Digitized by Google

BIBL. NAZ.
VITT. EMANUELE III
152
F
58
NAPOLI

103
8
100

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google


RELIQVIAE MANVSCRIPTORVM OMNIS AEVI DIPLOMATVM AC MONVMENTORVM, INEDITORVM ADHVC.

TOMO X.

I. *Diplomata* rerum SAXONIAE & BRVNSVICENSIVM, ab an. 1200.
II. *Diplomata* rerum MISNIAE; THVRINGIAE; WESTPHALIAE, SVEVIAE, ab an. 1100.
III. *Notitia* rerum SILESIAE ab an. 1600. ad an. 1700.
IV. Annales BEBENHVSANI ab anno 1160. ad an. 1400.
V. ITALIAE deſcriptio; hodoeporicum ROMAE & NEAPOLEOS; *Siciliae*, de ACETO.
VI. *Pet.* ALBINI origines CARINTHIAE.
VII. *Diplomata* NOVI OPERIS coenobii.

Cum INDICE inſtructiſſimo;
praefatione & *recenſione*, in quouis, *ſingularium* iuris *publici; feudalis; eccleſiaſtici; ciuilis*,

IOAN. PETRI DE LVDEWIG, ICTI,
FRIDERICIANAE CANCELLARII.



HALAE SALICAE,
IMPENSIS ORPHANOTROPHEI,
CIƆ IƆCC XXXIII.

Digitized by Google

Digitized by Google

TOGATO HEROI,

ILLVSTRISSIMO ET *EXCELLENTISSIMO*,

SAMVELI, L. B. DE

COCCEII,

DYNASTAE IN WVSECKEN; KLEIST; REPKAV;

CETERA,

PORVSSIAE REGI A SANCTIORIBVS MANDATIS CONSILIISQVE,

PRAETORII AVGVSTALIS PRAEFECTO,

REGALIVM CLIENTELARVM ARBITRO,

COMITI CONSISTORIANO SVPREMO

OMNIVM DIOECESIVM ET ACADEMIARVM,

HALBERSTADIENSIS PRINCIPATVS RECTORI


ET QVAE RELIQVA,

DOMINO AC PATRONO SVO INDVLGENTISSIMO

SALVTEM PLVRIMAM DICIT

IOANN. PETR. DE LVDEWIG, ICt.

CANCELLARIVS FRIDERICIANAE.



Mentzel ſc.

VIxere SOSPITATORES mei, uixere! e mortalium numeris erepti & nunc & olim. Nouos tutelares noſtrae requirunt RELIQVIAE. Sphaera noſtri orbis conuerſa ualde. Merguntur ſidera; ut alia ſurgant. His fluctibus tollimur, demittimur, quati-

mur

Digitized by Google

mur & labefactamur undoſi maris coloni, nautae, remiges, nauarchae. Felices, qui, inter tot naufragii pericula, penetrant, recto curſu laetisque uelis, tempeſtiue in ſinum ac portum immutabilis aeternitatis. QVADRAGINTA annos, & quod ſupereſt, docui in FRIDERICIANA, litteras & artes iuraque reſpondi, cum uniuerſim, in iureconſultorum ordine, penſo adfixus; tum ſigillatim, a palatinis principum Germaniae adminiſtris conſultus paſſim; a principibus ipſis honoratus imaginibus ac aere. Intra haec tempora plura colui nomina purpuratorum, cum alibi, tum in noſtra curia auguſtali. Illos maxime, qui litteris, artibus, publici priuatique iuris prudentiae fauerunt, apud principem rerum ac precum noſtrarum curatores & interpretes aequiſſimi. Deſidero, ex hoc, longiſſimi temporis, ſpatio WARTENBERGIOS; DONAVIOS; DANKELMANNOS; FVCHSIOS; SCHMETTAVIOS; ILGENOS; PRINZIOS; KAMEKIOS; BARTHOLDOS; CNIPHVSIOS; HAMRATHIOS; PLOTHIOS; KATSCHIOS; KREVZIOS fauentiſſimos olim mihi meisque inſtitutis, quod & litteris teſtati ſunt &, cum praeſens eſſem, colloquiis ac conuictu, quo

exceperunt hoſpitem comiter & indulgenter. Seculi mores accuſo, quod heroibus eius ſortis, omnis aeui memoria digniſſimis, neque honorarii porro tumuli excitentur, neque ſcribantur eulogia, profutura poſteris, exemplo. Contra uiris umbratilium quoque litterarum contingat utrumque. Vt uere queat dici; purpuram in mortuis palleſcere; ſed pallia, face demum & teda funebri, purpurari & ſplendidiora reddi. Id eſt, ultimis pretia ſupereſſe, fumos & umbras praeſtantioris ſortis. Indulgentiſſime MAECENAS! Debetur TIBI ex utroque gloria, intermoritura nunquam. Vt enim nunc autoritate polles rerum palatina: ita iuuenis olim egiſti iuris interpretem & anteceſſorem, eductum in ſchola magni parentis. Tempore, quo natus es, an. CIↃ IↃC LXXIX. egerat ille HEIDELBERGAE atque in amore fuerat ARCHIPALATINI, principum Germaniae Salomonis illius; ſanctiori ſenatui pariter adſcriptus collega. Cum uero, principe improle mortuo, Galliae rex in archipalatinatum iras animo concepiſſet; quae non poterant extingui, niſi uel territorii parte adſignata Aurelianenſi, ſuperſtiti ſorori Palatinae uel palatinatus uni-

uniuerſi excidio & ruinis: relinquendae fuerant camenae & alio transmigrandum, ſic uolentibus fatis. Feliciores aliis, in hac calamitate, uiri litterati & iura docti; quibus, quod ſecum portant, etiam aliorum locorum colonis, non poteſt eripi aut perdi. Ardent ſtatim deſiderio eius VLTRAIECTENSES eique ſpartam offerunt primarii ACADEMIAE ANTECESSORIS. Quam etiam anno CIↃ IↃC LXXXVII. ſuſcepit exornauitque ſtrenue. Biennio poſt, FRIDERICVS princeps elector, ingeniorum aeſtimator aequiſſimus, reuocat illum in Germaniam, reddito utroque iterum munere SANCTIORIS CONSILIARII & iuſtitiae SACERDOTIS in VIADRINA. Decimum fere annum egeras tunc; ut fixa omnino ſede opus eſſet, ad diſcendum ea, quae forent conducibilia uitae ac fortunis olim. Conſpirauerant omnia, in eo; ut proficeres in omni doctrinarum genere & cultu. Bona indoles; ingenium docile; magiſtri ſolertes; magni parentis exemplum, conſilia, monita; bigae fratrum aemulatio. Nam eundem campum, natu maior, tecum fuerat ingreſſus, quem ambo, felici decurſu, conficeretis. Reſpondit uotis euentus. Nam, rara feli-

citate, PAR FRATRVM, eodem temporis ſpatio, ſe obtulit iureconſultorum ordini, ad inauguralem arenam. Praeſidio patris, ritu maiorum, adornati magis; quam inſtructi; metu, quin ſuccumberent animi in conflictu. Anno igitur CIↃ IↃC XCIX. INFVLAM accepiſtis, qua decorari ſolent in legum certamine ter athletae & uictores. Inde, iuſſu ac impenſis paternis, uos dediſtis itineribus cultioris Europae; non urbium uidendarum, ſed rerumpublicarum notitiae ergo; quae certius intelligitur peregrinando, quam legendis ſcriptoribus, quorum fides fluxa & clauda ſaepius. Illud, ſermone a uobis didici, multa uobis colloquia fuiſſe in ITALIA, cum MAGLIABECHIO, illo librorum omnis aeui ac orbis heluone; in GALLIIS cum MABILLONIO, rerum medii aeui argutiſſimo ocello; in BELGIS cum GRAEVIO; GRONOVIO; FRANZKIO; PERIZONIO, ſtatoribus litterariae Europae; in ANGLIA ſacrorum antiſtites taceo, quorum conſortia non minoris facienda. Horum uirorum erga vos humanitas eo maior; quo clarius nomen COCCEIANVM domi ac foris. Ipſa etiam adoleſcentia ueſtra, manſuet-

ſuetioribus muſis ac moribus adornata, in illo aetatis flore, multum VOBIS attulit gratiae, ad animos magnatum & procerum uobis conciliandum. Ille rerum ſui aeui & autor & actor, *Ezechiel* SPANHEMIVS, principis ueſtri ad Galliae tunc regem, legatus, memor paternarum uirtutum ac meritorum, eius olim in archipalatinatu collega, nihil omiſit, quod facere poſſet ad officia humanitatis & indulgentiae ſingularis. Ex longo trium regnorum itinere poſt triennium, eſtis reduces facti. Si, ex uoto parentum, omnia eueniſſent, utrique fuiſſet docendum in VIADRINA aliquandiu, ſed maior natu ualedixit ſcholae. Indulgentia auguſtali adſcriptus patribus patratis, regnatoribus huius ducatus. In quo ſenatu prouinciali, meritis ac ordine, eminet etiamnunc. Geſta nuper ad POLONIAE REGEM honorifica legatione. TIBI academica palaeſtra diſplicuit necquicquam; in qua faceres uirium, in utraque iuris arte, pericula; ſpecimina eius ederes ſemel iterumque: non ſeneſceres tamen in ea, aut his umbris immorireris. Elapſo triennio an. CIↃ IↃCCIV. PORVSSIAE REX a ſcholis TE

Digitized by Google

uocatum uoluerat ad curiam HALBERSTADIENSIS principatus. Penes quam eſt ſumma rerum iſtius prouinciae. Praeſtitiſti TE uirum, in iuuentute, multarum cauſarum diribitor & arbiter. Ne tamen ſententias diceres ex periculo temere, quod, graui conſtitutione, prohibet imperator, adſcripſiſti TVIS enunciatis iuris rationes; ut partes intelligerent; quare uel cauſa lapſi eſſent uel reportaſſent triumphos. Sexennio igitur poſt, anno CIↃ IↃCC X. ex collega eius ſenatus factus es conſul, curiali uerbo, DIRECTOR eius; ut ſuffragiis TVIS noua accederet autoritas, in definiendis & ordinandis cauſis negotiisque, nunc ſacris iterumque ciuilibus, eius tribunalis. In hoc curiali, rerum bene gerendarum, uſu ſpecimen dediſti Germanico imperio uniuerſo, cuius memoriam celebrant patriae annales. Anno enim CIↃ IↃCC XI. inter imperii ordinum ADLEGATOS, primarius TIBI locus eſt adſignatus, TVI REGIS auctoritate. Idque in genere imperialis negotii ſpinoſiſſimo. WEZLARIENSE tribunal corripuerant diſſidia inteſtina, morbi, inſidiae; ad illud uel delendum

pror-

prorſus uel deminuendam illius fori auctoritatem. Vt deinceps cauſae ligitioſae omnes penderent ab unius auguſtalis ſenatus autoritate. Aemulatione corriualium S. R. I. dicaſteriorum ſublata prorſum. Et, quod aliis ad palatum, ne porro opus eſſet, impenſis faciéndis, ad alendum eius SYNEDRII RECTOREM, praeſides & adſeſſores. Quo tamen caſu acerbior grauiorque adfligere & concutere non potuiſſet Germanicum imperium; ſi quidem ille tunc eueniſſet. Sed haec mala omnia, TE conſultore, curata, depulſa, ſublata & cauta ſunt; ne poſt inuaderent iterum praetorium hoc imperiale. Anno CIƆ IƆCC XIII. REX auguſtiſſimus reducem collegam uoluit utriusque iudiciarii SENATVS cauſarum SECRETIORIS generis & ultimae PROVOCATIONIS. Idque in operae, bene nauatae, praemium. Anno poſt CIƆ IƆCC XIV. legatio noua TIBI decreta, PACIFICATORIA uere, ad AVGVSTISSIMVM IMPERATOREM. Sed, bellis, in ſeptentrione, ſubortis, illa ſiue finita ſiue abrupta, praeter ſpem. Reditu aperto in urbe, rerum MILITARIVM atque AERARII particeps es factus, eius CONCILII, quod ſupremum eſt, (*generalis commiſſariatus noſtris*

audi-

audiuerat), tributis. Sed poſt eius cum FISCALIVM redituum collegio (cameram dicimus) unionem, hac ſparta relicta, anno CIↃ IↃCC XXIII. PRAESES factus REI IVDICIARIAE in Brandeburgico ducatu. Magnam aequioris iurisprudentiae fiduciam habuerant in TE omnes. Qui iura & docuiſſes & exercuiſſes longo iam tempore, idque cum in COLLEGIO PRVDENTVM Francofurti; tum in ſupremo HALBERSTADIENSIS prouinciae TRIBVNALI; aliis contra non contigiſſet, niſi alterutrum. PORVSSICI igitur IVRIS CORPVS accipis, ad illud emendandum ac uertendum in meliorem formam idque REGIS iuſſu ac autoritate. Demum, ne quid TIBI faſtigii deeſſet, ad culmen honoris ſummum, anno CIↃ IↃCC XXVII. COLLEGIO PVRPVRATOVM adſcriptus es, penſo adſignato rei iudiciariae PORVSSICI regni. Cui acceſſere anno CIↃ IↃCC XXX. SACRORVM CVRA & ACADEMIARVM ſuprema atque, anno poſt, CIↃ IↃCC XXXI. PRAESIDIVM ultimae PROVOCATIONIS & FIDVCIARII IVRIS, quo NOBILITAS tenetur, MVNVS HONESTISSIMVM. Vt uotis noſtris non aliud ſuperſit, quam formu-

Digitized by Google

formula Latii, concipiendum: IN PLVRES ANNOS! Praeſertim, cum fruaris ampliſſimae quoque familiae fortunis. MARITVS coniugis forma fortunisque commendatiſſimae; filiae fortiſſimi olim herois, *Jacobi* BESCHEFERI, ducis exercituum, noſtri aeui uerbo GENERALIS. Ex foecundiſſimo hoc coniugio, etiam PATER trium filiorum filiarumque totidem, omni uirtutis & elegantiae cultu effloreſcentium, in ſpem parentum praeſentiſſimam. Noli, MAECENAS, ſuccenſere calamo, TIBI biographo. Non MARONIS eſt, lenocinantis, & fuco obliti poetae; non ORATORIS, turgidi uerborum ampullis: ſed HISTORICI, quem dedecent pigmenta; ſed IVRECONSVLTI, cuius eſt; cuique tribuere ſuum. Si quid ſcriptor peccaui; culpae reus eris mecum. Egiſti in noſtris olim umbris; militauiſti militiam eandem nobiscum. Neque puduit piguitque ſanctioris iam ordinis ſenatorem horum tropaeorum. Libros ſcripſiſti, ciuilis argumenti. Quorum autoritas in ſcholis curiisque regnat, uerius dico, legum & rationum pondera ualent in

omnes partes (*). Reſtant, quos numerare licet in ſperatis; rationis & religionis; iurium naturae & gentium concentus (**), diuinioris argumenti. Tandem cum legere ſoleas RELIQVIAS noſtras: qui recuſaueris, illarum eſſe TVTELARIS? Scripſi in FRIDERICIANA *die* V. ante kalend. menſis *Martii*, anno CIƆ IƆCC XXXIII.

(*) In librariis tabernis ſuperſunt, TE autore, ſcripta, quae ſequuntur: I. *de* PRINCIPIO IVRIS NATVRAE unico, uero & adaequato in 4to. II. RESOLVTIONES DVBIORVM *circa principium iuris naturalis*, motorum ab aduerſa parte in 4to. III. IVS CONTROVERSVM CIVILE PANDECTARVM, ad ordinem Lauterbachii, editum ſemel iterumque, uoluminibus *duobus* in 4to. Nihil LAVTERBACHIO dandum; ſed omne punctum, in hac iuris palaeſtra, abſoluit lima & acumen COCCEIANVM. Scio IVSTINIANI hoc inſtitutum fuiſſe: ut LEGES porro non DISSONAE eſſent ſibique contrariae. Verum pependi animi ſaepius; qua demum arte conciliandae eſſent Iuſtinianei corporis antinomiae, patulae & apertae? Haeſit aqua etiam iureconſultis aliis, humaniſſimis licet, ſuperiori aeuo, in argumento eodem. Quicquid ſit: illud, re ipſa, intellexi ſaepius & plures alii mecum: de aduerſarum ſibi legum, in iuris corpore, harmonia multoties ante dubitatum fuiſſe; quam TVI iuris controuerſi *ariadneo filo* eſſemus ex hoc labyrintho, felici ſidere, educti. Vtinam LAVTERBACHIVS regnaret in academicis ſubſelliis etiamnunc. Non ſolum illius epitomes ergo; quae ſane, cauſarum argumentis eſt inſtructiſſima; praetereaque illuſtrata inſigni *commentario*, qui *ſtudioſi* iuris expectat induſtriam ſolam, ſed etiam luminum cauſa *iuris controuerſi*, quo *tua* induſtria perfudiſti *pandectas* fere uniuerſas. Quo liceat iurisprudentiae ſtudioſis etiam in his argutiis acuere ingenium. Vt parum aut nihil deſiderari queat, ad forenſium cauſarum adparatum.

(**) Vnius, in uernacula exarati: Einleitung zum natürlichem Recht und vernünftiger Religion: alterius Latini, COMMENTARII *ad Grotii libros de iure belli & pacis.* Vt haec gentium iura, quae nunc exerces, doceas etiamnunc.

PRAE-

PRAEFATIO AD TOMI X. RELIQVIAS MANVSCRIPTORVM OMNIS AEVI DIPLOMATVM ET LIBRORVM VARII GENERIS, CVM RECENSIONE SINGVLARIVM, IN QVOVIS, ARGVMENTORVM.

RELIQVIARVM mearum DECIMVM volumen accipe. Num VLTIMVM, aut, quam prope uel procul, ab ultimo illud abfuerit, in ſene-cta mea, increſcente multum; neque definiuerim ego neque deſiderauerim, praenoſcere. Non, quod horream mortem, ſiue philoſophus ſiue chriſtianus; nam alteri lex naturae ſatis; alterum ſpes erigit alitque melioris olim uitae: ſed quod artem, mortis praeſagam, inſtar uirulentisſimae peſtis, depellendam uelim, e mortalium republica. Nam ſi fallit illa, quare uis eludi? ſi diuinat recte, habebis, neceſſaria euenta quaeque, remoto arbitrii & uoluntatis uſu. Quod praeſenſio rerum futurarum, falli aut fallere neſcia, hoc ipſo, quo certa eſt, ex neceſſariis eam prouenire oporteat cauſis. Quod toties obmoui illuſtribus HARMONIAE PRAESTABILITAE auctoribus noſtri aeui. Qui autem cuncta NVMEN praenoſcat; illud aeque

Num *uolumen* X. hoc fuerit *ultimum?*

Praenotio mortis a) tollit humanam libertatem.

a non

non attingimus mortales mente, quam, qui careat illud principio ac fine (*)? Praeterea eſſe puto, ſacrilegii inſtar, adpetere futuri uitae termini praeſenſionem. Ita enim conditori maledicitur: quare uoluiſti, me haec neſcire (**)? Quaſi uitae magiſter & textor legibus poſſit adſtringi; quo temporis ſpatio filum uel trahere debeat uel abrumpere. Et quae exinde calamitas expectanda ab hominibus malis, per tyrannidem ac uim? ſi ipſis tempora paterent, intra quae poſſint ſaeuire impune. Eo itaque quis ſtultior eſt, quo eſt magis addictus coniectoribus huius philoſophiae. Milites ſumus; quos ſtationem tenere aut deſerere oportet, ad imperia ſui tribuni. Quo conſultore nati ſumus. Eo par eſt, ut uiuamus & moriamur. Erit autor mortis, qui fuerat autor uitae. Cum nondum eſſes, nil poteras conferre; ut eſſes. Et deſines eſſe; neſcius, qui & quando? Memor eſto; non tui te iuris,

b) armaret tyrannos.

(*) Scripſi 1695. adoleſcens & in publicam arenam produxi argumentum: *an praeſcientia DEI rebus contingentibus inferat neceſſitatem?* Quod habetur in *miſcellor. tom. II. lib. 2. n. 3. pag. 682.*

(**) Perſeuero in illa haereſi etiam nunc; *non grauius peccari a* CREATVRA in CONDITOREM quam ROGANDO VLTRA, *quam ei datum & indultum.* Hoc ſenſu originem peccati indolem poſui in PRECIBVS ADAMI, id eſt, adpetentia ſapientiae perfectioris. Hoc enim eſſet: *arguere & incuſare ſuum conditorem* ROM. IX. 20. 21. Plura de hoc problemate in *diurnis* noſtrae urbis an. 1732.

ſed

Digitized by Google

ſed alieni. Pendes a uoluntate aliena; non tua. Exulent igitur a chriſtiana republica diuinatores, ſecta perniciosiſſima mortalium. Ego interim, etiam in alba canitie, genera quaequae litterarum colam; ut nulla dies ſine linea. Quae rerum ultima futura ſit; firmo pectore expectabo. Satur uitae fortunaeque mortalium pridem. Ex quo duorum REGVM, alterius ISRAELITAE, alterius CHRISTIANI, diuinioris ſenſus edicta intelligere licuit re ipſa: *ματαιότης ματαιοτήτων τὰ πάντα ματαιότης.* Haec mihi rata & ſancta FIDES; non FORMVLARIA, ab hominibus imperata, quam nauſeaui pridem.

§. 2 Sed urges, qui egomet, in tanto humanarum rerum omnium contemtu, tenear & occuper his RELIQVIARVM crepundiis nihilominus? Fateor, conſiliatores, imo ſuaſores & rogatores, mihi fuiſſe: ut librariam meam ſupellectilem omnem uenum exponam uiuus, quod moriturus ſim *ἄπαις.* Quia aequiores tum reperturus ſim emtores; quam in neceſſaria haſta, ubi regnent technae auctionariae, ad pretia deprimendum. Accedere noſtri aeui clariſſimorum uirorum exempla, qui, inſtar uiatoris, rerum feſſi, ſarcinas depoſuerint, ad leuandum humeros ab impedimentis, in ſat longa peregrinatione. Viuum me autem mihique conſtantem nemo diuulſerit ab his delitiis meis librariis, tam graui aere & multa ſolicitudine

CONSVLTATORES ad *uendendum* BIBLIOTHECAS a poſſeſſoribus, morti uicinis.

 feli-

felicique inſtituto, coemtis & conductis ex omni plaga librariae Europae. Neque in mei ſolius gratiam reſurgunt, obliuione ſepulta, monumenta; ſed plurium S. R. I. principum. Quorum adminiſtri, quadam ſeculi felicitate, legunt illa requiruntque inde patrii iuris fontes auguſtiores, quam offendunt in uulgarium interpretum ſcholis. Vnde patriae iurisprudentiae conuerſio illa & uotis expetita anaſtaſis. Addo, quod, TVSCVLANI & LAVRENTINI dominus, non urgear tamen aere alieno; ſed mutuem aliis. Quibus fortunis olim heredes gaudeant; ſed membranae ac libri diſtrahantur, ſub fide haſtae, emtoribus utcunque. Ad litterarium commercium fouendum & reſtinguendam ſitim illorum; qui libros praeſtantioris notae heluantur. Neque parcendum eſſe puto

MSCTI CODICES qui feliciores in *muſeis*, quam in principum *tabulariis*?

CODICIBVS; quos adſeruo in MANVSCRIPTIS. Liceat noſtri aeui uerbo uti. Nam quamuis illi PRINCIPIS alicuius tabulario non indigni eſſent: maluerim tamen emtores doctos, quorum cura olim illi promulgentur. Etenim in archiuis principum, quot quaeſo membranae & monumenta carceres mordent; ſed, archiotarum aut purpuratorum ſegnitia aut inuidia, abſconduntur; ut tineis demum & blattis cedant aut furibus & plagiariis. Si cuſtodiae & ſupellectilis meae editores aliquam olim mentionem fecerint; etiam hoc erit noui redhoſtimenti inſtar, ſpernendi

nec-

necquicquam. Et, ego, tricennarius archiota, in hoc principatu, hanc dextram fidemque teſtor; in RELIQVIARVM his DECEM uoluminibus, ne unicam ſchedulam inueniri; quam ego non mei iuris feciſſem uel pretio uel precibus meis, ut ne γρ. quidem debeant principali tabulario. Quam legem, abſtinendi manus a principali laterculo, mihi ipſe dixi: ne maleuolis occaſio eſſet, ad euomendum calumnias in me, commiſſi librarii ſacrilegii. Licet AVGVSTALIBVS CODICILLIS, die IV. Iulii CIↄ IↄCCXIII. ſcriptis, munitus fuerim; tabularia quaeque uiſendi omnium prouinciarum. Eo fine: ut demum CODEX DIPLOMATVM, ſub AVSPICIO REGALI, edi poſſet: qui uoluminum numeris & pretio uinceret RIEMERIANVM, apud ANGLOS. Vltimum non eſt difficile ad credendum; qui PROVINCIARVM GERMANIAE multitudinem aeſtimauerit; quae in PORVSSIAE REGIS ſolius ſacro patrimonio. Addo, quod Britannici regni formula non eadem ſit; quae ueteris aeui. Noſtra autem patria, inde a nouem ſeculorum ſpatio, faciem oſtendat eandem. Quae cum polluta fuerit peregrini fuci pigmentis, abſtergenda nunc & liberanda ab his maculis, ueteris aeui documentis poſtliminio. Quae Britanniae tantum ſcholis, in patriae antiquitatum ſtudio, proſunt; non comitiis & negotiis curialibus regni, ſcena eius

RELIQVIARVM adparatus, mihi proprius, non commodatus aliunde.

CODICILLVS REGALIS ad CODICEM DIPLOMATICVM cIↄIↄCCXIII

tantopere mutata. Sed nunc ad praeſentis uoluminis librorum adparatum.

TOMI X. RELIQVIARVM recenſio ſingularis.

§. 3. Primum VOLVMINIS DECIMI LIBRVM inſcripſi, DIPLOMATARIVM MISCELLVM. Licet enim miſcelliones in philoſophia uitandi: in adparatu tamen monumentorum locum meretur cornucopiae. Cum mihi non licuerit eſſe adeo felici; ut eiusdem principatus tot ſemper ad manum eſſent diplomata; quot requiri ſolent ab unius libri recta menſura. Taceo, quod lectoris animum adficere debeat uarietas temporum rerumque. Vt plures forte inueniant; quod ſibi notent uertantque in uſum ſuae reipublicae.

I. HAMELENSE CHRONICON cum DIPLOMATIBVS ab an. 712. ad an. 1436.

§. 4. Principio recenſenda

HAMELENSIA.

Abſoluuntur HISTORIA ſacri collegii & urbis, *Ioanne* de BOLDA auctore atque inſigni DIPLOMATVM, eo facientium, adparatu. *Primam* edidit mendoſe admodum MEIBOMIVS (*); omiſſo altero; cuius partem LEIBNITIVS (**) habet. Quem ſuperat noſter codex mole & augmentis. Quae ſingula nos enarrabimus. Primo quidem

a) *Chronicon Hamelenſe*

CHRONICON HAMELENSE

cuius autor prodit ſe ipſum §. 15. *p.* 13. *anno* 1374. ego *Ioannes de* POLDE, *canonicus eccleſiae*

(*) *Tom. II rer. Germ. pag.* 513. *ſq.* ubi chronicon uix duas pagellas replet.

(**) *Tom. II. rer. Brunſuicum.* XLI. *p.* 508. *ſq.* uariis *lectionibus* inſtruxit *chronicon*. Quas ex noſtro *exemplo* nunc firmare iterumque corrigere poteris & emendare.

Hame-

Digitized by Google

Hamelenſis collegi hanc chronicam. Fontes etiam aperit, unde hauſerit ſua. Nam in uita S. BONIFACII LEGENDA de eo, id eſt, narrationes, uſu eccleſiæ probatas, ſequitur. (*) In rebus autem aeui recentioris DIPLOMATA laudat paſſim, per epitomen quidem. Quapropter, maturo conſilio, addidit alius diplomata, deſcripta uerbatim. Quae nos damus hic, integra fide. Vti igitur diplomatica fides, in rerum Germaniae hiſtoria, eſt anteferenda auctoritati omnium ſcriptorum: ita horum interpretationi omne punctum det patrii iuris conſultus. Ceterum intelligitur ex narratione illud. Quod HAMELAE caſtrum coenobio debeat origines adeoque in dubio ſint, pro ſacro collegio, coniecturae. Deinde, quod coenobitae in dioeceſi abbatis FVLDENSIS. Poſt, quod comitibus de EBERSTEIN an. 1033. delatum ius VOGTEIAE. Praeterea, quod Fuldenſis abbas an. 1259. epiſcopo MINDENSI uendidit *Hamelenſe dominium.* Verum BRVNSVICENSES duces, HAMELAM, uicini territorii ergo, ſuae ditioni adſcripſerunt. Inde grauia bella. In quibus in partes iuerant oppidani & coenobitae. Vt adeo eſſet facilius BRVNSVICENSIBVS, ad ſubiugandum utroſque. Reliqua notauimus in margine.

(*) Inde iuſto uetuſtiores collegii *Hamelenſis origines* narrat; non fingit, notatus ideo A SCHANNATO in *dioeceſi Fuldenſi num.* III. pag. 206.

b) *diplomata Hamelenſia.* §. 5. Sequuntur ea, quae expendi mererentur, in

DIPLOMATIBVS.

primum an. 1265. Ex primo p. 19 patet: *Hamelam* tum diſtractam fuiſſe in iura multiplicia; a) *Mindenſis* epiſcopi b) ducis *Brunſuicenſis* c) ſacri *collegii* d) *ciuium*; e) aduocatorum de *Eberſtein*; demum f) *Fuldenſis* abbatiae reliquiarum. Vnde contentioſa lis in eorundem finibus regundis. *alterum an.* 1277. Sequitur DIPLOMA II. 1277. unde *iurisdictionis* oppidanae intelligi poteſt indoles, ſecundum mores iſtius aeui. Nam aliae cauſae ad BVRGEMEISTERVM; aliae ad CONSVLES; aliae ad SCVLTETVM; aliae ad CIVES uniuerſos referuntur. Additis *priuilegiis*: *monetas* cudendi, mutato *praepoſito*: inde formulae; *moneta noua*; recipiendi *Iudaeos*, exulante Caeſaris reſeruato; immunitatis a *tributis*, & *munitionis* nouae operis, ob inde libertatis metuenda pericula. *tertium an.* 1279. DIPLOMA III. conſentiunt in priuilegiorum largitione *fratres* cum matre p. 26. ne, ipſo iure, ſe tenuiſſe, uiderentur. Quo autem iure DIPLOMA II. tribuat LEIBNITIVS (*) ERNESTO *duci*; illud me non parum offendit. Idque ideo: *quartum an.* 1335. quoniam huius ducis *codicillus* alius longe a nobis exhibetur num. IV. p. 26. argumenti quidem *iudiciarii* pariter in *Hamela*; ſed aliarum longe cauſarum. Verſatur

(*) Habetur *Tom. II. n. XI. p.* 515. ubi explicat *deſeruitium* das Liedlohn; *memaſme* (forte *mieth*) & *hure*, heuer oder pacht.

enim

enim DIPLOMA IV. p. 26. in definiendis *criminum* poenis. Vnde diſcere licet: quae ſequuntur. *Primo* quidem, quod illo tempore exulauerit *inquiſitorius proceſſus* obtinueritque *accuſatorius* tantum. Deinde, quod *citatio* quidem repetenda *ter*, ſpatio VI. *hebdomadum* & III. *dierum* quod *Iuris Germanici* fuerat uniuerſi; non ſingularis *Saxonici:* ſed tamen, *contumaciae* loco, in ſingulis citationibus dictata ſit *multa*, ſoluenda contumaci; ne fruſtra iudicem eludere uideretur. *Sententiam* ferre exprimunt formula *inuenire ſententiam*, ein Urthel finden; inde HAMBVRGENSIBVS Findung eſt eius ſynonymum. Porro *neglecta* termini probatio non haberi debet *deſerta:* ſed iudici & parti tenetur de *multa* negligens. Illud iniquum: quod *caſuale* homicidium ex *infortunio* luendum morte p. 29. Non eſt nefas: manus iniicere debitori. Praeſcriptio *hereditatis annua* & VI. *hebdomadum* iuſto breuior. Eundem codicillum germanice *quintum*
uerſum habes inferius. p. 71. Sed DIPLOMA an. 1335.
V. 1335. iisdem uerbis eſt conceptum; uti illud, quod nobis, in ordine, *ſecundum*, ſcriptum an. 1277. Vt opus non ſit; hoc recenſere denuo. LEIBNITIO autem iſtud uetuſti- *ſextum*
us non fuerat cognitum. DIPLOMA VI. 1407. 1407.
eſt idem pariter, cum duobus aliis 1277. & 1335. Vnde facile eſt ad intelligendum: Hamelenſes iurium priuilegiorumque fuiſſe retinentiſſimos. In quibus ne γρῦ quidem licuit mutare ſucceſſoribus; ſed ſta-

ſeptimum 1407. re uerbis rebusque maiorum. Quod eſt magis, etiam DIPLOMA *VII. p. 71.* in uernaculam translatum eſt uerbatim, ex *diplomate quarto pag. 27.* latine ſcripto. Quod eſt magni faciendum ideo; quod *Latina* medii *aeui uerba, ſubobſcura* aliquantum, hic *germanice* reddantur & explicentur ſimul: ut de ſignificatu ſenſuque uero nequeat dubitari. Specimina dabimus. *Aduocatia* redditur die Vogtey, p. 71. *praeco & pedellus*, der Fron; *contumacia*, Veracht des Richters; *multa* iudici ſoluenda Wedde; *denarius*, Pfännig; *ictus* ſine effuſione ſanguinis ein Dumſchlag ohne Bluthrunſt; *ſolidus*, Schilling; *emenda*, Bruch dem Richter zu zahlen; *ſatisfactio laeſi*, Wehrgeld; *arma*, Eggewapen; *plebiſcitum*, Echteding; & quae ſunt generis eiusdem. Praeterea ſeculi XV. initium imis ſenſibus notandum, ob conuerſum idioma Germaniae curiarum; quo codicilli porro non *Latine* ſcripti, ſed *Germanice*. DIPLOMA VIII.

octauum 1407. p. 76. an. 1407. indulget *Hamelenſibus* ciuibus ius *cogendi* aurigas & oenophoros, ad uendendum *uina*, ab urbe non auehenda. Quod eſt fere genus *ſtapulae*, indul-

nonum 1409. tae a principe territorii. DIPLOMA IX. an. 1409. p. 78. docet oppignorationis *Hamelenſis*, a principibus factae, ſummas, aeſtimandas pretio *argenti Weſtphalici*; *Oſnabrugenſis*; *Hildeshemienſis*; *Luneburgenſis*; *Lubecenſis* ſub formula *vviſſe* & *vvichte*, albedinis & ponderis. DIPLOMA

X.

X. p. 79. an. 1427. adſtringit duces *Brunſuicenſes* ad non mutandas *uias publicas*, die Landſtraſſen, unde pericula damni ciuium. DIPLOMA XI. p. 80. an. 1436. ſpecimen exhibet *foederis*, initi a *ciuitate prouinciali* cum *principe extraneo* idque ſub formula & uinculo *homagii*, der Huldigung. Quod hodie crimen eſſet perfidiae. Canonicus *ſcholaſticus* audit Schulmeiſter, hodie Scholaſter; ne germanica uox admoneret eum articulare ſui officii. Atque haec de rebus HAMELENSIVM.

decimum 1427.

undecimum 1436.

§. 5. Sequuntur

DIPLOMATA

alia miſcella. Principio occurrunt *pag. 31.* PACTA DOTALIA inter HERMANNVM, *marchionem* BRANDEBVRGICVM & *dominum de* HENNEBERG, intuitu ſororis, quam, ſuaſu *imperatoris* ALBERTI, deſponſauerat RVDOLFO, *Saxoniae* duci *an. 1298.* Intelliges ex eo ſingularia plura. *Genealogiis* Brandeburgicis inde accedit lumen, in tantis tenebris familiae marchionis Hermanni. Deinde elocat *frater ſororem*, inſtar *filiae*, quod haec in familia eius adhuc. Quod *Latio* aduerſum. Tum DOS & RECOMPENSA *dotis* pro miſcellione habeas *patriae* & *Latii* legum. In *Germania* ueteri maritus dotauerat uxorem: *Romani* contra mariti acceperunt dotem, non retulerunt *recompenſam* (Gegenvermächtniß). Nam donatio, propter nuptias facta, *ſecuritas* fuerat *dotis*; non *recompenſa*, non dotis

HENNEBERG olim *Brandeburgici* marchionis.

HERMANNI marchionis *pacta dotalia* 1298.

recompenſa dotis Gegenvermächtniß, officium mariti, *dotare* uxorem

red-

redhoſtimentum. Porro, *dotis* loco, tradere *comitatus* & *dynaſtias*, illud merito ſublatum deſuetudine. *Pactis* fidem dare, nonniſi *iuratam*, uitium ſeculi fuerat. EX DIPLOMATE p. 35. an. 1328. habes formulas curiales: quod imperator adpellet *ſecretarium* ſuum *magnificentiam*; quod hoc munus geſſerit comes de *Hennebergk*; quod *Landsbergenſis* marchionatus creditus fuerit imperio apertus; quod deſtinatus *Brandenburgico* marchioni aut eius adſeclis. Nil horum in Brandeburgicis annalibus. In DIPLOMATE *pag.* 37. an. 1347. CAROLVS IV. *ueterem marchiam* confert RVDOLFO, *Saxoniae* duci: hoc quidem cauſae tegumento; ut limites *Saxoniti electoratus*, iuſto minoris, ad dignitatem ſuſtinendam, proferrentur. Sed cauſam ſubtracti poſſeſſoribus territorii non prodit CAROLVS IV. egregius ſimulator. Nam fumum uendidit. In DIPLOMATIBVS an. 1348. p. 39-44. problema inſigne occurrit: *utrum, principe abſente, uices, in principatu regendo, ſuſcipiant liberi? Idque num ipſo iure? an ex indulgentia patris abſentis? uel imperatoris?* Qui ultimum ſuſtineant diplomata haec? ego uix adſequor coniecturis. In DIPLOMATE *1348. pag. 44.* oppignoratio *foreſti* uel ſaltus facta ab imperatore, nomine *imperii*. In DIPLOMATE *an. 1358. pag. 45.* reperitur ſpecimen ſingulare, deß Fürſtengerichts; deinde formula, Urthelfinden, iterum occur-

Caeſaris *Secretarius*, comes S. R. I. *magnificentia* audit.

Lands berg. marchionatus Brandeburgici.

Marchiae indulgentia ad proferendum limites *Sax.* electoratus in *marchiam*.

Abſente patre num *filius* ſit *regnator* principatus?

Foreſti oppignoratio.

das Fürſtengericht.

currit; poſt ſententiae *executionem* ſibi adſerit imperator, in ſocietate partis uictricis. In DIPLOMATE *an. 1363. p. 47. proſcriptio Brunſuicenſis*, eſt inſolentiſſima. Quod ſententia non in *comitiis* ſit lata; ſed in tribunali deß heiligen Reichs-Hofgericht. Videndum, quid hoc commune habeat cum *praetorio imperiali*, dem Reichs-Hofrath? Quo clarius intelligitur *hiſtoria* huius proceſſus ex *ſententia, p. 66.* eo inſolentior ille. In DIPLOMATE *an. 1323. p. 49. Comes* SVERINENSIS indulget *Wittenborgenſi* ciuitati uſum *iuris Lubecenſis* &, quod magis eſt, eadem priuilegia, quibus gaudet *Lubecenſis ſenatus*. In DIPLOMATE *an. 1362. Duisburgi* oppignorati ſpes fit Saxoniae duci; quae tamen fefellit. In DIPLOMATE p. 62. duo ſunt digna notatu. *Primo*, quod imperator, obteſtatione *imperii principum*, tollat dignitatem *comitis*, auguſtali codicillo collatam. Deinde quod comites Weſtphaliae, *Colonienſis ſubuaſalli* audiant eius miniſteriales; contra imperio addicti, absque domino intermedio, *liberi* comites, Freygraven. In DIPLOMATE 1363. p. 66. habetur ſententia *praefecti praetorii* auguſtalis, comitis de *Hardecke*, Caeſare abſente, lata inter duces *Saxoniae* & *Brunſuicenſem*, in qua *ducatus Brunſuicenſis* adiudicatur *Saxoni*, unius ſolius auctoritate huius praetoris. Hoc qui fieri potuerit, principum S. R. I. iure & iudicio ſaluo, deß Fürſtenrechtes und Fürſtengerichtes, ego

Proſcriptio *principis* durch das Reichs-hofgericht

De iure LVBECENSI, indulto *Wittebur-go* ciuitati.

Reuocatio *dignitatis* a *Caeſare* collatae.

Weſtphaliae comites, alii Landſaſſii alii Frey-graven.

Caeſarei *praetoris ſententia*, lata aduerſus *principem*. neglecta curia principum.

Digitized by Google

Halberſtadii iura in *Quedlenburgum.*

ego quidem ſcio cum ignariſſimis. In DIPLOMATIBVS an. 1477. p. 84-101. HALBERSTADIENSIS epiſcopus, non *iure*; ſed *neceſſitate* & armorum *ui* coactus, nuntium mittit *iuribus* & *iurisdictioni* in *ciuitate* QVEDLENBVRGENSI, quae hactenus fuerat in eius *territorio*; ſaluis *abbatiſſae* eiusque *aduocati* iuribus, quae generis aliis. Conciliator pacis eſt dux BRVNSVICENSIS; qui *tituli* ſui adiicialia uerba auget, contra morem curialem *Brunſuicenſium ducum*, quem ſeruant hodieque. Porro in *uſuris* aeſtimandis adprobantur *quincunces*, p. 88. num hoc lege an conuentione? Ultimum eſt credibilius. EINBECCENSIA STATVTA *ſacri collegii* p. 101. grata erunt, *iuris ſacrorum* in Germania ſtudioſis. Nam *ſingularia* plura in illis habentur ad cognoſcendum mores patriae coenobiorum. Eodem prorſus iudicio aeſtimare licet PACTA inter *capitulum* EINBECCENSE & CIVITATEM; inita, conciliatore domino territorii, duce BRVNSVICENSI an. 1529.

Brunſuicenſium Ducum tituli.

Vſurae *quincunces*, 1477.

§. 6. Ordine ſuccedit

LIBER II. DIPLOMATARIVM MISCELLVM.

LIB. II. DIPLOMATARIVM MISCELLVM.

Occurrit in eo p. 134. diploma HALBERSTADIENSIS epiſcopi REINHARDI, an. 1120. quo confirmat *inſtitutionem ſacri collegii* ad normam uitae ac morum S. *Auguſtini*, in CHALDENBRVNN (aliis Kaldenborn) a comite *Wichmanno* factam; patrimonio ſuo in *dotem* eidem adſignato. Largitor ipſe ideo nuntium miſit opibus & delitiis

CHALDENBRVNNENSE coenobium 1120.

Eius *ſanctor* pri-

Digitized by Google

uat ſe bonis.

tiis rerum humanarum. Singularia illius haec ſunt. Primo quod *conſenſu*, ea in re, opus fuerit plurium, primo *Caeſaris*, imperii cauſa, haud dubie, ob *diſcerptum Saxoniae* ducatum; deinde *Moguntini* archiepiſcopi, ob iuriſdictionem in ſacris ſupremam, *ſpirituale bannum*; tum *Halberſtadienſis* epiſcopi, iuris ergo *dioeceſani*; praeterea *comitis* prouincialis, in *tribunali ſedentis*, cum aſſeſſoribus, comitibus aliis, qui *compatriotae* (parium curiae inſtar) audiunt; demum *teſtium* diuerſorum locorum, ne quis *calcitret* aut ſe opponat inſtituto. ADVOCATVM coenobio *praepoſitus* eius eligit, inſtar *precarii* iuris; ut ſemper poſſit iterum dimitti. Si ita uiſum fuerit ſacro collegio. Eiusdem fere argumenti eſt DIPLOMA LOTHARII, *imperatoris* an. 1136. p. 138. ubi coenobii *Kaldenbrunnenſis* priuilegia firmat adaugetque, idque ſub formula: *regali potentia, imperiali auctoritate & banno.* Cui omnino tunc locus fuerat in *terra*, ut dicimus, *immediata*, maximam partem *ducatus Saxoniae* extincti & diſtracti in partes. Quae enim territoria potentiores dynaſtae poſſederant, illa habenda omnino fuerant pro *mediatis*. Licet HENRICVS IV. & V. imo etiam FRIDERICVS I. imperatores egerint hoc: ut omnem *Thuringiam Saxoniam*que uerterent in *imperiale domanium.* Addit imperator *Chaldenbrunnenſi* coenobio *ius, acquirendi nouos*

Saxoniae & Thuringiae tum *formula.*

quod eſſet a) pars eius *immediata* Reichs-ländt. b) *Moguntini* bannum ſpirituale. c) *Halberſtadienſis* dioeceſis. d) comes *prouincialis.* e) teſtes.

Vogtia precaria, bis auf Wiederruf.

LOTHARII aeuo 1136.

Thuringiae Saxoniae que formula.

Ex uoto HENRICI IV. & FRIDERICI I. imperii domanium.

Ius *acqui-*

rendi, ſine conſenſu *Caeſaris*. Qui *tributa* & *uectigalia* Caeſaris in *Saxonia*.

uos in Saxonia fundos, ſiue gratis ſiue pretio. Accedente tunc immunitate a *teloneis* & *tributis*. Quae *Caeſari* in DIPLOMATE p. 142. adſeruntur; ob cauſam modo dictam extincti *Saxonici* ducatus; poſt tempora S. Henrici. Nam illud dicere de aliis *Germaniae ducatibus*, hoc idem eſſet, quam in meridie caecutire. Eſt enim in confutatione *pſeudo principiorum*

Chaldenbrunn coenobium in pago *Mansfeldenſi*. a) fundorum *commutatio*. b) *Orlamundae* comes. c) aduocatus *Alſtedenſis* palatinus. d) uogti ſ. *aduocati* iura & iurisdictio definita. *Magdeburgenſis* archiep. antefertur *colonenſi*. *Bernhardus* dux C. de Anhald.

iuris publici Germanici oſtenſum: *tributa* & *uectigalia* acceſſoria iura fuiſſe *territorialis* potentatus; Caeſaris *fiſcalina* ſiue reſeruata necquicquam. Quae in DIPLOMATE an. 1179. p. 148. FRIDERICVS I. imperator *Chaldenbrunnenſibus* coenobitis indulſit, illa nos admonent formulae *Saxonicae* prouinciae eiusdem. Accedunt ibi alia plura. Primo *concambium* ſeu commutatio *Chaldenbrunnenſium* fundorum. Deinde *Orlamundenſium* comitum in *Thuringiae pago*, quo nomine *prouincia* adpellatur, *patrimonia* inſignia, ſub nexu clientelae. Tum nominatur coenobii *aduocatus*, palatinus comes, ALSTEDIENSIS, cuius officia & commoda definiuntur, in iure dicundo; *angariis*; *multarum tertia* parte. *Poena* definita priuationis *aduocatiae* propter abuſum. Inter ſubſcriptores primus *Magdeburgicus* archiepiſcopus, ordine praelatus Colonienſi. Vti ſaepe notauimus alias. *Bernhardus* comes de ANEHALD idem ille eſt: qui an. 1180. *Saxoniae*, *Angriae* & *Weſt-*

Digitized by Google

Weſtphaliae ducatu eſt ab eodem imperatore inauguratus. De *Chaldenbornenſi* ceteroquin collegio ſacro, in *Mansfeldenſi* pago, exciſo prorſus agunt alii (*) In DIPLOMATE an. 1154. FRIDERICVS I. imperator ſacro collegio in *Sittichenbach*, quod nunc eſt uerſum in praefecturam ciuilem *Querfurtenſis* principatus, confert loca quaedam deſerta (Wuſtene) in pago *Mansfeldenſi*. Inter ſubſcriptores ALBERTVS marchio *Brandeburgenſis* ordine praefertur comiti *Palatino*. Nouo argumento inter principes S. R. I. nullum fuiſſe *praecedentiae* ius ex dignitate territorii; ſed, illis moribus ſeniorem aetate praelatum fuiſſe iuniori. In DIPLOMATE *Rudolfi* imperatoris an. 1274. p. 154. coenobio PFVLINGEN in *Wurtenbergico* ducatu indulgetur ius acquirendi *fundos*, imperio *cenſuales*, quorum poſſeſſores *gnos* (id eſt *genoſs*, qui mihi obnoxius) dicuntur. Qui alias, ſine hoc nexu, non poterant uendi aliis. *Gnoſs*, idem, quam *cenſita*; emphyteтua. In DIPLOMATE VII. an. 1277. p. 156. abſoluit imperator uirgines coenobii a nexu *nouarum legum*, quae latae fuerint ſine conſenſu AVGVSTI. In DIPLOMATE XI. an. 1296. *Pfulingenſi* coenobio indul-

SITTICHENBACH coenobium Querfurtenſe.

ius *nouellatorum*.

Brandeburg praefertur *Palatino*.

PFVLINGEN Sueuiae coenobium.

fundi *cenſuales* nequeunt alienari.

gnoſſ emphytetua

nouatio legum.

(*) LEVKFELDIVS in *antiquitatib. Chaldenbrunnenſibus* an. 1713. editis atque in *Halberſtadienſibus* p. 606. 607. edit. 1729. In quibus ueteris aeui monumenta pretium maius habent, quam *narrationes* & indicia auctoris, clerici; deſtituti diuini & humani iuris ſcientia in Germanico imperio.

dulgetur praerogatiua, de alio *foro* non agnoſcendo, niſi des Land-Vogts in *Reutlinga.*

in *Reutlingen* aduocatus prouinca.

In DIPLOMATE HENRICI VII. an. 1309. p. 164. idem coenobium PFVLINGEN fit immune a *tributis* & *ſteuris*. Sed qui hoc in *Sueuia* fieri poterat indulgentia *imperatoris*? olim non; *ducatu Sueuiae* ſaluo: ſed poſt, *extincto* eo & prouincia in partes diſtracta: quarum quaeque adſcribi uoluit *ordinibus immediatis*. Inde formula etiam: *recipimus in noſtram & imperii protectionem.*

Sueuiae ordines qui facti *immediati*?

FRISINGENSI epiſcopo, qui indulta a) *iurisdictio* b) *metalla* c) *ſalinae* ab *imperatore*?

In DIPLOMATE VIII. an. 1189. atque IX. an. 1277. p. 157-161. ex iisdem fere cauſis offendat neminem: quod imperator *Friſingenſi* antiſtiti & *iurisdictionem* dederit & ius circa *metallifodinas* & *ſalinas*, inſtar *imperialis beneficii*. Nam cuncta haec olim fuerant acceſſoria iura *Boici ducatus:* ſed, hoc diſcerpto, *nouelli ordines* maluerunt talia ab *imperatore* requirere & conſequi; quam ſua auctoritate in his ſubire aleam. Caue igitur uel utrumque uel alterutrum ideo referas inter Caeſaris *fiſcalina* ſiue *reſeruata*, in ducatibus *originariis*; *integris* ac *ſaluis*, clauſo territorio.

Nefas eſt, *ſyluas* uertere in agros.

In DIPLOMATE *XIII. & XIV. an. 1309. p. 165. ſq.* principio improbatur; *ſyluas imperii* uerſas in agros, fundos, uillas. Eodem iure BVRGGRAVII, harum ſyluarum domini, negarunt ciuitati *Noribergenſi* poſtea idem. Vbi enim diuiſa in ſyluis *lignorum* & *animalium* dominia; ibi neutro licet abuti poſſeſſores, in alterius damnum. De BVTIGLARIO Noriber-

Digitized by Google

ribergenſi plura aliorum commenta olim ſuntque etiamnunc; alio loco reducenda in uiam. Cum peccari ſoleat inter nimium & parum etiam hic. DIPLOMATA HIRSFELDENSIVM (aliis Hersfeld) ABBATVM an. 1289. p. 161. & an. 1316. p. 167. in eo merentur attendi.

HIRSFELDENSIS abbatia.

Primo quidem in clientelari codicillo abbas ſibi tribuit hoc: FEVDA, *mortuo uaſallo, ſemper* REDIRE *ad dominum abbatem. Sed hunc illa conferre iterum ſucceſſori feudali; qui ſuccedere in illa nequeat, niſi noua* INVESTITVRA.

mortuo uaſallo, feuda redeunt ad dominum.

Et hoc eſſet idem, quod in iure communi habetur: *feuda non acquiri, niſi inueſtitura.* Sed contra, *Germaniae* moribus & inſtitutis, certi ſumus: quod *gentilitia feuda*, ipſo iure obueniant ſucceſſoribus & poſt demum ſequantur *inaugurationis clientelaris* ſolennia. Quae *feuda* non conferant; ſed firment collata.

licet in Germania bona transferantur in heredem ipſo iure.

Num formula: *iuſti feudi*, zu rechten Lehen, indicio ſucceſſionis maſculae tantum; an uero opponatur adiiciale uerbum tantummodo *emphyteuſibus* (den Zins-Lehn); illud ſolet controuerti.

Formula zu rechten Lehen.

Nam pleraque *Hirsfeldenſia feuda promiſcuae ſucceſſionis* eſſe, inſtar *Fuldenſium*: illud adfirmant curiae *Hirsfeldenſis* periti teſtes.

Hirsfeldenſia feuda num foeminea?

Praeterea in *feudis uenditis* neque *dominium* neque poſſeſſio acquiritur *emtori*. Sed opus eſt, ut *uenditor uaſallus reſignet* ante *feudum domino*, abbati: a cuius manibus poſtea *emtor* illud requirit & accipit. Hoc iterum ſine? ne *feudum* acquiri alia lege poſſet,

In uendito feudo transfert dominium demum inueſtitura.

 quam

quam *inueſtitura*. Num his moribus hodieque uiuat utaturque curia *Hirsfeldenſis*; illud mihi quidem non conſtat. Cum notisſimum ſit; *regalem* hanc, uti olim audiit, *abbatiam*, a *Carolingis* imperatoribus conditam, HASSIAE *Landgrauios* an. 1370. tutelares accepiſſe; deinde, ſacrorum collegarum *ſuffragiis*, *abbates* aut adminiſtratores, tempore repurgatorum ſacrorum; poſt, in bello tricennali, *dominos*; tandem in *Weſtphalica pace* 1548. *principes*; abbatia conuerſa in *ciuilem principatum*. Quapropter etiam in *comitiis* 1654. *Hirsfeldenſe* ſuffragium a *clericali ſcamno* in ciuile *principum* transmigrauit. In DIPLOMATE XVI. 1340. p. 169. codicillus clientelaris exhibetur abbatiſſae QVEDLENBVRGENSIS. In quo idem deprehenditur; quod in *Hirsfeldenſi* notauimus: de *uendito* feudo non *tradendo emtori*; ſed *reſignando* in manus domini (dem Lehen-Herrn auflaſſen;) a qua emtor illud demum requirat & accipiat. Deinde inueſtitura *abſenti* facta, ea lege, ut poſtea *inſtauretur* a uaſallo *praeſente*. In DIPLOMATE XVII. *an*. 1347. pag. 170. uenditio caſtri BREITENHAIN in *Altenburgenſi* pago fit, CONSENSV FILII. Vnde noſtri dogmatis ueritas adparet: quod *filii principum* non teneantur, factis ſuorum *parentum*, multo minus *deceſſorum* aliorum; niſi ſuomet conſenſu. Deinde, quod uenditio ſit facta *dominii* dimidiati, *directo* ſaluo uenditori. Tum, quod *ius apertu-*

rae

Abbatia *Hirsfeldenſis* uerſa in Haſſiae *principatum*.

QVEDLENBVRGENSIA *feuda* non tranſeunt in emtorem, niſi *inueſtitura*.

Nefas eſt, *inueſtire* abſentem.

BRAITENHAIN eſt feudum beneficiatum uere.

Idque *conſenſu filiorum*.

apertura in caſtris *feudalibus*

Digitized by Google

rae pacti ſit, neque debeatur alias. Poſt, quod formula: ſchmaler groſchen uelit forte ſolidos minores. Porro, quod pretium, tunc definitum, hodie *uicies* ſit maius, ob auri & argenti copiam. Praeterea, quod *feudum* ſit *ligium*, wider allermänniglich, niemand ausgenommen. Demum, quod feudum ſit *beneficiatum* uere adeoque maſculinum & Longobardici rigoris. In DIPLOMATE XVIII. 1350. p. 171. *Ilburgum*, pars olim marchiae *Brandeburgicae*, ceſſionis iure obuenit *Miſnenſibus* marchionibus. Verum ſaluo *dynaſtarum* eius caſtri iure utilique *dominio* & nexu feudali ſimultaneae inueſtiturae. Nulla mentione facta *Saxonicae coniunctae manus*. In DIPLOMATE XIX. 1351. p. 173. in uendito feudo iterum mentio fit *reſignationis*, antea factae domino *directo* a uenditore. In DIPLOMATE XX. *dominium directum* acquiritur *pretio* ſoluendo uenditori uaſallo. Vt adeo habeas genus *feudi oblati*, interueniente pecuniae ſumma noui domini directi. In DIPLOMATE XX. 1352. p. 175. ordini TEVTONICO MARIANO confertur a *Landgrauiis Thuringiae* IVRISDICTIO baſſa & alta, über Hals und Hand und über alle Gerichte. Vnde exulat praeſumtio: quod *commendis* debeatur potentatus territorialis. Deinde fit mentio, in *iurisdictione* indulta, *domi* ac *foris*, in Feld und Dorf, nequis exiſtimet illam conſtringi uillae limitibus, den Zaungerichten. Tum *uiae publicae*, die

ſchmaler Groſchen.

argentum maioris olim, quam nunc.

feudum *ligium*.

beneficiatum.

ILBVRG marchiae pars.

coniuncta manus.

Reſignationes feudorum neceſſariae.

oblata feuda.

Teutonici ord. *commendae* in nexu *prouinciali*, Landſaſſerey.

iurisdictio *circumſepta*.

Landſtraſſ. ſeu regalia.

In ITALIAE feudis *regalia Caeſaris*; non *ducum*.

Placentiae.

a mane. a ſero.

fluminum. aluei.

BARBIENSIS c. in Quedlenburgi clientela.

Brandeburgum plurium *marchiarum*.

ſubuaſalli *Principes*, *domini*.

Landſtraſſen, *acceſſoria* ſunt territorii; non Caeſaris *reſeruata*. Quod fingunt *iureconſulti regaliſtae*. EX DIPLOMATE 1354. pag. 177. doceri ac diſci poſſunt plura. Primum, etiam, in *dynaſtiis* & *comitatibus* Italiae, minora *regalia* fuiſſe imperatoris aut regis Romanorum; in illis fuiſſe *iurisdictionem* & *uectigalia* ſiue *mauten*, quae iura hic confert poſſeſſori Carolus IV. imperator. Idque in PLACENTINO tractu, haud dubie tunc in nexu Germanici imperii. Vocabula deinde medii aeui, a *mane*, id eſt, a plaga orientali; a *ſero*, id eſt, ab *occidentali* plaga. Vti dicimus hodieque in uernacula von Morgen und Abend. Tum *alueos fluminum* uel ipſa *flumina* mutari aut uerti non poſſe in Italiae oris, quam ex indulgentia imperatoris. In DIPLOMATE XXIII. 1359. pag. 180. Comitatus BARBIENSIS, Quedlenburgenſi abbatiae clientelaris, confertur Saxoniae duci, ſaluo *nexu feudi* abbatiae. In DIPLOMATE XXIV. 1360. p. 181. codicillus *Brandeburgici* marchionatus eſt propterea inſignis: quod *plurium* MARCHIARVM fiat mentio; non unius. Deinde, quod in eius uaſallis numerentur PRINCIPES; *nobiles* DOMINI; COMITES, certo argumento, *ducatus*, clauſi; adſertore illuſtri quondam L. B. de COCCEII. Cuius Ariadneum filum nos in *formula marchiae* ſequuti ſumus. Cum uero POMERANIAE duces, clientela Brandeburgica deſerta, id egerint; ut adſcr-

Digitized by Google

ſciberentur S. R. I. ſine *intermedio* principe: addidit in DIPLOMATE XXV. p. 184. idem imperator formulam: ſaluo *Pomeraniae* ducum iure, id eſt, ſibi adrogata S. R. I. *immedietate.* Vti autem Brandeburgico marchionatui ius, uſu tot ſeculorum quaeſitum, non poterat eripi; demum *Pomeraniae* ducibus indulta *Caeſaris inueſtitura.* Spe tamen relicta marchionibus: ut *Pomerania,* extincta familia ducali, marchionatui Brandeburgico cederet eique innecteretur. Quod clare docuimus in *Hallenſibus* DIVRNIS 1731. n. 11. p. 162. ſq. idque ex ineditis adhuc monumentis. *Pomerania* Brandeburgico *clientelaris.* Ex DIPLOMATIBVS XXVI. & XXVII. 1360. p. 186. ſq. intelligitur clare: quod *Feltrum* & *Bellunum*, ciuitates, in *Veneto* tractu, Germanico imperio *tributariae* fuerint idque in urbe ac in uillis eidem addictis foris; quod tributi illius partem adſignauerit CAROLVS IV. eccleſiis. *Tributa* Caeſaris *Feltri* & *Belluni.* Cuius facilitas, in rebus Italiae dilapidandis, cognita eſt alias. *Iurisdictio mera* & *mixta* p. 188. dicitur: id eſt ſuperior & inferior. Nam *mixtum* hic idem, quam *leue, lene*, minus. *Mixtum* imperium idem, quam *leue.* In DIPLOMATE XXVIII. pag. 189. occurrit exemplum *datiuae tutelae*; ſed ex conſilio conſenſuque propinquorum. *Tutori* nefas porro non eſt, ducere *pupillam.* Tutor ſponſus pupillae. *Dos* & *antidos*, Ehe-Geld und Morgengab, ſibi opponuntur. Ehe-Geld, Morgengab. Sententiam ferre idem, quam formula: recht finden. Tempus continuum dicitur: Zeit

 oh-

continuum tempus & utile. ohne unterlaß. Verbis groſſer Prager Pfānnig, quis ſignificatus. An *pfanningi maiores*, iidem, quam groſſi? DIPLOMA XXIX. an. 1360. p. 192-201. eſt iuris *Italici* neque egomet memini; unde illud uenerit in meas manus? Notabilia illius ſunt, meo iudicio, haec. Primo *uicecomites Mediolanenſes*, uti Italiae *comites, duces, marchiones, capitanei, rectores* in muneris, a *Caeſare* delati, adminiſtratione fuerunt, necquicquam in aliquo territoriali ſummatu. In quo genere uerſantur ordines Germaniei imperii. Deinde *Carolus IV.* imperator *Mediolanenſibus* uicariis comitibus haec non indulſit *regalia*, quam ad *dies uitae* ſuae, largitoris. Saluo igitur iure reuocandi ſucceſſorum. Taceo, quod retrahere debeat *adminiſtros Mediolanenſes* ab inſolentia & faſtu etiam hoc: quoniam ne *comites* quidem illi audiuere; ſed *comitum uicarii*. Ad *regalia* Longobardiae regis 2. F 56. pertinent haud dubie; *iurisdictio abſoluta* & *mixta* ſeu inferior p. 196. Ibidem *regalia* adpellantur uerbis, SVPERIORITAS; *imperii*; *iurisdictionis latiſſimae*. In p. 197. imperatorem dicit, *legem animatam*. Quod, ſi in Longobardia uerum; in Germania illud falſum & inane. *Laqueationis furum* p. 189. mentio fit; ne hanc poenam tribuamus CAROLI V. demum diritati. *Priuilegii* de *non adpellando* non alius ſenſus, quam ille, quo a praefecto praetorii *nequit prouocari.* *Ve-*

Marginalia: groſſer Pfānnig. — Duces *Italiae* rerum imperii *adminiſtratores*; non *domini*, uti in Germania. — *Feuda* ad dies *uitae* largitoris. — SVPERIORITATIS nomen 1360 — Lex *animata* qui imperator? — Furti poena etiam laqueus 1360.

cti-

ctigalia; *monetae*; *gabellae*; *angariae* pendent in *Italia* ab *indulgentia auguſtali.* Ad cauendam *ſubreptionis* uel *obreptionis* exceptionem facit alias *ſecunda iuſſio.* Sed quid, ſi in *prima iuſſione* illa remoueatur, uti p. 200. 201. habetur *formula*? Tum enim opus eſt fortiori eius probatione. In DIPLOMATE XXX. an. 1360. p. 201. indulget imperator comiti NASSOVIO ius, uertendi *pagum* in *urbem*. Sed dicis, uſu tamen docent iuris publici interpretes, eſſe hoc in cuiusque principis libero arbitratu? Repono, *indulgentiam hanc auguſtalem* requiri a *comite*, in *Caeſaris domanio*. Adeoque *clauſorum territoriorum* dominis hoc exemplum opponi poſſe necquicquam. In DIPLOMATE XXXI. 1360. pag. 203. imperator *Sueuiae ciuitatibus, immediatis* ſcilicet, imperat *militaria auxilia* aduerſus *comitem Wurtenbergicum*, non ſuo arbitratu; ſed auctoritate *imperii ordinum* p. 204. Quo more uiuimus etiamnunc. Ceteroquin *Wurtenbergicum* comitem, extincto *Sueuiae* ducatu, inhiauiſſe minoribus ibi ordinibus, illud quidem notum eſt ex ueteris aeui hiſtoria. Vt merito obicem illi poſuerit imperator. In DIPLOMATE XXXII. an. 1306. p. 208. *feudum nouum* confertur, iure feudi *antiqui*, ob ſimultaneam inueſtituram, ex domini indulgentia ſingulari. In DIPLOMATE XXXIII. an. 1360. p. 209. ſq. exemplum habes *feudi* in *nummis* conſtituti. Inueſtiturae

regalia omnia *Caeſaris* in *ducatibus* Italiae.

ſub & obreptionis cautela.

Vrbes ex *pagis*, num *Caeſaris* Priuilegio fiant?

Sueuiae ciuitates.

Wurtenbergic. comitum in *Sueuia* dominatus.

Feudum *nouum* iure *antiqui.*

In *nummis.*

mentio fit ſub *uirga* p. 213. nexus *fidelitatis* & *homagii* idem. *Maior* aetas non *annis* definita; ſed *iudicio* curiae, quo *uirtus* aeſtimanda, non *annorum numeri* p. 115. In DIPLOMATE XXXIV. 1360. p. 217. *Carolus IV.* imperator nuntium mittit iuribus regni *Bohemiae* in *Maſouiae* ducatum *Plozenſem*; ſaluis tamen iuribus Germanici imperii. In DIPLOMATE XXXV. 1360. p. 219. rex Bohemiae conſentit, in *Vratislauienſis* epiſcopatus liberationem a metropoli *Geſnenſi*. In DIPLOMATE XXXVI. 1360. pag. 219. *Friburgenſi* comiti confert *Landgrauiatum* BRISGOVIENSEM, ſaluo clientelari nexu S. R. I. ſub formula: wie ein Mann ſeinem Herrn pflichtig. In DIPLOMATE XXXVII. an. 1360. p. 221. imperator confert *Montfortiis* comitibus *aduocatiam Campidunſis* abbatiae, cum iure indicendi *tributa*; quae olim *ducibus Teckenſibus* indulta. In DIPLOMATE XXXVIII. 1360. p. 223. feudum *Landgrauiatus* & *Landuogtiae* reſignatum & *refutatum* ab *Oettingenſibus* comitibus, confert *Lichtenbergenſi* dynaſtae. Cuius iuris in *Alſatia* inferiori nequedum obliuiſcuntur *Oettingenſes*. Compellant Caeſarem formula: Eure oberſte Durchlauchtigkeit pro, Allerdurchlauchtigſter. In DIPLOMATE XXXIX. an. 1366. p. 227. *Wurtenbergicis* comitibus non ut rebellibus, uerum ut hoſtibus conciliatis pollicetur gratiam & tutelam imperator. Redditis locis occupatis, excepta *Ala*, *Pignoris* iure uel

fidelitas & homagium.

Maiorennitas aeſtimanda.

Maſouiae & Plozenſis ducatus num imperii?

Vratislauienſis, *Gnesnenſi* ſubfuit.

Landgrauiatus Brisgouienſis.

Campidunenſis aduocatiae ius *colleſtandi*.

Oettingenſes C. in *Lichtenbergenſes* in *Alſatia*.

Caeſar: oberſte Durchlauchtigkeit.

In bellis S. R. I. principes *hoſtes* ſunt

Digitized by Google

uel pretio ſoluto uel commutato, illis ſaluo prorſus. DIPLOMATE XL. 1368. p. 229. clare intelligitur, ius IVDAEOS recipiendi pro acceſſorio habendum *territorii* potentatus aut ſuperioritatis; necquicquam adſcribendum Caeſarum reſeruatis. Mores etiam aeui iſtius inde patent: quod *Iudaeis*, ſubditorum numero adſcriptis, indultum, ut *moſaicis* uiuant *legibus* gaudeantque *praetore* nonniſi *Iudaeo*. Propterea *Iudaei* non audiunt Kayſerliche; ſed territorialis principis Kammer-Knechte. DIPLOMATE XLI. an. 1369. p. 232. ſqq. arcana nobis aperit *archipincernatus* Saxonici in abbatia CAMPIDONENSI. Contentioſa lis eſt: qui ſit factum; ut *ſacra collegia quatuor* rerum *adminiſtros* ſiue *officiales* hereditarios habeant; deinde quare haec *munera* in ſe ſuſceperint *archiprincipes Germaniae*, ſub nexu *clientelae*; demum in quo huius *feudi* uerſetur ratio. Ad ſingula reponam aliquid ſigillatim. Principio, moribus *Germanici* imperii, nemo potuit ADMINISTROS alere CVRIALES (die vier Hof Aemter beſtellen eines 1) Cämmerers, 2) Marſchalls, 3) Truchſeſſen, und 4) Schencken,) in dignitate purpurata, quam S. R. I. princeps, inſtructus territorii ſummatu, cum eoque libero arbitratu, conferendi munerum dignitates. Hoc ipſo etiam illud eſt clarum, iuxta imperatorem, neminem habuiſſe *quatuor* illos *curiales*, quam *archiprincipes* VII. Germaniae *ducatuum*. Verum,

non *rebelles.*

Ala ciuitas.

In *Iudaeos* iura principis; non *Caeſaris.*

Praetor & *corpus iuris* iudaicum,

CAMPIDVNENSIS *pincernatus* SAXONICVS, 1369.

Problemata.

a) quatuor *curiales* principum praerogatiua.

Digitized by Google

etiam nŏuellorum. rum, his ducatibus nunc extinctis iterumque diſcerptis in partes, euenit illud: ut ordines, qui olim *prouinciales* omnes, tunc imperiales facti, ad dignitates & titulos principum adſpirarent, ope auguſtalium codicillorum. Atque his eo ipſo indulta libertas, nominandi *quatuoruiros curiales*; reliquis in ordine *dominorum* (dem Herren-Stand) aut nobilium carentibus hoc adparatu. Quo igitur tempore *ſacra collegia* nacti ſunt *principalem dignitatem*, eo etiam licuit illis, adpellare *curiales quatuoruiros*, ceu principali dignitati iure uti acceſſorio. Sequitur problema alterum: quomodo factum ſit, quod in collegiis ſacris, *epiſcopatibus* & abbatiis, ipſi *principes* honori duxerint cum ſibi, tum ſuae genti; adſpirandi adhunc *quatuoruiratum*? Repono; *ſuperſtitione*, & religionis quadam *nimietate* hoc factum eſſe. Quaſi *ſeruitia* haec *curialia* non *antiſtitibus* eorum; ſed diuinioris ordinis tutelaribus praeſtarentur; imo CHRISTO ipſi, ſupremo ſacrorum coetuum & contuberniorum ſeruatori. Quare eſt facillimum, ad intelligendum paradoxon, hoc eſt: *a miniſtro uinci magiſtrum, proedria.* Id eſt, S. R. I. *archiprincipes* archiofficiales fieri *epiſcoporum, abbatum*, ſacrorum collegiorum. Vt enim accederet rei monſtroſae aliquod temperamentum; id egerunt ſacra collegia; ut *ſubofficiales* haberent, quo ipſo *archiofficiales* hoc munere tantum

etiam eccleſiaſticorum.

b) quare *ſacrorum* antiſtitum *officiales* etiam abbatum, ſint *archiprincipes electores*?

Quare ſoli *antiſtites ſacri* habeant & *archioffi-*

tum honoris cauſa defungi uiderenrur. Vnde facile eſt, ad intelligendum: quare diſcrimen inter *curiales archiofficiales* & *ſubofficiales* exulet in Germaniae principatibus ordinis ciuilis. Reſtat ultimum: *in quo demum commodo uerſetur haec quatuoruiralis clientela*? Facile repono; ipſam hanc a ſacro antiſtite collatam *ſpartam ſacram*, inſtar *beneficii*, habendam a principe chriſtiano. Atque haec ſententia plana & ſincera. Verum interpretes clientelarum, hac cauſa parum curata, uoluerunt etiam hoc; ut tale *archiofficium clientelare* etiam *fundos*, *uillas* & *ciuitates* reſpiceret, quibus hoc eſſet adfixum. Vnde *nugae curiales*, quod principum electorum *palatia* eſſent clientelaria *epiſcopis*, ob *officium curiale* ab eo ſuſceptum. Quaſi *dominus* accipere debeat a uaſallo *beneficium*; non hoc praeſtare & conferre *uaſallo*, ob *ſeruitia* ab eo uel requirenda uel expectanda. Eſt igitur hoc iterum inane & nugatorium: ut mirum ſit, his ſchematibus decipi potuiſſe & quodam glaucomate occupari oculos archiprincipum Germaniae. Ceterum ex litteris CAMPIDVNENSIS abbatis p. 233. intelligitur: quod abbas falſo credat *quatuoruiros curiales* habuiſſe abbatiam, inde ab origine Carolingica. Cum tamen mihi certum ſit; cepiſſe illos, extincto Sueuiae ducatu. Deinde ius, nominandi SVBPINCERNAM, *Saxoniae* electori concedatur ab abbatia. Porro abbas roget

ciales & *ſubofficiales*?

c) Feuda *archiofficialium* aut *ſubofficialium* num uaſallis tribuant *fundos* uel *eripiant*?

Quatuoruiri curiales quando *inceperint*?

Ex quo aliquis factus *Princeps territorii*.

get Saxonem: ut ipſi abbati relinquat ſpartam, nominandi *ſubpincernam* idque, iure precarii, bis auf Widerruf. Codicillus mandati, Vollmacht, audit p. 236. Glaubbrief & credentiales Geſchäftbrief.

Glaub-Brief & Geſchäft-Brief.

LVDOVICI *pii* cadauer campiduni ſepultum, ſi fides p. 238. Verba *adiicialia* principum electorum: Durchlauchtig (in poſitiuo) & Hochgebohren. In DIPLOMATE XLII. an. 1371. p. 239. ſq. promulgatur a CAROLO IV. PAX PVBLICA in WESTPHALIAE prouincia uniuerſa. Rogatione *Colonienſis* antiſtitis, qui audit *Weſtphaliae* & *Angriae* dux; &, honoris cauſa adpellatur, unſer liebe Neven, dubium, quo ſignificatu? Quod ſcio cum ignariſſimis. Deinde *Monaſterienſis*; *Paderbornenſis*, & *Oſnabrugenſis* epiſcoporum. Poſt *Markae* comitis. Vnde ſatis elucet; *belli iure* gauiſos eſſe *Weſtphaliae* ordines & proceres omnes. Deinde *priuata bella* non hic interdici prorſus; ſed temperari p. 241. ut *inimicitiae* ante denuntientur, ſpatio *tridui* interpoſito, bis auf den dritten Tag, bevor er ihn angriffe. Praeterea ne hoc quidem *interdictum perpetuum* eſſe dicitur; ſed temporarium, ſi quidem tollatur aut reuocetur. Certo iterum argumento: *belli priuati mores in Germania fuiſſe legitimos*, inſtitutis ac uſu. Imo *Germaniae libertatis* cultum hoc palladium. *Liberis comitibus*, den Frey-Graven, indulgetur ius, inſtituendi *ſcabinatus* & uocandi ſcabinos, non tamen niſi *iura-*

LVDOVICI pii cadauer.

Electores audiunt: Hochgebohren.

PAX PVBLICA WESTPHALIAE 1371.

Eius ordines a) eccleſiaſtici b) ciuiles.

Ius *belli priuati* non *ſublatum*; ſed *temperatum*.

diffidatio legitima.

S. R. I. comites audiunt Freygraven.

tos p. 242, *Proſcriptorum* bona non imperatori cedunt; ſed *domino feudi immediato.* Demum ſecuritas praeſtatur nominatim: Kirchen; Kirchhöfe; Hausleute; Pflug; Pferde; Knechte, die den Acker bauen; wilde Pferde in Wäldern und Feldern; Kaufleute; Pilgrime; Wanders-Leute; geiſtliche Leute; addito loco auf der Straſſen vor unrechter Gewalt pag. 240. 241. DIPLOMA XLIV. 1374. p. 246. ſq. huic debet addi: neque enim ſatis fuerat PVBLICAE PACIS TABVLAS ſcriptas ab imperatore. Illud porro requiri uidebatur; ut etiam *ordines Weſtphaliae* inuicem ſe obſtringerent *fide iurata*; ſe *pacem* ſeruaturos & uindicaturos *eius uiolatores. Hiſtoria proceſſus* in hoc crimine pariter meretur legi. De *teſtium* numeris, fide & auctoritate: de *iudice* dem Land-Vogte, Amtmann: de *poena* ideo irroganda, cetera. QVADRVRBIS Weſtphaliae tunc p. 250. mentio fit: *Soeſt*; *Munſter*; *Oſnabrugk*; *Dortmunde*; cuius facies & formula poſt mutata in alium ſtatum. DIPLOMA XLIII. an. 1373. p. 243. ſatisdocet; *pacis publicae tabulis* opus fuiſſe in *ducatibus extinctis* uel *diſperſis*; necquicquam in *integris* clauſorum limitum. Vbi ducis ſolius autoritas fuerat ſatis, cohibendam omnem uim. Ceterum *quatuor* criminum genera, ſupplicio digna, audiunt ideo Fraiſchfälle in patriae inſtitutis atque iurisdictioni ſuperiori adſcribuntur ſub formula: über Hals und Hand. Nominantur

Scabini. Bon. *proſcriptorum.*

Paces Gottes Hausfrieden, Burgfrieden, Landfrieden.

ORDINES WESTPHALIAE *pacem publicam* confirmant.

Weſtphaliae *Quadrubs.*

Quatuor crimina quae *atrociora.* Fraiſchfälle.

gitized by Google

Brand, Raub, Mord, Noth-Zucht, Wahin unrecht.

nantur alias haec ſcelera: Brand; Raub; Mord; Noth-Zucht. Sed p. 245. 246. nomina occurrunt: Raub; Mord; Wahin oder unrecht Wedirſagin geſchehe. Quod in noſtri aeui uernacula ſubobſcurum. Num *uahin* referri debeat ad *captiuitatem* priuatam & unrecht ad iniurias cuiusque generis? illud definire nolim. In DIPLOMATE XLV. an. 1413. p. 252. indulgentiam *Iudaeis* a principe territorii expectandam, ſaepe dixi ac ſcripſi alias. In DIPLOMATE XLVI. an. 1416. p. 254. conſtituit *iudaeis* princeps territorii IVDICEM generalem; LEGES EBRAEORVM ſtatuit *iudicii Iudaici* normam. Non *Moſaicas* tantum; ſed etiam *talmudiſtarum* & *rabbinorum*. DIPLOMATA XLVII. XLVIII. XLIX. L. LI. LII. LIII. a p. 255. ad p. 272. ſunt fere unius eiusdemque argumenti. Nam *archiofficii clientelaris* ab epiſcopo *Bambergenſi* collati ſuſceptique a *Saxoniae electore* aperit nobis hiſtoriam, diplomatum fide, quae eſt publica. Principio ſuperius p. 27. ſq. docui; in mores iuiſſe *Germaniae ſacrae*; ut *ſacrorum collegiorum* adminiſtri *curiales* fierent, ſub clientelari nexu, primarii etiam *duces* & *electores*. Idem igitur contigiſſe *Bambergenſi* epiſcopatui, nihil habet inſolentiae. Sed illum nodum ſoluere neſcio etiamnunc: qui factum ſit, in his curialibus officialibus electores A. B. *omnes* neque alios offendi? Illud certum eſt: tempore conditi *Bambergenſis epiſcopatus* neque imperii

IVDAEORVM priuilegia a principe requirenda.

Hiſtoria diplomatica *inueſtiturae* ARCHIMARESCHALLATVS. *Bambergenſis*, factae SAXONIAE electori.

Dubia in his & *tenebrae*.

archiof-

archiofficiales fuiſſe neque, ſi fuerint, *hereditario* nexu *archiofficia* uni principatui addicta. Vt adeo neutrum poſſit de *Bambergenſibus archiofficialibus* adfirmari. Praeterea *Witteberga* tunc neque condita neque *ſedes* fuit ducum Saxoniae *electoralis*. Cui tamen loco innexa dicitur dignitas *Bambergenſis* ſupremi *mareſchallatus*. Idem urgere in *electoratibus* aliis poſſet, quorum loca, *clientelaria* hodie *Bambergae*, *curialis officii* ergo, pariter *iunioris* longe aetatis ſunt; quam *Bambergenſis* eccleſiae natales an. 1007. Vt adeo hiſtoria *Bambergenſium archiofficiorum* eſſe nequeat coaeua *ſacrae metropoli*. Sed tamen nemo hodie negat; qui Germanici *archiofficiales* imperii; eosdem quoque ſupremos *officiales* eſſe *Bambergenſis* epiſcopi. Neque illud habet aliquid porro dubii. Verum hoc nemo adſecutus eſt coniecturis: qui poſſint *archiofficiales* imperii epiſcopo *Bambergenſi* clientelares ante eſſe, quam eſſent? Accipe igitur opinionem, quam ego foueo. Eminet BAMBERGENSIS metropolis, ipſa origine ſua, iuribus praecipui plurimis. Conditor enim *dotem* adſignauit eidem inſignem cum *iure* & *amplitudine* iuſti in Germania *principatus*. Deinde tutelares illius *Petrus* & *Paulus* conſtituti, principes *apoſtolorum*. Tum ipſe *pontifex* eius conſecrator & ſanctor. Praeterea nouus EPISCOPATVS curiae apoſtolicae addictus, *ſine intermedio* archiepiſcopo. Quapropter

Gordii nodi in *Bambergenſibus* officialibus diſſolutio.
a) olim *archiprincipes honoris* cauſa *Bambergae* officiales.

pter *cruce* & *pallio* honoratus; non *pedo uulgari.* Porro ipſe *imperator* HENRICVS S. in *ducum* Germanie ſocietate, interfuit *inaugurationi* primi epiſcopi *Eberhardi.* In hoc igitur rerum iuriumque ſacro adparatu, acceſſit demum; ut epiſcopo, iam nunc inaugurando, *honoris gratia,* iidem *duces curialia officia* praeſtarent; qui in iisdem *comitiis, itidem honoris ergo,* illa exhibuerant auguſtiſſimo imperatori. Hac lege, liceat diuinare, addita: ut poſtea iidem Germaniae *duces,* qui *imperatori* ſeruituri eſſent, more curiali, iidem quoque eſſent a ſeruitiis *Bambergenſis* epiſcopi. Vagum hoc & incertum ius fuerat, in *ſeptem* Germaniae ducatibus ac ducibus olim, ut adeo alium atque alium nunc ordo tangeret. Interim, ex quo, reliquis extinctis, *Germaniae quatuor* tantummodo ſuperſtites manerent *duces originarii,* quod puto factum eſſe, a temporibus *interregni*: tum demum *Bambergenſis* forte eccleſia id egit cum *electoribus* & *archiofficialibus* imperii; ut, memores *hiſtoriae maiorum,* ſinguli ipſorum idem ſupremum *Bambergenſis* eccleſiae *officium curiale* ſuſciperent in *clientelam*; quod ab *imperatore* ac imperio cuique eſſet collatum, beneficiario nexu. Idque in *tutelarium* & *diuorum* Bambergenſium gratiam. Hoc modo intelligitur; in quo differant conueniantque *prima ultimis.* Quod ego tamen ita opinor, illud nemini obtrudo: ſed illud potius uoueo,

b) deinde *Bambergenſia* officia *clientelaria* facta.

noueo, ut rectiora doceat. Quid autem de *urbibus* & *ſedibus* S. R. I. electorum ſentiendum; quae ita *clientelares* factae eccleſiae *Bambergenſi*, ſaluo nexu beneficiario eodem imperatori & imperio? Non opus fuiſſe his ſchematibus *duplicis clientelae* de *re eadem*: illud exemplis diſcimus, cum *archiofficiorum* imperii, tum *officiorum* aliorum in ſacris collegiis. Nam ut haec iura non *ſenſibilia* ſunt: ſed *intelligibilia*: ſic omnis *feudi* ratio in *curiali munere* uerſatur. *Dominus* feudi, *epiſcopus*, a curiali uaſallo requirit *ſeruitia curialia*; uaſallus contra in reditibus feudi numerat *honorem*, *dignitatem* palatinam, gratiam *apoſtolicam*, preces *diuorum* tutelarium, *operis operati* praemia, ut ſcribam calamo eccleſiarum curiali. Confer huc ea, quae ſuperius p. 28. 29. in *praef.* ſcripſi de SAXONICO PINCERNATV *Campidunenſis abbatiae.* Quo autem fine haec talia *ciuitatum* & *locorum* ſchemata, Bambergenſi eccleſiae *feudalium*, orta, eſſe, dixeris in S. R. I. electoratibus & quo iure? Repono; nihil noui eſſe; *idem* Germaniae *feudum* eodemque *modo* duos habere dominos, *imperatorem* & *principem* imperii ſimul (*). Nam ut incurreret *Bambergenſe* hoc feudum *curiale* in oculos, factum eſt demum, aeuo recentiori; ut perſuaderet *antiſtes Bambergen-*

e) demum *adfixa* electoralibus *ciuitatibus* & fundis. Quo tamen *ſchemate* non opus.

Licet *imperatoris* interſit nihil.

(*) De quo argumento ex inſtituto egi in diſſertat. de *primo foro ſubfeudorum S. R. I.* quod extat in *miſcellan. tom. I. lib. II. opuſculo* 1. *p.* 646. *ſq.*

ſis aliquot *curiis electoralibus;* ad inſigendum hanc officii curialis clientelam *electoralibus fundis* ac *urbibus.* Nam aliquot electorum adminiſtri confeſsi ſunt uerbis apertis & claris: ſe mores antiquos noſſe, *archiofficiales* S. R. I. eſſe quoque ſupremos *officiales Bambergenſium epiſcoporum.* Sed ignorare ſe & *cauſam* huius clientelae & *fundos,* quibus hoc feudi genus inhaereat.

Bambergenſum *ſcriptorum* de hoc argumento ſilentium.

Bambergenſes ſcriptores, quos ipſe collegi ac edidi in lucem (*), hic uel muti ſunt uel, ſi loquuntur, produnt, quod credi uolunt; non quod ipſi probant, publica *diplomatum fide.* Quae omnino requiritur, in argumento tantopere litigioſo &, ſi dogmatibus *uulgaribus* dederis calculum; formula imperii Germanici conuellitur, firmata omnium monumentorum pulcherrimo concentu (**).

Singularia feudorum *Bambergenſum* huius generis.

Cetera leuioris momenti ſunt: quod uaſalli electores non *ipſi* inueſtiturae praeſentes ſint; ſed *mandatariorum* opera utantur: quod nullas uel requirant uel accipiant *litteras* clientelares: quod ipſi uaſalli *indicant* initiationis *diem*: quod *clientelam* neque iurent neque ſpondeant: quod *nexus* feudalis

(*) In *Bambergenſium ſcriptorum* collectione & *editione* 1718. procurata, *Halae* in *f.* nihil occurrit, quod rem hanc poneret extra aleam. *Martinus* HOFFMANNVS, cuius *annales Bambergenſes* facio maximi, prouocauit ad *diplomata;* ſed prouocat, non adfert illa. Ne per epitomen quidem; uti ſolet alias. Vtinam *Bambergenſis laterculi ſacri* cuſtodes demum ex diplomatum fide & integritate huic controuerſiae facerent finem.

(**) De quo plura etiam commentati ſumus ad *auream bullam.*

tan-

Digitized by Google

tantum utrinque *agnoſcatur*, remotis ſolennibus. Ne quid principum *electorum* auctoritate *indignum* fieri poſſet. Demum renouant *Brandeburgici* hoc feudum; non domino mutato; ſed uaſallo. In DIPLOMATE LIII. an. 1532. p. 271. *officium mareſchalli Bambergenſis*, hereditarium confertur *ſeniori*, id eſt, dem Grauen von EBNET. Vti uidimus ſupra in *campidunenſi* abbaria. In DIPLOMATE LIV. 1518. pag. 273. ſq. *communionem bonorum* inter *coniuges*, teſtatisſimam, per omnis aeui & anguli Germaniam, tollit *Saxoniae dux* in *Miſnenſi* ciuitate. Cauſis mutati iuris adductis; probatis necquicquam. In DIPLOMATE LV. an. 1533. pag. 276. *Saxoniae elector Papenheimenſem* dynaſtam *inueſtit* cum *officio hereditarii mareſchallatus* aeque, quam caſtro *Papenheim*; idque cum onere coniunctae *Saxonicae manus*; addita formula gentilitii *ſenioratus*, nach rechter Sipſchaft. Num uerba Erblehen p. 277. feudum reddunt promiſcuae ſucceſſionis; illud ego crederem uix. Ob muneris curialis rationem. Aliter in aliis imperii ſubofficialibus. Neque enim *Limburgenſis* dynaſtia *clientelaris* fuit *Bohemiae* regi; *archipincernae*. In DIPLOMATE LVI. an. 1533. pag. 279. ſq. *codicillus* legitur *clientelaris*, ſcriptus comiti de *Barby* & *Mulingen* a *Saxoniae* electore. Sed reuocari debet in memoriam lib. II. DIPLOMA XXIII. p. 180. in quo *Barbienſis* comitatus in clientela fuerat

Submareſchallatus Bambergenſis nobilium de *Ebnet*.

Communio bonorum *Miſniae* inter coniuges, ſublata.

Submareſchallatus, adfixus *Papenhemio*, ſubfeudo Saxoniae.

BARBIENSIS comitatus Saxoniae clientelaris, olim *Quedlinburgo*.

rat *Quedlinburgenſi* an. 1359. In DIPLOMATE LVII. an. 1410. p. 288. litterae comitis de *Regenſtein* exhibent ſpecimen: quod *uaſallus* non *abſens* fuerit *inauguratus*, ſine indulgentia *domini* atque promiſſione, repetendi inueſtituram olim a praeſente. In DIPLOMATE LVIII. an. 1535. pag. 289. non dubitamus, has TABVLAS conuentionis inter *Quedlinburgenſem* ABBATISSAM; VOGTEIAM AC CIVITATEM cognitam alias. Sed cum invenerim illas in *faſciculo* rerum mearum; nolui ei locum hic denegare. Vtrum illis obſtringatur ex aſſe ADVOCATIA noſtri aeui? dubitant alii. Qui PORVSSIAE REGI *Quedlenburgenſia*, ex aliis etiam cauſis, adſtricta eſſe probent, intuitu uicinorum principatuum & territoriorum, illud meum non eſt, hic expendere aut definire.

QVEDLENBVRGENSES tabulae inter a) *abbatiam*, b) *uogteiam*, c) *ciuitatem*.

Liber III, de SILESIAE STATV ab an. 1600. ad an. 1700.

§. 6. LIBRVM III. abſoluit *autor* ANONYMVS de FORMVLA SILESIAE, quam habuit mutauitque ſubinde, ſpatio *ſeculi XVII.* unius, ab an. 1600. ad an. 1700. Idque in rebus euentisque maximis, ſacris & ciuilibus, belli ac pacis, uitae ac mortis principum & procerum reipublicae; imo & antiſtitum ſacri ordinis & ciuilis. Libellum debeo beneuolentiae illuſtris uiri, *anteceſſoris primarii* in *Viadrina*. Ipſum enim nomen eius, tegere iuſſus, prodere non debeo.

In rebus SACRORVM

§. 7. Eſt autem haec *Sileſiae rerumpublicarum notitia* prorſus ſingularis. Nam in

Digitized by Google

in *cap. I. a p.* 295. ad *pag.* 329. curam *ſacrorum* habet; quorum in *Sileſiae* principatibus ſeculo XVII. multiplex conuerſio & uarietas. Principio enim *Lutheranis* dogmatibus & populus omnis fauit & principes. Deinde *reformatorum*, ad Ioan. Caluini dogmata, ſucceſſit ingens multitudo. Praeſertim eorum, qui ex PALATINATV uenerant cum nouo REGE, archipalatino. Vt *primi* metuerent ſibi; quin ab *ultimis* ſupprimerentur. Demum, poſtquam FERDINANDVS II. expuliſſet riualem, *pontificia religio* princeps & primaria fuit. Cuius adſeclae coelum & terram mouerunt; ad *utramque euangelicam* delendam & eradicandam.

FORMVLARIAE fidei.

a) Lutheri.

b) Caluini.

c) eccleſiae Romanae.

§. 8. Verum enim uero PACIFICATORES WESTPHALICI, quin hoc fieret, cauerunt in TABVLIS publicis; dextra data ab imperatore, Sileſiae domino, tolerandi EVANGELICOS pariter, in locis, clare definitis. Et licet conuellere easdem ſubinde tentauerint IESVITAE: illorum tamen conatibus REX SVECIAE poſuit obicem; non tam conciliator pacis, quam ſponſor quoque & tutor.

Inde *triplicium* ſacrorum *tolerantia* legitima.

§. 9. Eſt autor plenus in hac arena. Nam doctores & ſacros antiſtites Sileſiae nominat & ſacra bella deſcribit, ab illis excitata ibidem paſſim. Sed nomen LVTHERANVM, cui eſt mancipatus, agit eum ſaepius in tranſuerſum. Vt nequeat cohibere atram bilem, tam in PONTIFI-

cios, quam REFORMATOS. Nam in utrosque euomit multoties mala uerba. Quod eſt officiô hiſtorici aduerſum prorſus. Miror, *Bohemicorum fratrum* eum nullam feciſſe mentionem: quorum tamen plures etiam fuerunt in Sileſia ſuntque etiamnunc forte. Quod ſymbolum eorundem ſit; latere & credere, integro pectore, non cogere aut colere coetuum ſolennia.

Quid de *Huſſitis.*

SILESIA TOGATA.

SILESIAE ſtatus ciuilis 1600 1700. I. Summi IMPERANTIS.

§. 10. Caput *alterum*, *poſterius* uerſatur in POLITICIS SILESIAE REBVS ſeculi XVII. uniuerſim aeque ac in *ducatibus*, *dynaſtiis*, *urbibus locisque* aliis ſigillatim. Qui enim *Sileſiae* omnium prouinciarum habet *ſummatum*, REX BOHEMIAE nempe, is pariter utitur DVCIS SILESIAE adpellatione; quod principes eius ſingulares in *Sileſia* duces audiant, non *Sileſiae uniuerſae*. Inde *ſegmenta*, quae ſequuntur:

I. De SVPREMIS DVCIBVS SILESIAE VNIVERSAE, regibus Bohemiae eorumque a) PRAEFECTIS & regnatoribus uicariis atque b) PROCVRATORIBVS FISCI regalis.

II. Parentium. DVCVM.

II. De PRINCIPATIBVS Sileſiae HEREDITARIIS, a) *Toppauienſi* p. 360. b) *Saganenſi* p. 361. c) *Munſterbergenſi* pag. 363. d) *Vratislauienſi* p. 365. e) *Oppolienſi* & f) *Ratiborenſi* p. 369. g) *Suidnicenſi* & h) *Iaurenſi* p. 371. i) *Glogauienſi* p. 373. k) *Iegerndorfenſi* p. 377. l) *Teſchi-*

ſchinenſi p. 379. m) *Oelsnenſi* pag. 382. n) *Lignicenſis* & o) *Bregenſi* pag. 388. p) *Crosnenſi*, qui formulae & nunc & olim prorſus cuique ſingularis.

III. Sileſiae deſcribit DYNASTIAS uniuerſim p. 398. ſigillatim, a) *Wartenbergicam*, Dhonauiis iam in Poruſiae regno delatam, ſententia ordinum & Caeſaris indulgentia auguſtali b) *Milicienſem*, c) *Trachinenſem*, d) *Pleſſenſem*. — III. DYNASTARVM.

Licet uero induſtria ſcriptoris etiam in hoc ipſo argumento ſit laudanda; quod omnium ciuilis ordinis adminiſtrorum, ciuium ſuorum nomina conſeruauerit: in iudiciis tamen, ab illo latis, deſideraueris omnino iuris prudentiam. Nam IVRA in SILESIAM BRANDENBVRGICA ſatis olim manifeſta fuerant; quae etiam ſolennibus *pactis* & conuentionibus ceſſa, necquicquam confutata argumentis. Vti *Bohemiae* & *Poloniae* regna, quibus *Sileſia* addicta uel olim uel nunc, promiſcúam ſucceſſionem habent ex ſtirpe principali: ſic eandem quoque legem ſibi dixerunt principatus, iſtis regnis clientelares. Taceo Venedi populi mores, qui firmant idem exemplis. Deinde ſi quod dubium remanſerit, acceſſerant auguſtales codicilli, qui *Brandenburgicis* fecerant ſucceſſionis, in aliquibus *Sileſiae principatibus*, ſpem. Sed, lite transacta, operae pretium non eſt, in his eruendis & aeſtimandis porro animum defigere.

A NOTITIA abeſt IVRISPRVDENTIA.

Maxime in BRANDENBVRGICIS olim iuribus in SILESIAE DVCATVS.

c 5 BE-

BEBENHVSANA.

LIBRI IV. annales BEBENHVSANI ab an. 1167. ad an. 1401.

§. 11. Librum IV. conficiunt BEBENHVSANI ANNALES ab an. 1167. ad an. 1401. Poſſident muſae meae HISTORIAM WVRTENBERGICAM, deſcriptam in *duobus uoluminibus* in 4t non paruae molis. Et licet autoris nomen mihi cognitum non ſit: eſt tamen illud faciendum maximi; quod non tam occupetur in *narratiunculis*, quam in conquirendis uarii generis *monumentis*, quae tangunt *Wurtenbergica*. In his reperi hos *Bebenhuſanos annales*, inde bona fide deſcriptos. *Coenobium* BEBENHAVSEN eſt ueteris aeui memoria celeberrimum in WVRTENBERGICO ducatu. Contentioſa olim lis, uti in aliis *coenobiis* WVRTENBERGICIS; ita etiam in *Bebenhuſano*: *num imperio illa adſcribenda; an uero Wurtenbergicae prouinciae?* inſtar *prouincialium* ordinum, quos *landſaſſios* dicimus, aliorum. Libellos de hoc problemate ſcriptos recenſuimus alias (*). Sigillatim *Bebenhuſanum coenobium* eximere inſtituit ex *nexu prouinciali* imperioque illud adſcribere, tam auctor *prodromi uindiciarum eccleſiaſticarum* (**); quam *documentorum rediuiuorum* (***). Sed, cauſa in TABVLIS WEST-

(*) In *praerogatiuis Wirtenbergicis ſect. I. cap. 7. & 13.* productis hic in arenam 1719 4to.

(**) *Cap. I.* in problemate: *an origo coenobiorum Sueuiae illa imperialia prodat; an prouincialia ducis Wurtenbergici?*

(***) In MONASTERII BEBENHVSANI, ordinis *Ciſtercienſis* priuilegiorum magno adparatu a p. 353. ad p. 445.

PHA-

PHALICAE PACIS, rite confecta: quo fine conſilioque nuperrimus ardelio BESOLDIANA iterum exſcribi noluerit typis, illud facile intelligitur ex hominis ingenio turbidulo poſitoque extra ſpem.

§. 12. In LIBRO V. habes rerum ITALICARVM *tres* ſcriptores. Cum enim RELIQVIARVM VOLVMINA pridem transmigrauerint etiam alpes & ITALOS habeant emtores *Mediolani* praeſertim & *Romae*; huic non minus argumento in illis locus fuerat dandus omnino. Licet enim ſacrorum FORMVLAE ſint quidem nobis diuerſae: conueniunt tamen *Itali* & *Germani* in imperio eodem. *Formulae* tamen pariter diuerſae in utraque republica: ut erres toto coelo, ſi miſcueris inter ſe *Germaniae* & *Italiae* iuris artes: quae inuicem differunt tantopere; quantopere *ſeruitus* Latii & Germaniae *libertas*. Illud adfirmo & adſero fidenter: *Germaniae principis* aliam longe faciem eſſe; quam *Longobardiae clientelaris*. Habent tamen, quod doleant Germani, ultimae inſtituta patriam inuaſiſſe, inſtar peſtis uirulentae; contra habent Itali, quod gaudeant, *capitaneatus*; *marchionatus* & *ducatus* ſuos demum etiam *formulas* accepiſſe & induiſſe Germaniae principatuum, licet ſerius, idque ex auguſtalis indulgentiae nimietate. Vtriusque reipublicae diſcriminum arcana, operta adhuc, aperui in *iuris publici ſingularibus*, promulgatis nuper in *principum Italiae* gra-

LIBER V. rerum ITALICARVM.

Digitized by Google

gratiam. Ne obliuione deleant *Germanicorum* imperatorum *beneficia* & *beneficiarii iuris* potentatus. ITALICA enim HODOEPORICA & itineraria eo maioris olim fuerant hominibus Gallis: quo ſerius ac ſaepius illi tentauere Italiam conſiliis, armis & copiis. Idque nunc GALLIAE ciſalpinae gratia; iterumque memoria IMPERII FRANCICI quondam; multoties ob ſpem APOSTOLI ROMANI, ſibi factam in REGNA SICILIAE utriusque; demum ob *dotalia pacta* cum MEDIOLANI & SABAVDIAE ducibus, ianitoribus Italiae: ut, his pacatis, reliqua ſequerentur facilius, uel creta uel carbone notata.

ITALICA.

I. DESCRIPTIO ITALIAE 1540 interprete *Ioan.* MOLINARE.

§. 13. DESCRIPTIO ITALIAE *Ioannis* MOLINARIS.

Cum *Ioanni* GAGNAEO, *Franciae cancellario* dicata fuerit obueneritque nobis e *bibliotheca Foucaultiana*, in *manuſcripto*, commendabili etiam ob calligraphiam: hoc quidem conſilio, inſuimus eandem noſtris RELIQVIIS, ut iterum aliquid in illis occurreret, quod eſſet ITALICVM. Cumque MVRATORII *collectio* ITALIAE MANVSCRIPTORVM alios etiam iſtius orae ciues excitet, ad edendum & promulgandum; plurima autem in Italiae oris nequeant promulgari, quibus obicem ponunt cenſores theologi: uellem, illa, noſtris impenſis, mitterent nobis; ut reciperent ea, typis publicis excuſa protinus, cum inſignibus gra-

Digitized by Google

gratiis. Quid in nunc edita *Italiae deſcriptione* erratum uel emendatum ſit idque ſiue ab autore ſiue ab interprete: illud quidem ſuo nunc relinquimus loco. Nam licet eius generis ITINERARIA plurima & olim prodierint prodeantque etiamnunc: deprehenditur tamen ſaepius aliquid in uno alteroue; quod alii neglexerunt omnes. Taceo, quod rerum uiciſſitudines omnia tempora occupent; ut eadem res aliam atque aliam induat faciem. Referat autem quilibet hanc, quae illi occurrit ſuo aeuo.

ROMAE HODOEPORICVM. II.

§. 14. Quae commenta repetere licet in altero opuſculo HODOEPORICON ROMANVM & NEAPOLITANVM autore ACACIO HVLS PABEN.

ACACII HVLSII PABEN, I. V. D.
HODOEPORICO ROMANO & NEAPOLITANO
an. 1559.

Accepi illud pariter ex GALLIA inter cimelia FOVCAVLTIANA, meo aere redemta & transuecta in Germaniam. De autore mihi, iuxta proditum nomen, conſtat nihil. Inueniet, qui legerit mecum lucubratiunculam: illum *Romae admiranda quaeque*, mira breuitate & luculentia, deſcripſiſſe. Etiam itinerum uias & menſuras definiuiſſe nominibus ac numeris. Quo computo & calculo, de eo uiderint illi, quorum intereſt, haec curatius noſſe.

SICVLA. III.

§. 15. Sub haſta publica nuper occurrit REGVM SICILIAE DI-

Digitized by Google

DIPLOMATA in gratiam familiae de ACETO.

rit libellus, ſcriptus Italice: *diſcorſo ſopra l'origine dell' antica & nobil fameglia* DIACETO; *dedicato all' Illmo & Rmo Sigr Conte* ABBATE *di* CASTELVILLANO, interiecta inſignium pictura *leonis coronati*, gentis *de* ACETO, in XX. membranis pulcherrimis in 4t. & in holoſerico tegmine ligatis. Eſſe hoc ſcriptoris *authenticum exemplum*, probat illud; quod *diplomata*, ex *regali Siciliae tabulario* deſcripta, munita in eo *ſigillis* & *propria manu archiotarum*, ad conciliandum publicam fidem. Cum noſtra intereſſet parum; SICVLAE huius FAMILIAE noſſe hiſtoriam (*): ideo, hac omiſſa, deſcripſimus DIPLOMATA tantum, omisſis ACETIORVM originibus. Quarum deſiderio ſi quis tangitur: ei copia fieri poteſt CODICIS MEMBRANACEI, nunc litterariae ſupellectili eesli noſtrae *Fridericianae*.

Lib. VI. P. ALBINI COMMENTATIVNCVLA de re-

§. 16. *Petri* ALBINI CARINTHIACA, quae liber VI. exhibet, manu deſcripta accepi celebris in Saxonia olim hiſtorici, *Georgii* FABRICII *Chemnicenſis*. Opuſculum refertum eſt plurimis rerum uetuſtioris aeui

(*) Laudantur ab *autore* ſcriptores, unde FAMILIAE de ACETO requiſiuerit hiſtoriam; exceptis diplomatibus, quae acceperit ex *regali Siciliae tabulario*. Sunt autem, qui ſequuntur. I. *Antonini de* AMICO *diſſertatio* hiſtorica & chronologica *de antiquo urbis Syracuſarum archiepiſcopatu* edit. *Neapoli* 1640. II. *Barth.* FONTIO *nella uita di Pagolo 2. da* DIACETO. III. *Benedetto* VARCHI *nella uita di M. Franc. Cauani da* DIACETO, edit. *Venet.* 1561. IV. *M.* BORGHINI *delle coſe Fiorentnie* edit. Florent. V. MAVROLYCVS *abbas de reb. ſic.* edit. *Meſſanae* 1562. Reliqui notae ſunt uulgaris.

con-

Digitized by Google

coniecturis; ut nollem, illud perire. In ALBINI tamen ſcriptorum catalogis illius memoria non habetur. Facile largior; quod domeſtici CARINTHIAE & uiciniae eius ſcriptores, maiori adparatu & brachio fortiori, tractauerint hoc argumentum. Eſt tamen utile, in his tenebris, plures conſuluiſſe, eiusdem hiſtoriae teſtes. Stupenda induſtria & rerum CARINTHIACARVM adparatus inſignis MEGISERO. Sed in uetuſtioris aeui rebus ſequitur AVENTINVM; LAZIVM; CVSPINIANVM eſtque facilior iuſto ad credendum. Fuit poſt ALBINVM MEGISERVS Saxoniae ducum hiſtoriographus. Sed nulla mentio Albini; ut dubium ſit: num legerit hunc eius libellum?

bus CARINTHIACIS.

DIPLOMATARIVM.

Liber VII. DIPLOMATARIVM, MISCELLVM.

§. 17. Claudit uolumen hoc LIBER VII. qui iterum

DIPLOMATARII MISCELLI

nomen tuetur mereturque. DIPLOMA I. an. 1460. pag. 567. eſt momenti ſingularis eiusque maximi. Nam CODICILLOS nobilitatis imperator, in *comitiis*, ſcripſit. Quo fine omnes *archiprincipes* S. R. I. ſuffragia ſua tulerunt in libellis; quos, inſtar calculi ſui, dederunt *gentilitiae nobilitatis* candidato: ut conſtaret, initiationem nouae dignitatis factam, imperii autoritate conſenſuque. Hoc clare docet Granzius de comitum auſtregis, electoralium diplomatum fide an. 1275. Atque tum

Problema: in *codicillo* NOBILITATIS num opus ſit conſenſu *S. R. I.*

Archiprincipum

con-

conſenſu archiprincipum opus fuerat in negotii huius principio. Vnde noui honoris *heraldica idola Caeſarum* & *electorum* referunt imagines. Quarum loco hodie conſpici ſolent auguſtales & electorales teſſerae. Vſu, noſtri & ſuperioris aeui, porro non requiritur octouirorum aut nouemuirorum S. R. I. conſenſus. Verum ſatis eſt; collatam, ab auguſto, dignitatem haberi RATAM in ſubdito & ciue a territorii archiprincipe. Num, iuxta S. R. I. electores, etiam idem ſibi adrogare queant ordines Germaniae alii: de eo dubitauerim ualde. Num uero ius *denobilitandi*, id eſt, reuocandi id, quod collatum, fieri debeat, nonniſi conſenſu S. R. I. archiprincipum hodieque? illud ſolet requiri. Sunt qui urgent hic: difficilius reiici, quam non admitti. Nam exemplum CAROLI IV. an. 136. quod lib. I. p. 62. habetur in auguſtali codicillo non reuocabilem reddit dignitatem; ſed ius alteri, ad ſubreptitias preces, ereptum. In uernacula notaueris uerba: geherret und gefreyet, id eſt ordini *dominorum* & *baronum* adſcriptus.

uel ratihabitione.

Quid in *denobilitando* iuris?

Einen Herren und Freyen.

§. 18. DIPLOMA *II. an.* 1460. p. 568. docet parum credibilia alias; ſed inde facile nunc intelligenda & explicanda. Principio limites *auguſtalis praetorii* Burggrauiorum *Noribergenſium* in *Boioariae* ducatum eſſe prolatos, & agnitos a principe territorii; illud mirum non eſt, a temporibus

BOIARIA ſubiecta TRIBVNALI Norib. BVRGGRAVII.

ribus Boici ducatus partim extincti, partim deminuti, partim diuulſi ac diſcerpti. Deinde remisſio priſtini iuris a Noribergenſibus Burggrauiis facta; ſine auguſtalis conſenſus mentione. Tandem illud inde certisſimae conſecutionis uinculum: inuitis Burggrauiis, auguſtalis praetorii huius dominis, ſubtrahi neminem potuiſſe illius iurisdictioni.

§. 19. In DIPLOMATE an. 1461. pag. 570-578. habes iuris publici ſpecimina plura. *Primum* quod imperator, in propria cauſa, nolit & nequeat eſſe iudex; ſed prouocet ad AVSTREGAS, id eſt, *arbitros*, principes S. R. I. *Deinde* quod *Bohemiae regem* admoneat clientelaris nexus, quo addictus ſit Caeſari & imperio: ut nefas ſit, eum impetere armis. *Porro* ipſe cogit, ſuo arbitratu ac uoluntate, imperator exercitum, ſub ſuo imperatoris uexillo, dem Kayſerlichen panyr. *Praeterea* ſupremum nominat MAGISTRVM MILITVM, Brandeburgicum marchionem, cuius imperio ac iuſſu, ſtent agantque Saxonicae copiae. In ducibus militaribus BADENSIS marchio praefertur WVRTENBERGICO comiti uel aetate uel dignitate. Rerum ordine conuerſo nunc. Dubium, num ideo: poſtquam an. 1495. adpellatus alter eſt novus uerbo. *Poſt*, imperator a SAXONIAE duces auxiliares copias requirit, poena propoſita, ni pareat, *feloniae* & clientelaris perfidiae, cuius cauſa *uaſalli* deſtituuntur feudis

Problema: de BELLI *iure* AVGVSTI.

Qui ſibi non eſt *iudex*.

Auſtregis locus.

Scribit *militem* ipſe. Kayſerl. panier.

Nominatque *militum magiſtros*.

Badenſis qui praelatus *Wurtenbergi*.

Num opus ſit S. R. I. *ordinum* conſenſu? in *felonia*

principi-
pum?
Foedera
tunc ipſo
iure *caſſa*.

dis. *Demum* principum S. R. I. foedera tolli, ipſo iure, ſi offecerint auxiliis ſeruitiisque debitis imperio. Quam parendi gloriam ſibi dictam tunc putauerit, SAXONIAE dux; illud non eſt huius ſphaerae.

Geſamt-
lehen.

§. 20. In DIPLOMATE 1466. p. 578. exemplum habes *feudi coniunctae manus* (geſammtlehen), cum *promiſcua* ſucceſsione *utriusque ſexus* absque formula: nach Sippzahl. Dubium ideo, num locus hic ſit *ſimultaneae inueſtiturae* iuris Longobardici; an Saxonici tantum?

ELBENAV;
RANIS;
GOTAV
caſtra in
territorio
BRANDE-
BVRGICI
epiſcopi

§. 21. In utroque DIPLOMATE an. 1466. p. 581. & pag. 583. clare definitum: *caſtra* ELBENAV; RANIS; GOTAV a *Brandeburgico* epiſcopo *Saxoniae* electori in *feudum* dari atque ab illo *hoc* ſuſcipere eundem *fiduciario nexu*? Nihil hic de *territorii ſummatu*. *Vectigal* tamen *Raniſianum* confertur *uaſallo*; altera tantum parte. Sed hoc eſt ex genere *regalium* minoris claſſis. Et quo fine mentio ſit *partis*; ſi *toto* gaudet *uaſallus*? Addo, quod *tabulae* pacis ſacrorum fecerint *Brandenburgicum electorem* eundem etiam *epiſcopum*. Licet proble-

et MARCHI-
ONATVS.

ma, teſtatum ſatis, etiam hoc: *num Marchiae epiſcopis indulta iura territorii*; an paruerint *marchionatui* Br. inſtar *principum; comitum; dynaſtarum* nobiliumque cum prouincialis obſequii nexu? Illud

GOMERA
in *Magde-
burgico*.

certum eſt; *Gomerae* dynaſtiam *Burggrauiatui Magdeburgico* adfixam; qui archiepiſco-

Digitized by Google

piſcopi uaſallus fuerat in nexuque prouinciali omnino.

§. 22. DIPLOMA 1473. p. 584. docet *Papenhemenſem ſubmareſchallatum* eſſe *Saxonico* electori clientelarem. Inde *ius primogeniturae* introductum in primis, conſenſu ultimi. Licet *iure Francorum ſuccedere*, ueterrimi iuris formula, idem ſit, quam *ſuccedere iure primogeniturae*. Vt adeo hoc inter *Papenhemenſes* non tam ceptum; quam inſtauratum poſtliminio. Commoda & reditus ſubmareſchalli tam in *curia feudali* Caeſaris; quam etiam in *comitiis* ſunt inſignia. Quorum rationes expendimus aequa lance in *commentario* ad *Auream bullam*. Non tamen ſufficiunt ad uictum & cultum ſubmareſcalli hodie. Quod *ſportularum* menſura ſit ueteris aeui; ubi aeris & argenti pretium maius quam hodie; ubi rerum & annonae caritas maior: ut prima ultimis nequeant reſpondere aut exhaurire expenſas, in hoc curiali adparatu, faciendas ſubofficialibus omnino. Quorum ideo expenſa maior; quam accepta. Quod dolere ſolent in hac gente; cuius imagines & uetuſtatis & meritorum gloria ſuperant uere uniuerſam patriae nobilitatem.

In PAPENHEMIIS inſtaurata *primogenitura*.

Reditus hereditarii *mareſchallatus* inſignes; ſed impares adparatui *curiali*.

§. 23. DIPLOMATA VIII. & IX. 1480. p. 588. ſq. conferri debent cum ſuperioris *libri II. p.* 233. Nam docent hoc: *penes Saxoniae electorem*, ſupremum abbatiae *Campidunenſis* PINCERNAM, eſſe hoc; obtrudere

SAXONIAE elector pincerna *Kemptenſis*.

 dere

dere abbatiae SVBPINCERNAM. Vt lubeat; ita liceat. Minus enim HEYMENSHOFFIVS *ſubpincerna* fuerat ad abbatis palatum. Parum hoc curante *Saxoniae electore*. Quod quem ipſe nominauerat: eum agnoſcere & admittere ad curialia munera oporteat abbatem & ſacrum collegium. Ceteroquin noua clientelaris inauguratio fit feudi atiqui iure; fratre addito coniunctae manui.

ſaluo iure eligendi *ſubpincernam*, conſenſu non requiſito abbatis.

§. 24. Adpendicis loco adſuimus huic ultimo libro diplomata

Noviperis diplomatum adpendix.

NOVI OPERIS,

Magdeburgici coenobii, in huius urbis uicinia, & opibus & celebritate florentisſimi olim. Vetuſtioris aeui, de hoc *S. Auguſtini* collegio, monumenta concepta ab an. 1180. ad an. 1400. exhibuimus in *tom. V. reliquiarum*. Vbi illius & origines an. 1116. deſcriptae & ruinae an. 1533. addita ultimarum delineatione. Abrumpendum uero tum filum; ne unicum argumentum *tomum* occuparet *integrum*. Sed addimus nunc ſequentia, inde ab an. 1400. ubi olim deſiimus. Idque in gratiam huius urbis *hiſtoriae*; quam ualde illuſtrat, in tanta *Halenſium* monumentorum paucitate.

§. 25. Nam fama ſiue fabula eſt noſtrorum ciuium; periiſſe ante plura ſecula *archinum* urbis utrumque incendiis. *Vnum* enim *ſenatus* adſeruat in curiae uicino loco camerato, quem, uulgari uerbo, adpellant

Hallensivm archiuorum *triga*. a) ſenatus.

lant Klauſur: *alterum ſalinariae* rei *praefecti* in praetorio ſuo, cui, a ſalinaria ualle, nomen, dem Thalhaus. Adderem *tertium*, quod *ſcabinorum* eſt, in aedibus, ſtatuae *Rulandinae* uicinis: de quo narrant caſus eosdem. Contra alii perhibent; archiepiſcopos ſpoliauiſſe his litterariis theſauris incolas urbis collegiaque: ut deſtituerentur armis, ad defendendum priuilegia & libertatem. Sed ultimum falſum eſſe & commentitium prorſus, mihi quidem eſt perſuaſiſſimum. Ita enim ſpolia haec illata eſſent in ſacrum archiepiſcopi laterculum. Sed hanc dextram fidemque teſtor, per triginta fere annos principalis tabularii archiota; me nihil ſortis alienae ibi reperiſſe. Ne quidem in uetuſtioribus ſeculi XV. & XVI. matriculis; in quibus nec uola nec ueſtigium alicuius ſchedae aut membranae; quam triga haec ciuitatis collegiorum ſibi poſſet uindicare. Meliori forte iure incuſauerint igitur archiotarum ſuorum negligentiam & ignorantiam; qua ueteris aeui monumenta, in multis Germaniae urbibus aliis, uel perierunt uel diſparuerunt, iactura deploranda, in omnis aeui memoriam.

b) ſalinariae praefecturae.
c) ſcabinorum.
Num perierit a) incendiis. b) ſpoliis?
c) incuria?

§. 26. Et uero eius damni iniuria in illis Germaniae urbibus eo attrocior grauiorque, quo maior & uetuſtior eſt earundem aetas. In qua HALA noſtra certare poteſt cum ueterrimis Germaniae uniuerſae. Vix enim, repereris aliam, quae te-

HALAE uetuſtas.
Non fabulonibus teſtata;

ſtem, adeo ſincerum incorruptaeque fidei, produxerit *originis* ſuae ultimae; quam contigit noſtrae. CAROLVM M. auſpicem habet, filio eius rem gerente an. 806. Non fabulones & blatterones hoc dicunt finguntque chronographi uel ueteris uel noſtri aeui ſycophantae. Monachi; ſacrificuli; myſtae, gerrones inepti & inanes; qui fumum & fabulas uendunt, colu fuſoque dignas quaſillariarum. Qua illuuie & ſordibus foede proh! conſpurcata & lutulata eſt Germania noſtra; ut multae artis ſit, uera a mendaciis & commentis diſtinguere. Eſt teſtis noſter integer & grauis; conſcius & coaeuus rei; extraneus porro, ne quid dediſſe uideretur patriae aut partium ſtudio. AVCTOREM uolo *chronici ueteris*, coenobii MOISSIACENSIS, quem manu ſua ex membranis deſcripſit *Franciſcus* BOSQVETVS (*), *praetor Narbonenſis*. Verba illius ſunt haec: CAROLVS rex an. 806. (habes ergo Hallarum urbis mille propemodum annorum aetatem) *miſit* SCHARAS *ſuas* (ita enim in uerna-

ſed autori coaeuo.

Locus chronici *Moisſiacenſis* an. 806

(*) Nam in Galliae coenobio hoc Moiſſiacenſi (*Moiſſac. Moiſſy*) inſignem fuiſſe *membranaceorum codicum*, ueteris aeui, adparatum, intellexi egomet re ipſa. Poſſideo, ex *auctione* librorum *Nicolai Ioſephi* FOVCAVLT, *comitis conſiſtoriani R. Galliae* epiſtolas *S. Gregorii*, papae. Quae *membranae* aetatem habent VI. ſeculorum differuntque in plurimis ab editione, toties iterata *S. Gregorii* operum. Et olim hunc *codicem* in *theſauris librariis* latuiſſe *abbatiae Moisſiacenſis*, illud docet ſcriptura, adpoſita in limine. Num inde haec ablata ſint furto aut bona fide facta alieni iuris, mea parum refert.

cula

cula dicimus militares cohortes) *ultra* ALBIAM. *Ipſe uero mouit exercitum ſuum ultra* SALA, *ſuper* GVERCHAVELDO (†). *Et tunc fuit interfectus* (†*) NVSITO. (Niſico uel Miſico, quod nummi produnt) REX *ſuperbus* (Soraborum regulus); *qui regnabat in* SVIRBIS (Sorabis, unde Serueſta, nobis Zerbſt, illorum metropolis olim). *Et poſtea remeauit* ALBIAM. *Et uaſtauit regiones illas &* CIVITATES (**) *deſtruxit. Et ceteri* REGES *eorum uenerunt ad eum & promiſerunt; ſe ſeruituros domino & pio* IMPERATORI (nexu ſcilicet beneficiario, ut Venedorum reges haberet uaſallos) *tradideruntque obſides, ſicut ille uolebat. Et mandauit eis* (Venedorum genti, quorum progeniem hodieque dicimus Hallorum, coctores ſalis) REX KAROLVS, *aedificare* CIVITATES DVAS. *Vnam in aquilone* (††) *parte Albiae contra* MAGADABVRG:

(†) In Latina lingua dixeris: *per planitiem transuerſam.* Sed cum nobis in noſtra uicinia campi ſint, qui adpellantur nomine ſingulari, ab *alaudis*, das Lerchenfeld; dubium eſt: num, pro Querchfeld aut Querfeld, ſit Lerchenfeld reponendum.

(†*) In *tom. VII. reliquiarum p.* 603. *monetam* laudauimus, *Venedorum reguli*, qui tunc floruit. Nomen illius eſt *Vizo*, *Nizo*, uix legibili ſcriptura in aere.

(**) Mallem *pagos* aut *caſtra* dicere. Nam tempore iſtius aeui, in his oris nullae urbes uel fuerunt uel potuerunt eſſe: *nobilibus* caſtra, arces, uillas colentibus, *opificibus* autem *ſeruis*. Vt hominum nemo eſſet; qui urbes uel conderet uel inhabitaret. Sed quid de HALLIS noſtris tunc? NOBILES domini ſalinarum occuparunt uiciniam *caſis* (den Kothen). Vsque dum nunc demum ſurgeret ciuitas; iuſſu auguſtali.

(††) In plaga *ſeptentrionali.* Quam claudit aperitque etiamnunc.

Digitized by Google

alteram uero in ORIENTALEM (†*†) *partem* SALA, *ad locum* (ſalinas), *qui uocatur* HALLA (†**). *Deinde reuerſus eſt ad patrem ſuum in Francia.* Inuenit ergo conditas iam HALLAS, id eſt, ſalinas, ſalinatorum caſis (Kothe dicimus hodieque) circumdatas & circumſeptas aduerſus alieni hoſtis uim: non condidit demum ipſe. Iura tamen ciuitatis dedit SALINARVM DOMINIS iuſſitque, ut ſparſa tuguria uerterent illi in urbem, felici auſpicio. Atque haec origo VRBIS in VALLE (dem Thal oder der Halle). Supra *montem* autem ciuitatis aetas eſt *iunior* longe; *Hallarum* in *ualle* adpendicula olim. Et ſane *duarum quondam Hallarum*, IVRISDICTIO omnis penes *ſalinatores* eorumque ſenatum. Inſtructum

SALINATORVM fuerant reſpu-

(†*†) Nam SALA fluuius non *interſecat Halam*; quoniam illae *aedes*, quae in *occidentali* plaga ſitae, eius conſtituunt tantummodo ſuburbium. A *ſtraminibus* cognominatum Strohhof ideo; quod olim municipalis lex: *horrea exſuato ex urbe*. Vt adeo ipſe locus *transalanus* fuerit deſtinatus *horreis* ciuium aut ſalinatorum ad cauenda urbis incendia. Vsque dum mores priſtinos migrauerunt receperuntque *horreola* quoque intra moenia urbis. Licet hodie, de illis iterum ex urbe dispellendis, conſilia ſint. Inde *horreum* quod periit in urbe, non licet reaedificare porro. Sed area uel deſerenda uel inſtruenda aedificiis ad inhabitandum. Quare ſpes, ſi numeri horreorum decreuerint ſubinde; demum uniuerſa diſpareant olim.

(**†) *Hal* & *ἅλς* & uocem eandem eſſe & eundem ſignifatum; docent ipſa elementa. Nam *ἅλς, ἅλσος* loca denotat & *ſalinaria* & *ſaltuoſa*. In uernacula Hal; Halle; Thal; unde & in Latio ipſo *ſaltus*. Nam *ſalinas* uix expectaueris in montibus: multoties in *uallibus*, Thälern, quae *ſaltuoſae* ſemper. Nam *vvild* & *ſilua* ſunt meae haereſi ſynonyma pariter, ob cauſam eandem.

ſtipa-

ſtipatumque collegarum NOBILIVM, PATRITIORVM, conſeſſu. In *Hallis* ſupra *montem prytaneum* (die Pfänner-Stube); *curia*; publicum *Zigoſtaſium* (die Wage) in manu ac poteſtate eorundem tantum olim. Quibus moribus uiuunt utunturque STASSFVRTENSES & SALZENSES ſalinatores etiamnunc. Quorum familiae, *ſedecim imaginum*, atauitarum, parentis utriusque, ſerie non interrupta, conſpicuae eſſe debent; ſi adſcribi uoluerint ſenatorum urbis aut ſalinatorum ordini (*).

blieae Halenſes?

nobilitatis atauitae.

§. 26. Verum enim uero reditibus ex ſalinis, adauctis ultra modum; ut, ſocio cuique collegii ſalinatorum tanti eſſent, qui hodie ex praedio quinquaginta millium imperialium uix poterit expectari (**); tum demum criſtas erexerunt ſalinatores, ut ipſi demum principi, archiepiſcopo & ſacris eius collegiis inſultarent,

HALENSES *reſpublica* dimidiantur.

(*) Vt in his aliisque *ſalinariis urbibus*; ſic etiam *Halae* noſtrae ſumma rerum fuerat penes *ſalinatores*, inſtar *nobilium* curiae *parium* ſ. patrum, der Salzjuncker. Olim *ſalinaria feuda nobilia uere*; nemini collata, niſi hominibus gentilitiae dignitatis. Deinde, ex *indulgentia* archiepiſcoporum, ad hanc ſpartam admiſſi *curiales adminiſtri* (die Hof-Bediente), primi ordinis; mox etiam ultimi (die Hof-Handwercksleute). Porro litterariae nobilitatis uiri *magiſtri* & *doctores* tabellarii; librarii; ſcribae, cetera. Vt priſtini inſtituti uix ſuperſit leuis umbella.

(**) Stupent hodie; quod ſalinatorum reditus tantopere decreuerint. Iuxta alias cauſas, primaria eſt haec: quod *pretium* ſalis ſit idem, quod fuerat ante *ſecula* plura. Cum aliae *res* omnes in dies factae ſint *cariores*. In auri & argenti tanta copia ac uilitate.

moribus turgidi & tumidi faſtu: utrique illud egerunt; ut compeſcerent eorundem ferociam opesque deminuerent. Atque in his turbis ſenatui urbis in ualle (im Thal), non ſolum ſubtractus fuit montanae urbis ſenatus; ſed etiam ultimus primo eſt praelatus, ordine. Quod magis eſt, in rebus maioris momenti, ſalinatorum etiam cauſae actae & confectae ſunt, nonniſi accedente *montanae* urbis *ſenatus* auctoritate. Quorſum referri debent *actus* in *ſalinatorum* renouandis *clientelis* (der Lehen-Tafel); in firmandis annuis contractibus ſalinariis (der Beſatzung); in aliis non admittendis, quam illis, qui *ciuium* leucomati *montanae* urbis eſſent adſcripti (daß alle Pfänner Bürger würden) atque aedium ibi *dominia* habeterent & *incolatum* (mit Häuſern in der Stadt angeſeſſen, auch Feuer und Heerd darinnen halten); porro in imperando quotannis *pacem* in *ſalinaria ualle* (dem Friede würcken); demum in diribendis ſalinariis reditibus (dem ſo genanten Verſchlag); in quo conuentu ab archiepiſcopi legatis requiri ſolet *montanae urbis* ſenatus; num quid haberent, quod crederent emendandum ac corrigendum in ſalinario argumento? Iurisdictione ſola urbi in *ualle* relicta *ſenatui*, cum *mero mixtoque* imperio; quo ille gaudet hodieque.

Prima in montanis auf dem Berg, *altera* in ualle, dem Thahl. Superat adeſt que a) der Lehen-Tafel.

b) Beſatzung.
c) Nöthigung zum Bürger werden.
d) Haus-kauf.
e) Haltung Feuer und Heerd.
f) dem Friede würcken.
g) Verſchlag.
h) Befragung um das Beſte im Thal.

§. 27. HALLAS ergo *duas* habes & duo ideo earundem tribunalia & ſcabinatus. Vnum

HALLARVM duo SCABINATVS,

Vnum in *montanis* (den Berggerichten): alterum in *ualle* (den Thalgerichten). Duos etiam praetores, GRAVIORVM ſeu *comitum* uerbo honeſtatos. Vnum in *burgo* ſeu urbe *montana*, (den Bergrichter) BVRGRAVIVM: alterum, in *ualle*, SALISGRAVIVM (den Saltz-Graven). Atque utrumque, autoritate archiepiſcopi, donati *imperiali banno* (*), id eſt, *gladii* iure; licet ultimum opera VOGTII (dem Stifts-Vogt) peragendum; ne antiſtes contaminaret infulam ſacram ſanguinis iudicio & fori litigioſis enunciatis. Fuerat etiam illud ſingulare: quod VOGTIAM hanc ſeu BVRGGRAVIATVM archiepiſcopus, *precarii* iure, nunc conferre poſſet alicui iterumque auferre. Suo ſolius arbitratu (**). Quod & *auguſtales codicilli*

praeſidibus *Burggrauio, Salzgrauio.*

Quae munera *Magdeburgica* ſubfeuda,

collata

in-

(*) Decepit plures formula: quod *Burggrauius* initiatus *imperiali banno* (dem Königs-Bann) ideoque iudicet ille ſub tegmine & clypeo STATVAE ROLANDINAE, quae referat imaginem Caeſaris auguſtalem. Siculae gerrae! Nam in *primo* uerum eſt hoc, demandari *Burggrauio bannum imperii*; ſed non *Caeſaris*, uerum *archiepiſcopi* manu. Cui *bannum* hoc pridem ab OTTONE M. conditore fuerat collatum; cum poteſtate, illud *bannum*, ſubfeudi lege, committere *Burggrauio*; ad illud exercendum & adminiſtrandum, autoritate archiepiſcopi, collatoris. Deinde *Rulandina ſtatua*, ſacrae eſt *themidis* imago, juriſdictionis teſſera communis. Autoritate archiepiſcopi nunc ponenda iterumque remouenda. Vt lubet, licet. Et ſane noſtrae urbis *ſtatua* ex *fori* meditullio, in gratiam militaris cohortis praeſidiariae, migrauit ad praetorii angulum, (dem Schöpfen-Haus). Sine conſulto imperiali.

(**) HORNIVS; Vitebergenſis anteceſſor, *Burggrauiatum Halenſem & Magdeburgicum* extollere uoluit ad *praefecturam praetorii imperialis* (Kayſer- oder Reichs-Stuhl). In inſtituto licuit eſſe inſolentiori; quod idem paulo ante ſenſiſſet OCKELIVS, Halen-

formula *precarii,* indulgent & formula BVRGGRAVII ſeu urbani praetoris loquitur etiamnunc; qua ſuſcipit hanc ſpartam precario (bis auf Widerruf des Ertz-Biſchofes). Vt adeo gerrones ſint; quotquot SAXONICO BVRGGRAVIO plus uoluerunt adrogare, contra fidem imperialium codicillorum, quibus ſatis munitus Germaniae hic primatus (*), licet, litterae clientelares SIGISMVNDI, Caeſaris, ampliores ſint iuſto, obreptitio more petitae ac obtentae ab imperatore, tunc in Hungaria agente, atque deſtituto laterculo ſacro imperii clientelarum.

imperialia necquicquam.

obreptione manifeſta.

SAXONICVM ius eſt

§. 28. Ex hac tamen rerum conuerſione portentum euenit, inane & irriden-

lenſis ſcabinatus ſenior & conſul urbis. Singulari libro edito: de PALATIO *auguſtali ſeu Magdeburgico & Halenſi ſcabinatibus.* Vltimus num ignorantia peccarit aut ſtudio rerum nouarum, uiderit lector. Certe autoris elogium non maius fuerat, quam *legulei* & forenſium formularum cantoris, barbari & ſuperciliosi. In rebus autem medii aeui patriae quoque ſuae peregrinus hoſpes. Latiali ergo glaucomate occupatus ſibi ſapere uoluit & ſuis indulgere adfectibus. Quas fabulas aniles diſpulimus, non ex cerebello; uerum ex laterculi ſacri codicillis & diplomatibus in hiſce reliquiis paſſim. Adde noſtris *diploma* an. 1269. a GASSERO, collega exſcriptum in *praelect.* ad *codicem* p. 20. § 9. unde intelliges: SAXONIAE ducem ab archiepiſcopo *Burggrauiatum* emiſſe pretio 1200. marcarum; idque ſaluo nexu *ſubfeudi* ab archiepiſcopatu ſuſcipiendi; inſtar *pincernatus*, emti ac ſuſcepti ab antiſtite iure eodem.

(*) Cum *tabularium Magdeburgicum* adſeruet & *auguſtales codicillos*, quibus *archiepiſcopus* inauguratus eſt *Burggrauiatu*: & iterum *archiepiſcopales*, quibus *Saxoniae* ducem eodem munere *Burggrauiali ſubinueſtiuit* (als einem Stifts-Afterlehen) archiepiſcopus; os obturatur fabulonibus & fruſtra oggannunt interpretes, aduerſae parti addicti, eundem & *principatum* fuiſſe & S. R. I. *immediate*, uulgi uerbo, addictum.

dum

dum omnino. Quod MAGDEBVRGICVM IVS, cui celeberrimum in Germania fuerat nomen, tot ſeculorum lapſu, iamnunc demum audire inciperet SAXONICVM, praeter rem cauſamque. Nam SAXONIAE princeps elector, ex quo tempore PRAETORIVM ei MAGDEBVRGICVM in utraque urbe *Halae* & *Magdeburgi*, non ultra aut extra illas, obuenit, id eſt VOGTIA ſeu *Burggrauiatus*, archiepiſcopatui clientelaris; ex eo actum eſt hoc, ut, uerbo adiiciali priſtino extincto, illud, inſolenti nouitate, audiret SAXONICVM; quaſi in SAXONIA natum, non in MAGDEBVRGICO utroque ſcabinatu, *Halae* & *Magdeburgi*. Quod ultimum facile eſt ad probandum. Primo enim *Poruſſis*, *Polonis*, *Bohemis* & *Sileſiis* qui *Magdeburgica* inſtituta ſua fecerunt eaque adprobarunt, ſolenni receptu uſuque forenſi, non *Saxonicum* nomen in ore & calamo habent (*); ſed *Magdeburgicum*, uerum & originarium. Deinde cum ius hoc trium ſit generum, *prouinciale*; *feudale*; *municipale*, ultimum MAGDEBVRGICVM audit hodieque (das Magdeburgiſche Weichbild): certo argumento, quod *Magdeburgicis* ſcabinatibus natales debeat, uti LVBECENSE ſuis, non *Saxoniae* metropoli. Sed *trium codicum* eundem parentem & architectum fuiſſe, nemo negauerit, niſi temere. Praeterea, quo tem-

MAGDEBVRGICVM uere.

Quod probatur.

I. EX ADPELLATIONE eius foris in *Poruſſia*, *Polonia*, cetera.

II. WEICHBILDVM non Saxonicum: ſed *Magdeburgicum*.

(*) Inde formulae *Boruſſicarum* clientelarum; Lehen nach Magdeburgiſchem Recht zu einem Geſchlecht oder beyden, de quo in *miſcellor, tom. I. lib. 2. opuſculo 2, differentia 2. p.* 746.

pore

III. INTERPRETES eius nonniſi MAGDEBVRGICI ſcabini.

IV. *Vetuſtas* iuris maior, quam VITEBVRGAE aut LIPSIAE origo.

V. FONTES eius ARCHIEPISCORVM non *Saxoniae* ducum conſtitutiones.

VI. CONSVLTA Magdeburgico-

pore antiquiſſimo *Magdeburgici* ſcabinatus habuerunt eam celebritatem; ut cauſas reſponderi alibi nollent, quam in alterutro *Magdeburgenſium* ſcabinatuum: neque, quod noui argumenti robur, *Viteberga* neque *Lipſia* uel natae fuerant tunc uel ſcabinatibus inſtructae. Quod eſt ipſis Saxoniae hiſtoricis teſtatiſſimum (**). Porro SPECVLATOR Magdeburgicus, qui nunc, nouitate parum legitima, *Saxonicus* audit (der Sachſenſpiegel); prouocat paſſim ad *Magdeburgica* inſtituta *Wichmanni* & aliorum antiſtitum; necquicquam uero ad *Saxoniae ducum* conſtitutiones (*). Firmiſſimo iterum connexionis uinculo; *codicum* horum non extra metropolin *Magdeburgicam* requirendas natales. Poſt comprobant idem exempla; quod *Porusſi, Poloni, Bohemi, Sileſii*, temporibus uetuſtiſſimis, cauſas ſuas *Magdeburgum* & *Halam* transmiſerint ad reſpondendum & definiendum, idque ideo, quod eius iuris ibi agnoſcerent parentes, non interpretes peregrinos aut nouercales (**). Tum *Magdebur-*

(**) In *Saxonia* autem & *Miſnia* alia *praetoria* non inueniuntur, in quorum officiis eſſe potuerint *Saxonici iuris* architecti. Sed *Magdeburgi* & *Hallarum* aetatem uetuſtiſſimam eſſe, *Carolo M.* coaeuam, ſeculo *octauo*, illud quidem uidimus ſupra.

(*) Quod loca docent in *tribus codicibus* diſperſa paſſim.

(**) Teſtantur hoc *ſcabinatuum diurni forenſes* ac *faſti*. Sed *Magdeburgici* ſi perierint incendio: lacuna facile poteſt ſuppleri ex *Poruſſiae* & *Poloniae tabulariis* ueterrimis; ubi etiamnunc ſuperſunt ſpiſſa *ſententiarum*

burgici primatus ea olim apud *Venedos* omnes, id eſt, populos, modo nominatos, fuerat autoritas: ut eius *decreta* acciperent inſtar *legum.* Vnde cauſa aperta receptus iuris *Magdeburgici* in regnis ac rebus publicis extraneis. Contra *Venedae* genti non inimicum magis nomen, quam *Saxonicum*: ut opinabile non ſit eandem Saxonum inſtitutis ſe unquam addixiſſe (*). Demum, ipſe SPECVLATOR & PLASTES horum *codicum* prouocat ad *prudentes* MAGDEBVRGICOS (der Weiſen Leute oder Schopfen von Magdeburg und Halle); non ad Saxonicos (†). Certiſsimo inde argumento, & fontes & riuulos iuris huius in MAGDEBVRGICIS inueniri; non in *Saxoniae* ducatu, diſcerpto ac diuulſo in minimas partes (**). Taceo, quod CODEX CHARTACEVS meus, *ſeculi XIV.* hoc quidem utatur proſcenio: *ius hoc in urbe* MAGDEBVRGO *natum*;

rum uetuſtiſsima.

VII. *Iuris* autoritas a MAGDEBVRGICO *primatu.*

VIII. PRVDENTVM in codice ipſo nomina *Magdeburgica* non *Saxonica.*

---

rum & iuris *reſponſorum* uolumina, quae requiſita & reddita ab *Halenſibus* & *Magdeburgicis* ſcabinis, iureconſultis.

(*) Ob perpetua *Saxonum* & *Venedorum* bella, inde ab aeuo *Ottonum*, Germaniae imperatorum. Quod addo: accepi ante aliquot menſes IVS VENEDVM, in R[illegible] collectum & conſcriptum: in quo paſsim *Magdeburgica decreta* laudantur; de *Saxonicis* altum ſilentium.

(†) Vtinam, liceret inſpicere CODICES eius iuris MANVSCRIPTOS, quos adſeruant *academica tabularia*, LIPSIAE; quorum ſpem olim fecerat RECHENBERGIVS: & certus ſum, formulas in illis frequentiſsimas: ita DOMINI (id eſt domini ſcabini) *Halae* & *Magdeburgi.*

(**) *Iuris Saxonici* priſtina aetas, tempore *Carolidarum* & *Ottonum* celebris, huc non pertinet. Sed requiritur illud: cui loco debeamus *ſpecula iuris*? ſitne horum patria *Saxonicus* an *Magdeburgicus* pagi?

inde

IX. CODICIS MSCTI narratio harum legum migrationis MAGDEBVRGO.

inde translatum HALAM; *hinc* LIPSIAM. *Propterea, ſi quid dubii in illo occurrit*: LIPSIENSES *ſcabini conſulunt* HALLENSES; *hi* MAGDEBVRGICOS. *Qui reſpondeant dubia quaeque ex tripode* (*). Scio anilibus fabellis ſcatere & laborare hunc quoque autorem: ſed tamen in his, quae faciunt ad *iuris Magdeburgici hiſtoriam*, puto, eum non potuiſſe decipi. Vt ſperni nequeat illius autoritas; quae ceteroquin aliis in argumentis apud me eſt uel nulla uel minima. Atque haec ſufficiant nunc in gratiam HALAE SALICAE (**) noſtrae, patriae mihi

(*) In uernacula medii aeui concept[i]s uerbis quae ſequuntur: dieſes Buch, eyn Buch der Rechten; alze ys (als es, Meydeburg gebruchet und dy von Halle ire Volvort do nemen. Und dy von Lypczk (Leipzig) yn Halle. Und darnach viel Stete in der Marggraveſchaft zu Myſen (Meiſſen) ire Volvort des rechtin nemen zu Lypczk. Alzo wem dis rechten bruch würde; daß man den Vollzug hätte (vollziehen möchte) von Lypczk kegin Halle; von Halle kegin Meydeburg. Addit fabulas mixtas uero: Nun habin dy von Meydeburg und dy Sachſen quos hic uelit? ignoro; num ordines *Saxoniae* prouinciales & quos? num in tractu *Magdeburgico*, qui *Thuringiae* magis, qum *Saxoniae*?) mit den wyſegiſten (weiſeſten) rate, yn den Lande Lantrecht und Wycpilde, ſed de lege municipali nemo dubitat, quin ſit Magdeburgica) und Lehenrecht mit der Keyſer Kor (quod uel falſum, uel aeuum reſpicit Carolingicum) und Willen erſatzt. Dis wir hy yner Lande; dy von Polen; dy von Böhmen; dy Marg von Brandenburg; alle Sachſen Land; alle Hertzogen Land; alle Veſtualen; Turingin und des Rynsſtrom (ſed illi uiuunt iure Francorum) von dem Lande unne biz an dy wylde See (mare intelligit Germanicum); doch habin yn den Landen viel Stete ſunderliche gewonheyte, dy man in gemeynen Rechten (per ius commune Germanicum intellegit, ex interpretatione *Magdeburgica*) nicht pfleget zu haldyn. Noch habin ſy es noch (nach) ir ſelbiger Form Legislatorio iure territorii cuiusque.

(**) Poſt uaria HALLARVM noſtrarum nomina, hoc demum *Salicum*

mihi alterius nunc; cum HALA ad *Cocherum* fluuium fuerit natale ſolum. Vltima dedit *eſſe* neque negauit illa ipſa bene eſſe. Proceribus urbis genti meae uel cognatione iunctis uel adfinitate. Sed maioris ego habui pretia litterarum & academicam uitam; quam commutarem illam cum natalis ſoli delitiis. Quo uerbulo utor uere. Nam dulcius eſt, inter ſuos uiuere ac mori: quam agere inter homines peregrinos, ac haerere ſemper. Quorum amor eſt tantum mercenarius. Quam diu profueris ſtudio operisque, quas a ſuis neque requirere poſſunt neque expectare. Et praeſtitorum capit eos obliuio tanta: ut crimen ſit, adpellauiſſe ad eorundem memoriam. Sed tunc praeſentia ſpernenda aut pendenda flocci, in gratiam praeteritorum. Redeamus nos e diuerticulo in uiam.

e §. 29.

---

licum commendaui meis, ratione uſuque. Nam *Halam Magdeburgicam* dicere; illud Germanico ori eſt inconcinnum, ideo: quod *urbes* non ab *urbibus* nominentur; ſed a territoriis, *prouinciis, populis.* Interim *Hala Venedorum* diſplicuit etiam aliquibus, odio *Venedi & Slauici* nominis, quod eſt ſeruorum. *Saxonicam* uero *Halam* adpellaueris nullo iure. Nam *urbs* noſtra in *Salae* orientali plaga eſt ſita, quae regio *Venedorum* eſt. Et licet *Saxoniae* hic *duces* aliquando facti ſint archiepiſcopi, archiepiſcopatus tamen non eſt *Saxonicus* factus ideo. Quare hoc uerbum adiiciale, proſcriptum eſt nuper *regali* codicillo & adpellatio ſubſtituta Hall an der Sale. *Salicum* igitur uerbum ſubuenit animo meo. Partim, quod rei hoc concinnum ſit, quia *Sala* alluit urbem: partim, quod *Salicae* uox medii aeui. Facile e *Franconia*, ubi expirauit, ad has oras transferenda. Vbi uero locorum *ſalinae* florent, ibi & *Halae*; *Hallulae*; *Salae*; *Salzae* uerba audiuntur.

LIBER VII. *priuatarum cauſarum* habet *documenta.*

Quare his m. *locus* ſit factus?

An. 1400. qui XL. *aurei diuitiae* fuerint, unde *uictus* & *cultus*?

Schraplau dynaſtia 1733. redemta a P. ANH. *Maſchwitz* uilla.

Gens *Trotiorum* rerum potens.

§. 29. Vti uero DIPLOMATA, quae in hoc *VII. libro* ſequuntur, pleraque ſunt *priuatarum cauſarum*: ſic tamen patriae iuriſprudentiae cultoribus fieri debent eo maioris; quo rarius eius generis conuentiones pactaque uetuſtioris aeui in lucem eunt. Cum tamen interſit noſtra, iſtius etiam temporis formulas noſſe forenſium rerum in Germania. In DIPLOMATIBVS X. p. 590. & quae ſequuntur usque ad XVII. p. 606. cc. an. 1400. praecipua ſunt haec. *Primo* qūod, leuisſima XL. aureorum ſumma, emi potuerit *uictalitium* in NOVI OPERIS *coenobio* cum *feriis ſacris* (Seelmeſſen) iisque annuis, pro liberanda, e *purgatorii* cruciatu, anima. Vnde noui argumenti uis: rerum omnium eo tempore uilitatis; contra aeris & argenti pretia fuiſſe ſumma. Deinde, quod *Schraplau* (Straplau quoque legitur in msc̄to) fuerit nobilium dynaſtarum; non *archiepiſcopi* aut *Mansfeldenſium* comitum. Licet penes *primum directi* dominii iura; quae penes ultimos fuiſſe, non inuenitur. Sed *principes Anhaldinos* habuiſſe rerum dominia in huius uiciniae pagis, MASCHWIZIO & alibi, diſcitur hic exemplis. TROTIORVM in his regionibus nomen inſigne; quod domini eſſent plurium fundorum &, ſi uerum eſt, quod reperitur in uetuſtioribus matriculis, *tertia* pars olim eorundem, pagi *Neletizi,* qui pagus nunc a *Sala* flumine

ne

ne, audit der Sal-Creyß. In DIPL. XVIII. an. 1339. pag. 607. *iuris patronatus* mentio, nobilium de FREIBERG, in collatione muneris presbyteri unius in coenobio. Sed illud eſt notatu digniſſimum: quod *coenobitate*, cum ſuis largitoribus, iniuerint pacta *confraternitatis ſacrae*, inſtar *ganerbiatus*: ut opera *ſupererogationis* eorundem cederent *Freibergenſium* familiae, ad diuinam indulgentiam ex purgatorio. *Ganerbiatus* ſacri eiusdem ſpecimen occurrit quoque num. XXII. p. 617. Ex aliis, quae ſequuntur deinceps, quilibet, qui legerit illa, eliciat eruatque, conducibilia ſibi, ipſe. Vt lubet, liceat. Ne praefatio ſit amplior iuſto. Poteſt interim ex innumeris *diplomatibus* intelligi ac diſci: quod ſeculo XV. etiam ab VSVRIS abhorruerint Germani; inuoluerint tamen *illas* formulis & ſchematibus *emti uenditi* contractus, cum pacto de *reluendo*, id eſt de *ſoluendo* iterum *alieno aere* & liberando nomen. Qua ſimulatione non potuit eſſe alia maior. Specimen uis? dabo illud meis uerbis. *Drachſtedius*, ciuis, offert ad uendendum *quinque aureos rhenanos*, ſoluendos quotannis, ex ſuis bonis uel definitis *uniuerſim* (welche ich aus meinem bereiteſten Vermögen jährlich zu bezahlen, mich anheiſchig mache) uel *ſigillatim* ex agris; hortis; aedibus, cetera. PRAEPOSITVS *noui operis coenobii* ſe ſiſtit *emtorem* rogatque *pretium*,

Ius *patronatus* presbyteri unius ſine parochia.

geiſtliche Erb-Verbrüderung, Ganerbſchaft guter Wercke.

VSVRAE exulant an. 1400. & 1500. in *Germania*.

Inde *laruatus* contractus emti uenditi der Zinskäuffe.

tium,

tium, quanti debeant *quinque aurei* annui conſtare. Reponit *Drachſtedius* uenditor: aureis *centum*. Vtrique conueniunt in *re* & *pretio*. Sed uenditor addit *iuris reluendi* uel retroemendi *precarium*. Etiam hoc indulget emtor. Inde perfectus contractus. Dices, *mutui*? Caue canem. Nam ita uel daret *nihil* uenditor, ſi *mutuum* gratuitum aut ſi *quincunces* hos acciperet *praepoſitus* emtor, fieret ille *uſurarius*, carbone notandus apud inferos. Eſt ergo permanetque *emti uenditi contractus*; & curiae & eccleſiae iudicio probatus omnino (*). In riſum erumpis. Egomet ingemiſco! Quod chriſtianos non puduerit; ita eludere ſacra edicta! Sed fuerant tunc hae laruae legitimae. Non clericis tantum; ſed etiam praetoriis ac tribunalibus.

Quorum hic plurima *exempla*.

Quas *laruas* damnaui. Num C. *conuenticonalibus* locus ſit

(*) Vir illuſtris *Ioan. Gothfrid. de* MEIERN, magno Britanniae regi a curialium cauſarum conſiliis, librum in uernacula ſcripſit, von Rechtmäßigkeit des V. Zinsthalers in Teutſchland, editum 1732 in 4to, in cuius §. VII. VIII. & IX. pontificum & diplomata exhibuit & exhibita clare ac definite explicauit: quod, poſt longas tricas, demum papa ipſe ſuo probauerit iudicio has *formularum laruas* in *uſuris*, cenſus emti, uerbo palliatis. Et *Latii* & *Germaniae* [illegible]rium ibi oſtendit differentias, non ex *cerebro*; ſed plena medii aeui *codicillorum fide*. Tolerari poſſet luſus; ſi quidem *cenſus* ſemper *conſtituti* fuiſſent in *corpore* certo, unde illi prouenire & requiri potuiſſent. Verum offendis hic exempla emtorum *cenſuum* annuorum, quos *uenditor* pollicitus eſt ſine *re*, cuius pars uendi potuiſſet. Quid ergo uendidit tunc debitor? Repono; *fidem* ac *fumum*. Sed his fallaciis & umbris conſulendum fuerat male doctis ſactum codicem; quaſi ille inimicus eſſet *apertis uſuris*, etiam minimis.

Cae-

Cecidiſſes cauſa, niſi huius formulae (eines Zinskauffes) cantor & praeco. In mores tamen iuerat etiam hoc: non *beſſes*, non *ſemiſſes* uendere; ſed *quincunces*. Quae menſura aequior etiam uiſa COMITIALI S. R. I. decreto in ipſis VSVRIS, indultis demum. MELANCHTHONIS iudicio, ieiuno ſat, impunibus tantum (*), iuſtis ac honeſtis mortalium nulli, minus ciui reipublicae chriſtianae. Scripſi in FRIDERICIANA die VII. ante kal. *Martii* menſis anno CIƆ IƆCCXXXIII.

etiamnunc? His *locuis* locus in S. R. I. *tribunalibus*? Error *Melanchthonis* in *damnandis uſuras*, minimas m.

(*) In *tomi V. reliquiar. lib. II. num.* 13. 14. 15. 16. a p. 354 ad p. 369. & *Melanchthonis*, theologi & *Schurpfii*, iureconſulti reſponſa exhibui, inedita adhuc: in quibus uterque, a *Daniae rege*, CHRISTIANO III. an. 1553. conſultus, edixit: *omnes uſuras, etiam quincuncibus minores, peccatum eſſe*, in ueteri nouoque foedere, *notatum uerbis acerrimis*. Dixi egomet meam ſententiam in *iure clientelari Germanorum ſect. III.* c. 2. §. 7. p. 154. ſq. Reuoco haec in memoriam etiamnunc: quod certus ſim; formulam, Zinskäuffen, non uetuſtioris Germaniae moribus inſtitutisque deberi; ſed fraudibus & ſtratagematibus cleri, ad eludendum *leges probibitiuas uſurarum* in ſacro codice, nugatoria explicatione, oppoſitas etiam *quincuncibus* & ſi his eſſent minores. Nam uti *mores*, ſic etiam *leges* Germanorum *ſimplices*; non inuolutae ſchematibus & tricis. Sed in ultima claſſe *fictiones* emti uenditi; in mutuo manifeſto. Ceterum quae *talmudiſtarum praecepta* hic ſint: *centeſimas* requirere a *Iudaeo*, ſi quidem, meo aere, fecerit inſigne lucrum; contra, ſi nihil lucratus ſit, credendi gratis, primus forte erui ac prodidi in HALLENSIBVS DIVRNIS an. 1732. num. 12. p. 179. 180. ſqq. ubi etiam problema iuris reſpondi: *num uſurae* SEMISSES *ſint iuris & morae; an pacti tantum*? Quod adfirmaui. Porro in *diurnis* iisdem an. 1732. num. 42. p. 659. 660. ſq. *num poenalibus centeſimis ſit locus etiamnunc in foris Germaniae*? Non finxi cauſam; quae euenit & facta contentioſa admodum in S. R. I. tribunalibus,

 Apo-

APOLOGIA IVRIS SAXONICI ORIGINVM, ANTIQVIORVM, TEMPORIBVS CAROLI M.

NOVISSIMVS *editor* Saxonici SPECVLATORIS.

DVm MAGDEBVRGICIS SCABINATIBVS adſerere inſtituo IVRIS, uulgo SAXONICI, cultum & celebritatem; offert ſe manibus meis SPECVLVM SAXONICVM, editore nouiſſimo, anno ſuperiori. Promiſeram mihi, ab eo diſcere loca & COLLEGIA PRVDENTVM; unde hauſerit ſua SPECVLATOR, mortalium, quos unquam ex libris aut ungue cognoui, ineptiſſimus. Sed cohibuit manum ab hoc argumento ſcriptor. Forte, ne uictas daret manus; *Saxonica* decimi tertii ſeculi *iura* & deinceps, culta eſſe, emendata adauctaque non in *Saxoniae foris*; ſed in noſtri ducatus utroque tribunali, HALAE & MAGDEBVRGI (*).

Negat SA-

§. 2. Habet tamen eundem peſſime

(*) IVRIS huius *diuerſorum nominum* cauſae ſunt diuerſae. Nam SAXONICVM audit, intuitu POPVLI & PRINCIPVM in *ducatu clauſo* hactenus. Verum, hoc diſſipato, ſub imperatoribus tam *Salicis*, quam *Hohenſtauffiis*, conuerſum illud in MAGDEBVRGICVM; ob celebritatem PRAETORII, *ſcabinatus* utriusque. Sub ingreſſum *ſeculi XIII. Saxoniae dux* accepit ab archiepiſcopo BVRGGRAVIATVM, atque ex eo *iuri* huic datum *utrumque* nomen, nunc MAGDEBVRGICVM iterumque SAXONICVM poſtliminio. Tandem ſeculo XV. MISNENSES iureconſulti, *primo* expuncto prorſus; *alterum* retinuerunt tantum.

huc

Digitized by Google

hoc: quod GERMANIAE PRINCIPIS autor, GIOVANNI, Saxonici iuris *ſanctiones* crediderit credatque etiamnunc, CAROLO M. uetuſtiores. Qua ſententia, iudicio quidem ſatyrographi, non poſſit eſſe falſa & ridicula magis. Nemini uel famam inuideo uel doctrinam; dum modo ſit fidei ſincerae ſcribatque ſuo ſenſu, non in aliorum gratiam, ut placeat populo. XONICAS LEGES ante Carolum M.

§. 3. Nam principio *Germaniae principis* autori nemo tribuerit aut exprobrauerit *credulitatem*, ullo opprobrii tegumento. *Artis* nihil *credendi* potius eum ſtudioſum dixere; niſi publica *diplomatum* fide fuerit conuictus, plerisque ueteris Germaniae hiſtoricis indicto bello. Quod cum neque editori ignotum, librorum, quod dicunt, heluoni; temperare ſibi debuiſſet ideo; quin adfingeret GIOVANNO, tam difficili ad credendum, fabulas & commenta, uix condonanda pueris aut tyronibus rerum ueteris aeui. CREDVLITATIS ſarcasmi non feriunt *Giouannum*.

§. 4. Principio tuebor mentem ſententiamque GIOVANNI; deinde, quam inique egerit cum eo editor; commonſtrabo. Vtrumque tamen ſine atra bile, quam neque olim ſtomacho commouerunt meo antagoniſtae neque commouebunt etiamnunc, in extrema ſenecta. Quod probatur.

§. 5. Principio IVRIS SAXONICI quatuor *epochas* facio 1) *antecarolingicam*, 2) *Carolingicam*, 3) *Repkonianam* ſpeculatoris nugiunduli, 4) *Auguſteam* electoralem. Diſplicet contradictori prima: qui certus ſit: *ante Carolum M. Saxones moribus uixiſſe*; CONTRADICTORIS argutiae.

non SANCTIONIBVS. Arguciae eius ſunt hae. *Primo,* quod de *Germanis uniuerſim* hoc adfirmet Tacitus. Deinde quod Saxones non egerint ſub imperio principis unius, qui illis potuiſſet, *leges* dare. Tandem quod litterarum *elementis* fuerint tunc deſtituti.

SAXONICA IVRA ſcripta fuiſſe ante *Carolum M.*

§. 6. Ego autem in hac GIOVANNI opinione perſiſto etiamnunc:

> SAXONICA IVRA ἔγγραφα *ante fuiſſe; quam,* CAROLO M. *inſtitutore, litterarum elementa* SAXONES *docerentur.*

explicatur in *grammatica iuris,*

Dubitas de ueritate huius paradoxi? Deſines dubitare; ſi edictum fuerit lumine perfuſum iuris ἑρμηνείας. Nam iureconſulti SCRIPTVM dicimus; quod eſt PROMVLGATVM, legislatoris aperta uoluntate: contra NON SCRIPTVM habemus illud, quod eſt VSV ſtabilitum, LEGISLATORE tacente; ut credatur conſentire, tacendo. Quemadmodum uero iuris PROMVLGATIO poteſt fieri *uerbis* & *ſignis*: ſic SCRIPTVM IVS condi poteſt & ſtatui, *ſine ſcriptura* aut litterarum elementis. Contra ſi MORES deſcripſerit interpres, illud permanet NON SCRIPTVM ſeu ἄγραφον, licet mille libris fuerit exhibitum. Requiris: ad quodnam ergo genus referri debeant IVRIS SPECVLA? Repono; ad iura *non ſcripta.* Licet publicis typis millies fuerint edita & promulgata. Quod teſtatisſimum ſit; REPKOVII has gerras calamo effuſas eſſe priuato; non publico uel principis uel legislatoris iuſſu.

PROBATVR

§. 7. Vrges porro: quo igitur autore conſtet: SAXONES PAGANOS *habuiſſe iuris* SANCTIONES? Hoc

Hoc mihi facile uidetur, ad probandum coniecturis, neſciis fallere. *Primo* enim ubi IVS COMMVNE eſt *populo uniuerſo*; ibi LEGVM SANCTIO requiritur, ſtabilita POPVLI CONCENTV conſenſuque COMITIALI. Si priuati cuiusque MORIBVS indulgendum; *tot iura* habebis; *quot capita*; COMMVNE necquicquam. Sed de SAXONIBVS primum eſt teſtatiſſimum; qui enim IVS SAXONICVM COMMVNE firmare potuiſſet CAROLVS M. in litterasque referre? ſi illud ante SANCITVM non fuiſſet.

a) quod SAXONICA iura COMMVNIA.

§. 8. Deinde tantum abeſt, de illo dubitari poſſe: ut potius COMITIIS SAXONICIS, uti aliis aliorum populorum, fuerit frequentisſimum argumentum, LEGISLATIO; licet ore promulgata; non litteris. Audi FLETAM (*) & *Ranulphum de* GLANVILLA (**), iuris barbari ἐγγράφου, *ſcripti*, id eſt, *ſanciti* ſine ſcriptura, interpretes uetuſtiſſimos. Ita autem illi: LEGES ANGLICANAS, *licet* NON *ſcriptas* (litterarum elementis) LEGES *adpellari*, *non eſt abſurdum. Quod principi* (aut populo) PLACET; LEGIS *habet uigorem. Eas ſcilicet, quas ſuper dubiis, in* CONSILIO (comitiis) *definiendis*, PROCERVM *quidem conſilio* & PRINCIPIS *autoritate accordante uel antecedente, conſtat eſſe* PROMVLGATAS (uoce praeconis aut heroldi). *Si enim, ob ſolum* SCRIPTVRAE (ſenſu grammatico uulgari) *defectum*, LEGES *minime cenſerentur; maioris autoritatis ſcriptura eſ-*

b) quod SANCITA in comitiis uerbo *praeconis*;

(*) FLETA circa an. 1050. in *prooemio* edit. *Londin.* 1647. 4to. Quae eſt doctisſimi *Seldeni*.

(**) *Angliae iuris conſultus* circa an. 1150. edit. *Londini* 1673 in 8vo. Vterque conſpirat hic: ut formula teſtatior ueriorque.

ſet; *quam* DECERNENTIS (uoluntate expreſſa, non tacita) *ratio*. IVRA *autem* REGNI *ſcribi* (elementis), *noſtris temporibus impoſſibile, propter ſcribentium ignorantiam* & LEGVM (non ſcriptarum) *multitudinem. Verum quasdam ſcripto* (a me) *commendari, perutile uidetur* & quae ſequuntur deinceps. Habes igitur ueterrimae iuriſprudentiae *Anglo* SAXONICAE ſpecimen: quae *cerebro* imprimenda, Lacedaemoniorum more; non *litterarum* elementis. Idem tibi dictum puta; in GERMANIA SAXONICIS LEGIBVS, ante Carolum M. *comitiali decreto* latis, praeconis uerbo promulgatis ſeruatisque memoria cuſtode, non laterculo aut tabulario.

memoriae inſcripta; non *litteris*.

c) IVDICES non *cerebrini*; ſed armati *legibus*.

§. 9. Poſt SAXONVM iudices pagani, ante Caroli M. tempora IVS, per pagos dixerunt, non ex cerebello; ſed ex maiorum PLACITIS ac inſtitutis, non ſingularum familiarum; ſed populi uniuerſi, ſuffragatoris in COMITIIS.

d) HARMONIA *Saxonici* iuris *Anglicani* Caroli M. aeuo uetuſtior.

§. 10. Tandem uti nemo dubitat, ANGLICANA IVRA eadem eſſe, quae SAXONICA nobis: ita eſt certiſſimum, harmoniam hanc deberi LEGIBVS SAXONICIS ante CAROLVM M. Quod nemo dubitet; circa annum CCCCXL. coloniam ANGROSAXONVM in Britanniam traiecisse atque patria iura iſthuc attuliſſe ſimul. Quae hiſtoria *tribus* & quod ſupereſt *ſeculis* uetuſtior, aeuo Carolino.

DISSOLVTIO aduerſae partis argutiarum. a) *mores*

§. 11. Quae obmouit contradictor, illa ſunt facillima ad diluendum & confutandum. Nam, quod TACITVS ſuo aeuo, de Germanis uniuerſim dicit: illud fruſtra Saxo-

Saxonibus oggeſſeris, aeuo *Carolidarum*. Taceo, quod Romanus autor MORVM obſeruantiam hic diſtinxerit a LEGIBVS, in litteras relatis, necquicquam a populi SANCTIONE.

non aduerſi ſanctionibus.

§. 12. *Deinde* quis dixerit popularem ſtatum eſſe *ἄνομον*, ſanctione ac lege carentem. Vox populi, uox DEI. Felices respublicas*, quibus plurium ſuffragia LEX ſunt; non uox principis dictatoris unius. In ipſis Germaniae principatibus & SAXONIA hodieque, LEGES ferre eſt COMITIALE argumentum, addictum ordinum prouincialium calculis.

b) *populus* quoque *legislator*.

§. 13. Demum commiſceri SCRIPTVRAM PVBLICAM cum PRIVATA; SANCTIONEM ore factam, cum litterarum elementis; breuiter grammatican *iuridicam* cum *uulgari* uti §. 5. eſt dictum ſuperius.

c) Idem ius *ſcriptum* & *non ſcriptum*.

§. 14. Stat igitur talo firmiſſimo; GIOVANNI iudicium de SAXONICIS LEGIBVS ANTECAROLINGICIS, ſanum & rectum eſſe idque in cauſis ciuilibus omnis generis ac ſortis, ſacrorum ritibus exceptis, neque ſatyram meruiſſe.

Reprobatio *ſarcaſmi*.

§. 15. Ceterum ſunt mihi IVRIS SAXONICI CODICES manu tantum exarati, *tres*. Vnus MEMBRANACEVS; reliqui duo CHARTACEI, *ſeculi* XIII. exitu XIV. ingreſſu confecti. Quorum copiam non recuſauerim, publicae utilitatis gratia, precibus requiſitus. Valde deſidero commentatorem, iura resque medii aeui, non leges tantum Latii, doctum, ad ſeparandum patria a peregrinis, uera a falſis, Anglicani iuris lumine ad contundendum nugas, ne porro turbent patria inſtituta.

CODICES iuris *Saxonici* MST.

AD-

Digitized by Google

ADPENDICIS LOCO, PROBLEMA IVRIS:

Quae PRAESIDIA patriae IVRISPRVDENTIAE ex pragmatica HISTORIA Germaniae?

Num *hiſtoria* deceat *iureconſultum*?

RES, uel in orbe uniuerſim uel ſigillatim in Germanico imperio, & nunc & olim, geſtas, docere ac diſcere, operis eſt facillimi, uix cathedra digni iuſtitiae ſacerdotis. Hodie praeſertim, ubi tot huius argumenti ſcriptores prodeunt in lucem; ut, in re litteria, ſcena hiſtoricorum tantum non ſit inſtructiſſima. Quo rerum ſtatu in hiſtoriis proficere licet uel audiendo uel legendo: uti quisque agitur ſuo genio, cui libere indulgeat.

Affirmatur in *Germania*.

§. II. Sed aliae me cauſae retinent in hoc ſtudio urgentque uel inuitum: *ne hiſtoriam Germanici imperii*, e cathedra mea, quae eſt iureconſulti, dimittam. Inter primos, ante triginta &, quod supereſt, annos fui; qui res euentaque patriae noſtrae, cum ex medii aeui ſcriptoribus; tum ex monumentis & diplomatibus, e tenebris protraxi in lucem. Neque alio fine, quam hoc: ut contentiones in *foris Germaniae*, ſiue res *priuatorum eſſent*, ſiue *publicae* & *clientelares*, cum *ſacrae*, tum *ciuiles*, iamnunc non ex *Latii* ſolius *legibus*, noſtrae reipublicae peregrinis, definiremus; ſed, quod *conſtitutiones imperii* iubent, ſimul

mul ac potiſſimum quidem ex patriae moribus ac inſtitutis.

§. III. Conſilii huius proſperum ſucceſſum oſtendi probauique per ſpecimina, paſſim edita in lucem, per iurisprudentiae orbem uniuerſum. In *cauſis* PRIVATORVM *ad differentias iuris Romani & Germanici* prouoco; quas complectuntur opuſcula cum *miſcella*; tum *ſenilia*, quae nunc ſub prelo. Taceo *notas* in INSTITVTIONES; PANDECTAS & CODICEM, auditoribus communicatas. Quos admonui in ſingulis *titulis; ubi & quare* differat a *Latio praxis* & *uſus* in Germania *forenſis*? In *controuerſiis* PVBLICIS foecundam meſſem offenderis in *commentario* ad AVREAM BVLLAM. Nam docet ille *liber*; quam diſtent inuicem *Germanicarum legum* interpretes uulgares, iura ſolius Latii docti, ab illis, qui, *rerum Germaniae noſtrae* gnari, eas perfundere poſſunt luminibus omnis aeui hiſtoriarum. Innumeras, hoc Ariadneo ſidere radiante in oculis, deteximus ibi ueritates, erroribus, ſine atra bile, diſpulſis, qui hactenus, inſtar ueneni & peſtilentiae, infecerant noſtrae reipublicae ciues.

Vn de *ſpecimina* in a) iurium differentiis priuati;

b) *publici*.

§. IV. Sed, quaeſo! quam tenebricoſa *feudalia ſyſtemata* Germaniae *iureconſultorum*. Ex innumeris, qui, ſpatio duorum ſeculorum, prodierunt uix unum uel alterum nominaueris, qui non oberret *Longobardica* tantum *lyra*, ſitque in patria hoſpes & peregrinus. ROSENTHALIVS & SCHRADERVS immani ſententiarum mole opprimunt

c) *feudalis*.

munt lectorem & praeſidium inane requirunt in ita ſentientium inanibus numeris. ITTERVS in doctrina *feudorum imperii* non definit forenſia problemata; ſed enarrat tantum; ipſe autem ambigit, titubat uertitque manus huc & illuc. Quod nulla ratione ſibi conſtet, arte praeſidioque clientelarium diplomatum tantum non prorſus deſtitutus. Periculum rei nos fecimus in *iure clientelari ſecundum inſtituta ueteris aeui in Germania.* Intelliges ibi, quam differant inuicem *Longobardica* & *Italica*, illa militum praemia, *a feudis*, quae colimus in noſtra Germania. Ipſi extranei iureconſulti, in iisque CRAGIVS de *feudis Scotiae*, nuper recuſus, rident inertiam Germanorum, quod neſciant utriusque fiduciarii iuris diſcrimina; quaſi, uerba eius ſunt, *Saxoniae Dux*, uel olim fuiſſet uel eſſet etiamnunc *militum magiſter Saxonicarum cohortium.* Apage nugas! ſunt principes noſtri in nexu quidem; uerum ſalua eorundem in ſubditos maieſtate & dominatu. Idem de prouinciarum *Germaniae ordinibus clientelaribus* eſt adfirmandum. Nam ſunt illi rerum ſuarum *domini*; non conductitii ſerui *militares*, uti in Longobardia. Quod uel formula inſigniter doceat; quae in *reliquiarum tomo IV.* occurrit, his uerbis concepta: *fundorum domini*; *die Landherren*, agentes ſub *prouinciae* uniuerſae *domino ſupremo, dem Landesherrn.* Vſu curiali patrio ſcribo; licet abhorreant mea a ſchola doctorum com-

imperii.

prouincia-lis,

communi. Ita enim *feudorum ſyſtema* uerſari debet in *triplici* differentia & diſeriminibus *Germaniae* feudorum & *Latii* aut *Longobardiae* atque rurſus, in primo genere, *feudorum imperialium* atque *prouincialium*, *Landſaſſicorum*. Quae uox eſt Germanicae libertatis; non obnoxia, peregrinae ſeruitutis, quod iterum blatterat uulgus.

§. V. In *eccleſiaſtico iure* bone DEVS! quantopere adflixit Roma patriam noſtram & adflictam peſſumdedit fere, ob ignorantiam ueteris in republica noſtra aeui. Scripſi *de praecipui iure principis euangelici ante catholicum Romanum.* Sed primis omnia reddita poſtliminio, quae antea exercuerint plena manu; illud opuſculum uos docebit, de *iure ſacrorum Germaniae principum ante paces religionis.* Quod thema perilluſtris I. B. de WOLZOGEN reſpondit in publica arena; auditor tum mihi conſtans & doctus.

d) *eccleſiaſtici.*

§. VI. Scripſit BALDVINVS noſter de *hiſtoria* cum *iurisprudentiae* ſtudio coniungenda: imo CONRINGII autoritate, notitia *legum* eſt pars *ciuilis hiſtoriae.* Sed ne uobis glaucoma obducere uidear, opinionibus aliorum. Exempla uobis proponam illorum *iureconſultorum*, quorum nomina nobis uobisque ſordent; quod *leges Latii* explicauerint iisque fuerint uſi, notitia Romanae reipublicae prorſus deſtituti. BARTHOLOS & BALDOS eiusque farinae doctores alios hic noto: quos, credite! CVIACIVS, HOTTOMANNVS, BVDAEVS, BRISSONIVS alii-

ICti hiſtoriarum *ignari*, nugatores.

aliique togati heroes, non ingenio aut iudicio, ſuperarunt. Sed ſola hiſtorica humanitate. Contra enim CVIACIVS & adſeclæ in iure *feudali* & *pontificio* BARTHOLISTIS non meliores, ideo; quod rerum medii aeui ignari fuerint, unde tamen his praeſidium & lumen; ex *Latio* aut *Graecia* necquicquam.

Quod *formula* S. R. I. ſit uetuſtiſſima.

§. VII. Et, qui GERMANIAE *iureconſultus* neglexerit noſtri *imperii* hiſtoriam? Alia regna formulam ſuam migrarunt, temporum rerumque conuerſione facta: ſed GERMANICVM IMPERIVM idem eſt; quod fere ante *mille* annos fuit, id eſt, a *ſeculo* fere *nono*, quo imperatores non nati; ſed electi fuerunt, procerum ac populi ſuffragiis. Haec felicitas contigit reipublicae alii nulli in orbe, quod ſcimus, uniuerſo. Tempus itaque perdunt alii, in diſcenda hiſtoria rerum, ſublatarum uſu, aut ueteris aeui memoria ſola delectantur. Sed meis GERMANIS, quod olim, ante tot ſecula, iuris fuerat, illud *iuris* eſt etiamnunc; idque in *publicis* & *priuatis*, *ſacris* & *ciuilibus* cauſis. Vt ille demum iureconſultus nobis eo maior ſit; quo rerum medii aeui, id eſt, *obſeruantiae* & *conſuetudinis* peritior. L. B. de COCCEII: STRAVCHIVM; SCHILTERVM & HERTIVM cogitate. Quatuoruiros, uobis in exemplum proponendos; quos in iurisprudentiae patriae ſtudiis imitemini.

Extrantia regnis.

§. VIII. Exulet igitur alibi in *iurisprudentiae cathedris*, *patria hiſtoria*. Nam

ita,

ITALIS; GALLIS; HISPANIS atque BELGIS, ubi florent inprimis legum ſtudia, parum aut nihil ſupereſt *ueteris* inſtituti, in tanta reipublicae eorundem metamorphoſi & conuerſione. Vt adeo *Roma* fere ſola in *curiis* eorundem regnet; licet etiam his non parum debeamus Germani in hoc genere. In *Gallia* hoc IMBERTVS; LANGLAEVS; ARGENTREVS; AVTVMNVS; ALTESERRA; CHOPPINVS aliique docent; qui, in *Latialibus*, patrii etiam iuris non ſunt obliti. Quibus in *Belgio* adiungere poſſumus H. GROTIVM; CHRISTINEVM; SANDIVM; GVDELINVM; GROENEWEGIVM; LEWIVM; MEANVM; VOETIVM aliosque. In *Germania* autem noſtra longe uberior haec meſſis; quam ſibi polliceri poſſunt cultores connubii arctiſſimi iurisprudentiae & rerum Germanicarum. *noua facies.*

§. IX. Neque haec uia adeo eſt difficilis iuris ſtudioſo, quin iniri & abſolui poſſit feliciter in academico curſu. Modo recta incedat; non uagetur aut erret huc illuc, inſtar fatui ignis. Imo, cum omnia cohaereant inuicem, amiciſſimo uinculo, ſi *patria* noueris diſcernere a *peregrinis*, citius & facilius longe perueneris, ad tibi propoſitum finem; quam methodo uulgari, quae omnia inuicem miſcet ac turbat. Vnde rerum forenſium illa confuſio & perturbatio. Fugienda iuſti & aequi cultoribus inſtar ueneni & peſtis. *Vtriusque* uinculum *amiciſſimum.*

§. X. Hae ſunt abditae rerum cauſae, pro- Inſtitutum mihi proprium.

Digitized by Google

proditae hic ideo, ut cognitum uobis intellectumque ſit; quare ueteranus ego iuris antiſtes, perſonam hiſtorici agam etiamnunc idque, ex iuſſu regali, in ueſtri gratiam. Vtimini, mea pace, doctrinis meis, quas nemini negare debeo; niſi hoſpitibus ingratis. Illos hic noto; qui nomina ſua non liberant, immemores fidei datae. Plurimi conſtant nobis doctrinae, non traditae nobis otioſa doctorum manu: ſed noſtris uigiliis & litterariis impenſis erutae & in lucem productae partim. Maxima autem pars earundem carceres etiamnunc mordet. E quibus niſi mea manu & has dimiſero, in mea ſenecta: ſermone illae uobis innoteſcent. Vt, quod alii fecere plures, meo uitulo olim aretis, pace mea, ſine ullo plagii metu. Interim, ne egeſtas obſit uirtuti & doctrinis, illis qui hoc onere premuntur, lubenter omnia mea gratis offero; imo etiam omni modo ſubleuabo eorundem miſeram ſortem alias. Sed tum hoc beneficium requirere debent; non expectare ultro, obtrudendum necquicquam. Valete & fauete

uobis

Halae Salicae
die XII. Kal. Iun.
CIↃ IↃCC XXXII.

addictiſſimo
I. P. de LVDEWIG,
Cancellario Fridericianae.

RELI-

RELIQVIAE
MANVSCRIPTORVM,
OMNIS AEVI
DIPLOMATVM
AC
MONVMENTORVM,
INEDITORVM ADHVC,
EX
MVSEO LVDEWIGIANO.
TOMVS X.

Digitized by Google

LIB. I.

DIPLOMATARIVM MISCELLVM RERVM PRAECIPVE SAXONICARVM ET BRVNSVICENSIVM.

NVM. I.

Hiſtoria eccleſiae HAMELENSIS, a principio ad annum CIↃ CCC LXX. ſcriptore eius aeui anonymo; inſtar proſcenii diplomatum illius.

QVia ob labintem humani generis memoriam res magnifice antiquitus geſtae *chronice* deſcribuntur: Anno igitur a natiuitate eiusdem DCC XII. Anaſtaſio II. imperium Romanorum gubernante, Gregorio II. Papa ſedem Apoſtolatus in uera *Roma* tenente: qui glorioſum patronum noſtrum *S. Bonifacium*, martyrem, ad uotum *Pipini*, ducis maioris domus *Franciae*, *B. Wilbrandi* Moguntinenſis Archiepiſcopi, Senio grauati ac totius Cleri precum inſtantia in *Archiepiſcopum* eiusdem ſedis *Moguntinenſis*, propriis manibus, cum magna laetitia coetus *Cardinalium* in cra-

Acta euentaque 712. S. BONIFACII.

craſtino *B. Andreae Apoſtoli*, conſecrauit, *pallio*, *clenodiis* ac *multis reliquiis* honeſtauit & praenomen ſibi, quod eſt *Bonifacius*, propter eximia ſua *beneficia* erga Eccleſiam Dei per 40. annos facta, impoſuit. Quia prius *Windfridus*, nomine patris ſui fuit nuncupatus. Idem venerabilis Papa *Gregorius* miſit B. virum *Bonifacium* ad dictum ducem *Pipinum* maiorem, patrem Caroli *Magni*, ut ipſum in primum *Regem Franciae* ungeret & conſecraret, quod factum fuit in ciuitate *Teſſem*, quae nunc *Orliens* uocatur.

a amore PIPINI.

§. II. Iſte princeps *Pipinus* multum dilexit B. *Bonifacium* eo quod penitus (primitus) iuuit eum congregare regnum & eiicere Hildericum *Libertum* (Lubertum) & effeminatum de regno & quod principio ſuae peregrinationis pacem & concordiam inter patrem ſuum, *Carolum Martellum* uel *Tondentem*, ſic dictum, quia omnes Principes in circuitu, *tondebat* & macerabat: & *Rabodonum* ultimum *Regem Friſonum* conſtituit & ordinauit.

RABODONVS *Friſiorum* Rex.

in ſacris adprobat PLVRES.

§. III. Iſte fuit *Rabodonus* rex, qui a B. *Wulfframo* epiſcopo debebat baptizari, habens unum pedem in baptiſterio & alterum foris requiſiuit: utrum de ſuis parentibus plures in *coelo regnarent*, uel ad inferos *deſcendiſſent*, reſponſum fuit, quod *plures* ad *infernum*. Et ille extrahens pedem de fonte dicebat. Et nos pluralitatem cupimus imitari. *Tertia* die ſine *baptiſ-*

Digitized by Google

ptiſmate deceſſit? Et deinceps *Bonifacius* verbum Dei undique (ubique) in *Friſia* ſeminauit, quod dictus *Rabodonus* prohibuit, qui tandem gladiis impiorum occubuit. Hic athleta, & praeliator Bonifacius 33. annos in epiſcopatu *Moguntinenſi* uiguit, *Francos, Bauaros, Thuringos, Haſſones, Friſones* ad ueram fidem conuertit.

§. IV. *Autoritate apoſtolica* inquiſitor haereticae prauitatis extiterat; unde *adiutorio* dicti Regis *Pipini*, multos haereticos exterminauit & *igni* tradidit *comburendos*, & *quatuor Synodos* generales inſtituit & in *Almania* multa mirabilia fecit. BONIFACIVS inquiſitor.

§. V. Primo Eccleſiam *Fuldenſem* in pago *Garphed* in honorem beatorum *Petri* & *Pauli* apoſtolorum conſtituit & conſecrauit, ſed eam imperfectam reliquit. Unde petiit B. *Lullum* ſuum *Archidiaconum* in dicto *Archiepiſcopatu* ſuum ſucceſſorem, ut dictum monaſterium perficeret ac ibidem ipſum *ſepeliret*, quod factum fuit. Et ipſe *Pipinus Rex* praecepit, quod nunquam deberet *exhumari* & alias (alio) duci. Deinde ordinauit eccleſiam *collegiatam Friſlarienſem* & profectus in *Weſtphaliam*, ad oppidum *Gesmariae*, ubi reperit robur, uel quercum mirae magnitudinis, ſubter qua *quercu gentiles*, orare conſueuere. Unde ad preces B. *Bonifacii* uenit *uentus tornatilis* ualidus, diuidens ipſam *quercum* in quatuor partes aequales, de quibus *capellam* in honorem B. Petri conſtruxit. At

Sepultus Fuldae

lex de non exhumando eo

paganorum cultus ſub quercu turbatus.

Digitized by Google

Bel Martis in oppido *Merſeborg* deſtruxit & eccleſiam ibidem conſecrauit, ut in legenda ipſius patuit euidenter.

Iter in Weſtphaliam; Oſtphaliam ſ. Saxoniam

§. VI. Deinde peruenit ad partes fluminis *Weſerae*, quod *Weſtphalos* ac *Oſtphalos* ſegregat & diſtinguit. Unde *Oſtphali*, id eſt, *Saxones* ſunt dicti, ad quandam *Comicitiam* (ad quendam Comitatum) in fimbriis regni *Angariae* regis Wedekindi ſitam. Contemplabatur in amoenitatem ipſius loci, quo riuulus HAMELAV agit, in ipſam *Weſeram* & reperit ibidem quoddam *delubrum* quo *Iupiter* colebatur. Unde B. *Vir Bonifacius* acceſſit comitem & comitiſſam eiusdem loci dicti de *Oſten*, de *regali genere* eiusdem *Wedekindi* natos, ſenio grauatos, ſcintilla modicae fidei Chriſti illuminatos, *euangelizans* ipſis & toti populo ibidem fidelius (fideliter) verbum Dei regenerans eosdem in *fonte baptiſmatis*, EBERHARDVM Comitem BERNHARDVM, VXOREM ſuam Comitiſſam OELEGVNDINAM (Odegindinam) CHRISTINAM uocauit, & petiit ipſum delubrum deſtrui & eccleſiam in honorem B. Romani, quondam ſui praedeceſſoris in eccleſia Moguntinenſi conſecrauit. Ipſi uero *annuentes* dignis ſuis (eius) precibus fundauerunt dotauerunt (dopauerunt) dictam Eccleſiam cum omnibus bonis ſuis, quia liberis ſeu heredibus fuerunt orbati, obnixe petierunt, eorum *corpora* in eadem Eccleſia, tanquam *fundatorum*, digne *ſepeliri*, quorum memoria,

fluuius *Hamelau.*

Fundat eccleſiam *Hamelenſem* eierato paganiſmo a comitibus.

moria, ut factum fuit, in uigilia omnium ſanctorum valde ſolemniter ibidem in eccleſia *Hamelenſi* peragitur annuatim.

§. VII. Poſtea *S. Bonifacius* fecit uocare fratres ordinis ſui, ſcilicet *Benedicti* de dicto *coenobio* ſuo *Fuldenſi*, mutans eos in *Canonicos regulares*, poſtmodum per LVDOVICVM *imperatorem* Caroli M. filium in CANONICOS SECVLARES mutatos, cui talis religio multum placuit, & plures ordinauit, & ordinauit ibidem Eccleſiam collegiatam, valde ſolemnem quam B. *Bonifacius* eccleſiam *Hamelenſem* uocauit eo quod riuulus *Hamelau* ibidem in *Weſeram* fluit, & ipſam eccleſiam *Hamelenſem* cum omnibus ſuis pertinentiis *coenobio Fuldenſi* tradidit & incorporauit. HAMELENſis eccleſia eſt filia FVLDENSIS coenobii.

§. VIII. Hic glorioſus Pontifex, B. *Bonifacius*, cum eſſet annorum XXI. peregrinare incepit: in peregrinatione ſua XL. annos deguit in epiſcopatu ſuo, annos XXXIII. menſes VI. & totidem dies obtinuit: in LXXXXV. anno impleto ad Deum Dominum cum *palma martyrii*, in terra *Friſonica*, in uilla *Delmund* migrauit. Quanta autem bona pro eccleſia Domini Dei fecit (fecerit,) patet in *legenda ſua magna*, quam alius abbreuiaui. Bonifacii mors.

§. IX. Anno uero Domini DCCC primo ab anno condictae urbis MDLII. ab anno imperatoris *Auguſti Octauiani* LXXIII. glorioſus *Carolus M.* in *patricium Romanorum* fuit uocatus, qui XVIII. ſuae aetatis anno, Hiſtoriola de CAROLI M. expeditione in Italia.

no, *Conſtantinum* ultimum Imperatorem Romanorum de *Graecia* de bellauit, *Lumbardos* deuicit *Franciam* & *Lumbardiam*, una cum fratre ſuo *Carolomanno* XLVI. annos rexit, regnum Romanorum per XIIII. annos ſolus obtinuit & venerabilis *Leo Papa*, ipſum *Carolum* in eccleſia B. *Petri Apoſtoli*, in *imperatorem Romanorum conſecrauit* & ad partes *Almaniae* pro fide Catholica eundem deſignauit. Interea *ſenatores Romanorum* conantes ſibi bona & jura imperialia ſub *uſurpare Leone Papa IV*. contradicente, diripuerunt illum (eum) de ſolemni proceſſione ad S. *Laurentium* capulantes iter proſcindentes ſibi *linguam* & nouacula *ſciſſuram* ſuorum *oculorum fecerunt*, quos pariter cum lingua Deus omnipotens ſibi mirifice *reſtituit* & quaſi *album filum* circum pro cicatrice oculorum obtinuit, quem *Dux Spoletanus* de manibus Romanorum eripuit & ſecum *ſpoletam* perduxit: propter quod nefas ipſi *Graeci* cum *potentia ſpirituali* a Romanis receſſerunt & imperium ad *Carolum* & ad *Francigenos* fuit in hoc ſchiſmate deuolutum. Cum autem haec doloris fama ad glorioſum Imperatorem *Carolum* perueniſſet fecit uocare *Leonem Papam* & uenit ſibi in occurſum *Badebornae* ciuitatis *Weſtphaliae*. Ipſe *Leo Papa* habuit in ſuo comitatu B. *Lullum* archiepiſcopum *Moguntinenſem* ſeu B. *Bonifacii ſucceſſorem* ac uenerabilem *Sturnium*, (Sturnum) Abbatem eccleſiae *Fuldenſis* profecti fuerunt

Papae LEONIS aduentus HAMELAM & eccleſiae inſtauratus.

runt pariter ad *Eccleſiam collegiatam* & villam tunc temporis populoſam, dictam HAMELAV. Dicti uenerabiles patres, epiſcopus *Lullus* & Abbas *Sturnius* (Sturnus) informarunt *Leonem Papam* de fundatione, inſtitutione & conſecratione ipſius eccleſiae HAMELENSIS per B. *Bonifacium* facta humiliter Leoni ipſi ſupplicantes, ut dictam *eccleſiam* HAMELENSEM denuo in honorem B. *Bonifacii* defuncti & *canoniſati* conſecraret, & B. *Romanum patronum* primum, ab infra ſub choro reſtauraret.

§. X. Quo per B. papam *Leonem* facto, intimis acceſſerunt ipſum glorioſum imperatorem CAROLVM precibus, ut ipſe una cum *Papa Leone* inſtitutionem *dotationem*, incorporationem eccleſiae *Fuldenſi* per B. Bonifacium factam, cum uilla & omnibus ſuis pertinentiis per ſuum *priuilegium ratificare* & confirmare dignaretur. Qui Imperator annuens dictis & dignis eorum ſupplicationibus fecit iuxta tenorem huius priuilegii, quod ſic incipit: CAROLVS *Dei gratia, Francorum Longobardorumque rex ac Romanus Patricius, notificamus, qualiter donauimus atque condonamus ad* FVLDENSE *monaſterium quandam rem proprietatis noſtrae, ſcilicet* HAMELAV *praedium nuncupatum, ſitum in pago,* SAXONIAE, *cum omni integritate, tam terris quam aedificiis cultis & incultis, mancipiis & omnibus ſuis iuribus ut in priuilegio continetur.* Idem Carolus glorioſus ordinauit & ditauit praepoſituram multis poſſeſſionibus & diuitiis a flumine WESERAE pene uſ-

Confirmatio HAMELENSIVM priuilegiorum

a Carolo M. diplomate hoc.

Amplitudo HAMELAE.

que ad ELVAM, quae merito episcopatus potuiſſet nuncupari. Heu! heu! nunc per *prauos ſucceſſores* multum deſolata.

EBERSTEINIIS quomodo deuenerit aduocatia HAMELENSIS.

§. XI. Notandum quod quatuor fratres fuerunt de *Euerſtein*, ſcilicet *Fridericus*, *Otto*, *Ludolphus* & *Iohannes*, qui fuerunt nobiles de *Caſtro* EVERSTEIN cis *Rhenum* inter Ciuitates *Baſileam* & *Oppenheim* ſito, qui fratres multum bene ſe rexerunt circa ECCLESIAM HAMELENSEM & *oppidum* tum temporis quorum fratrum ipſe *Fridericus* tunc fuit ſenior *Canonicus* cuſtos ſeu *Theſaurarius* eccleſiae *Moguntinenſis*, quem *Decanus* & *capitulum* dictae eccleſiae HAMELENSIS propter ſuam *legalitatem* & *iuſtitiam* in praepoſitum elegerunt, quam electionem *Fuldenſes impugnauerunt*. Dictus dominus *Fridericus* renunciauit *electioni* de ſe per Capitulum factae, quem ipſi *Fuldenſes* in gratiam receperunt & de nouo praepoſituram ſibi contulerunt & fratri ſuo OTTONI *aduocatiam* pro defenſione bonorum ipſorum Canonicorum nomine *homagii* dederunt & ſic *aduocatia* ad ipſos de *Euerſtein* peruenit, ut patet in priuilegio de renunciatione, quod incipit ſic: *Ego* FRIDERICVS *dictus de* EVERSTEIN, *cuſtos eccleſiae* MOGVNTINENSIS &c. *Nos plenius informati de* COLLATIONE PRAEPOSITVRAE *in* HAMELEN *de nobis facta, in manus ipſius abbatis*, FVLDENSIS *libere reſignamus omnino exiſtimantes ius quod nobis per Capitulum fuit acquiſitum* &c. ACTVM *anno Domini MXXXIII. calend. Martii.*

Quod patet ex *diplomate* 1033.

§. XII.

§. XII. Anno igitur a natiuitate Domini M CC LIX. *Abbas praepoſitus*, *decanus* ac totus conuentus *eccleſiae Fuldenſis*, propter locorum diſtantiam, *baronum* & *nobilium malitiam*, uendiderunt *dominium* ius & *proprietatem* dictae eccleſiae HAMELENSIS, & oppidum, tunc bene muro munitum circumfoſſatum ac diuitiis ornatum venerabili *Wedekindo* de HOYA, epiſcopo eccleſiae *Mindenſis* pro *D. marcis examinati argenti*, uel *ſterlingorum legalium* XIII. ſolidis & IV. Pf. pro marca puri, quarum *trecentae*, ſuper feſto *Pentecoſtes* fuerunt ſolutae & ducentae in ſequenti ſuper feſto praedicto, ſub poenis in quitatione ſcriptis, perſoluendae, ut patet in quitatione, quae incipit ſic Henricus Dei gratia Abbas Fuldenſis & cum hoc vendiderunt ipſi eidem epiſcopo aduocatiam de Euerſtein, ut patet in priuilegio quod incipit ſic: *In nomine Domini* &c. *Et ipſi* FVLDENSES *petierunt conſenſum huius uenditionis a Capitulo Eccleſiae* HAMELENSIS, oppidanis & *Comitibus de* EVERSTEIN, in quo contractu ipſi oppidani cum comitibus praedictis minime conſenſerunt, contra quos dictus epiſcopus *Wedekindus* MINDENSIVM conſtituebat *praelia* & pariter conuenerunt, circa uillam dictam *Zedermündam* prope *Münder*, quo (loco) dictus *Epiſcopus Wedikindus* cum ſuis *uictoriam* obtinuit & omnes oppidanos *Hamelenſes* ſecum *captiuos* in *Mindam* perduxit, quorum multi ex utraque parte in ore gladii ceciderunt & ipſo-

Fulda HAMELAM uendit epiſcopo MINDENSI.

pro ſterlingis legalibus.

Inde DIPLOMA 1259.

cum conſenſu capituli *Hamelenſis*,

nec extorto armis an. 1261.

Digitized by Google

ipſorum occiſorum memoria adhuc in *Eccleſia Hamelenſi*, ſuper die *B. Panthalionis* deuote peragitur uigiliis & miſſis: quod praelium fuit commiſſum, anno Domini MCCLXI die, ut ſupra. Dictus *Wedekindus* epiſcopus exhibuit ipſis oppidanis, ut acclinarent ſe defenſioni & *protectioni* eccleſiae *Mindenſis*, quod uellet eos omnes relinquere quietos & ſolutos, ſuper quibus ſcripſerunt inducias ad deliberandum & interea *ceciderunt* in illum potentem *ducem* ALBERTVM MAGNVM de BRVNSVIC, cuius frater erat *Iohannes*, primus dux LVNEBVRGENSIS in diuiſione *ducatus Brunſuick* & dederunt ſe ſub *protectione* & ditione ſua ut eos defenderet & a *captiuitate* liberaret. Qui potens dux *Albertus* uenit cum *DC. dextrariis faleratis* alias *Phaleratis*, *militia* praeclara & copioſa perexit coram ciuitate *Mindenſi* & coegit *epiſcopum* & canonicos ad *reddendum Chirographum* & literas, quibus *Fuldenſes* oppidum *Hamelen* uendiderunt & facta eſt compoſitio per abbatem in *Lockem* & praepoſitum in *Minda* & nobilem aduocatum de *Monte*, ut eſt in PRIVILEGIIS. Et ipſe *dux* receſſit & dictum oppidum ſtat ſub protectione DVCVM BRVNSVICENSIVM hodiernis diebus & omnem libertatem, quam dictum oppidum habet, habet adhuc a *praepoſito* & *capitulo eiuſdem*, eccleſiae *Hamelenſis*, ut in eorum priuilegio liquide patet. Et totus *fundus* oppidi cum *cenſu areali* ac dominio cedit *praepoſito* & *capitulo*

Quoniam *Hamela* BRVNSVICENSI duci MAGNO ſe addixit in *clientelam*.

Qui eripit HAMELAM episcopo *Mindenſi*, emtori eius.

Digitized by Google

& nunc quoque ab eis annuatim, ueluti priuilegium compoſitorum (compoſitum) euidenter oſtendit.

§. XIII. Unde cum *fundi dominio* & *uno ſolido* arealis cenſus triumphauit noſtra *eccleſia Hamelenſis* contra AVGVSTINENSES cum quibus XXXIII annos ſteterunt in *lite* & *mille marcae* puri argenti ſunt in ea lite peremptae & *eccleſia Hamelenſis*, permanſit in *ſpiritualibus* ſub *protectione* epiſcopi *Mindenſis* immediate, ita quod nullus *praelatorum, archidiaconorum* in ea habeat diſponere, niſi *Epiſcopus* propter antiquam paternitatem. Saluo tamen eius iure *dioeceſano.*

§. XIV. Et fertur & eſt eccleſia *ſecundaria* immediata poſt eccleſiam *cathedralem, Mindenſem,* quia Eccleſia *Hamelenſis* fuit fundata ſub anno Domini DCC XII. eccleſia uero S. Martini in *Minda* fuit fundata & confirmata per inclytum *Imperatorem* CVNRADVM, tunc in Minda exiſtentem ad rogatum *Sigeberti, Mindenſis* eccleſiae epiſcopi, qui eandem eccleſiam conſtruxit ſub anno Domini M XXIX. ut patet in *priuilegio* quod incipit: *In nomine ſanctae & indiuiduae Trinitatis* &c. CONRADVS *diuina fauente gratia Romanorum Imperator, Auguſtus* &c. Eſtque eccleſia ſecundaria fundata per Cunradum II. 1029.

§. XV. Anno domini MCCCLXXIV. poſt epidemiam quartam, ego *Iohannes* de POLDE, *Canonicus* huius eccleſiae *Hamelenſis* aetate & gradu Senior, collegi hanc chronicam *Hamelenſem* de *legenda* & uita B. Bonifacii, pro parte *prima*: partem *ſecundam* col- Scriptor eccleſiae Hamelenſis de POLDE 1374.

collegi ex *decem priuilegiis* de uenditione eccleſiae & oppidi *Hamelenſis*, per *Fuldenſes* factis & conſcriptis. Notandum, quod primum priuilegium *uenditionis* incipit ſic: *In nomine ſanctae & indiuiduae Trinitatis* &c. *Quia & torrens uehemens praeterit omne tranſitorium neceſſitate & ex imbecillitate memoriae ſcripturarum beneficio ſubuenire* &c. Et in illa *litera* inſeritur litera CAROLI praenominati. In *ſecunda litera* FVLDENSES petunt a capitulo (Eccleſiae Hamelenſis) *conſenſum* uenditionis, quae & incipit: HENRICVS *Dei gratia, Fuldenſis eccleſiae Abbas* &c. *Nos attendentes, quod* MINDENSIS *eccleſia miniſterio noſtro ab antiquo ſpeciali* FRATERNITATIS *uinculo eſſet aſtricta & quod commodiſſimum uobis eſſet, ut dominum epiſcopum Mindenſem, quem patrem ſpiritualem ab antiquo habuiſtis, etiam dominum temporalem haberetis, quam alii Principi ſeruitute tyrranica ſubiugari* &c.

Diplomata VENDITIONIS a Fuldenſi facta Mindenſi.

Heu! heu! heu! quantam tyrannidem exercuit *nouiſſimus Princeps*, ALBERTVS dux, ex quorundam oppidanorum adiutorio & conſilio in *nobis*, qui *culturam* noſtrorum *agrorum* uillicis noſtris contra *iuſtitiam* inhibuit & nos decuriis noſtris expugnare uoluit, dignum eſſet iugi noſtrae memoriae commendandum, cum in principio ſuae militiae *LXXX marcas* puri ui & metu commiſimus, pro quibus clenodia & calices noſtri adhuc hodiernis uicibus obligauimus & per *quatuor annos XXX. marcas* puri pro redemptione ſuae captiuitatis ſibi obtu-

Tyrannis ALBERTI M. ducis.

obtulimus. Qui autem fautores & conſiliarii ipſius ad hanc pecuniam a *nobis extorquendam* fuerint, nouit, qui omnia noſcit.

§. XVI. Et nota, quando iſta neceſſitas nobis ex parte *ducis* ALBERTI incumbebat, quod multi de conſulibus filios, fratres, auunculos & nepotes in *capitulo noſtro* habuerunt, ibi pater renunciauit filio, frater fratri, auunculus auunculo, nepos nepoti, omnes fuimus eis tanquam *haeretici* & *publicani*, crudeliter in nos ſaeuientes, quia *ego intereram* cum domino decano Johanne de *Lude* & domino Brunone *Lylecken*, quod procurauimus citationem contra *inclytum Principem*, ducem ERNESTVM, patrem dicti ducis *Alberti*, qui ex mala informatione etiam prohibuit culturam noſtrorum agrorum & ueniebamus ad eum in *Einbeck* & exhibuimus ſibi XL marcas argenti puri, ut deſineret ab omni impetitione, qui conſuluit cum magiſtro Thyderico de *Arsfelde*, canonico ibidem in *Einbeck*.

Huius calamitatis a *Brunſuicenſibus* perpeſſae teſtis eſt hic *auctor ocularis.*

§. XVII. Et ille glorioſus *dux* retulit nobis, quod non haberet ius ad noſtram pecuniam, ſed *male* eſſet per quosdam *informatus* & quod nos caſſaremus citationem noſtram, ipſe uellet caſſare & praeceptum ſuum tollere, quod, cum omni amicitia, fuit factum, neque unum quadrantem a nobis accepit. Etiam nota, quod *glorioſus* & *miſericors* dux de *Brunſuic*, *Erneſtus* renunciauit novum opus, iactu lapidis in *inſula*, in medio *Weſerae* prope oppidum *Hamelenſe*, quod

Sed liberauit HAMELENSES clementia ERNESTI D.

quod Carmelitae aedificare coeperunt ſimiliter in oppido contra Auguſtinenſes fuit & inclytus fautor noſtrae Eccleſiae etiam tantam inimicitiam non potuit cum aliquo habere, quod uellet ut interficeretur dicens. *Animam* non poſſum dare, ergo nolo *ut quis interficiatur.*

Diſſidia cum *oppidanis.*

§. XVIII. Quantam autem calumniam paſſi ſimus (ſumus) ab incolis oppidi huius, breui temporis interuallo, de *conſecratione capellae pontis Weſerae*, ſentiunt nanciſcentes praepoſito ad uerſantes! Quod eccleſia *Hamelenſis* ut *quingentos* annos ante *oppidum* fuerat, & quod omnem libertatem & omne bonum ab eccleſia noſtra ſint aſſecuti in colae oppidi Hamelenſis. Quid dicemus ad haec?

Si Deus pro nobis quis contra nos?

Item uerſus.

Quae ſibi fortunae (fortuna) glomeratio
praedis (prodis) in una.
Quae ſibi progenies formula maceries
Iam truſit truſit puluis ſub puluere manſit.
Verbum autem Domini & eccleſia noſtra in
aeternum permanebit.

Dictorum repetitio

§. XIX. Nota, quod propter antiquam paternitatem & fraternitatem, quam eccleſia *Fuldenſis* & *Hamelenſis* habuerunt cum epiſcopo *Mindenſi* & capitulo in ſpiritualibus & quando epiſcopus *Wedekindus* de *Hoya* comparauit eccleſiam *Hamelenſem* & oppidum ab eccleſia *Fuldenſi* pro D marcis puri argenti & ex eo, quod decanus & capitulum

lum dictae eccleſiae *Hamelenſis*, tam in *temporalibus* quam *ſpiritualibus*, ſe beneuole & benigne abſque ulla conditione contradictione ad dictum Epiſcopum *Wedekindum* & ſuam Eccleſiam acclinauit, tradidit eidem Eccleſiae (*Hamelenſis*) principaliter *tria* dona. *Primum* donum quod etiam propter antiquitatem debeat fieri & eſſe Eccleſia *ſecundaria* in Eccleſia Mindenſi: *Secundum* donum, quod *immediate* deberet eſſe ſub *epiſcopo* & ſuo *officiali* & quod nullus prælatorum dictae Eccleſiae *Mindenſis* aliquam *iurisdictionem* in dicta Eccleſia *Hamelenſi* deberet habere: *Tertium* donum, quod dictae Eccleſiae Hamelenſis bona deberent eſſe, *libera* ab omni impetitione *aduocatiae*, ſi qua in eis bonis eſſet & fundus dicti oppidi cum quibusdam aliis in perpetuum apud dictam Eccleſiam Hamelenſem deberent permanere. Haec omnia habentur in *priuilegiis*.

Mindenſis dona *tria*: a) ſecundariae Eccleſiae. b) immedietas ſub epiſcopo. c) libertas ab *aduocatia*.

ADDITAMENTA.

De *Fundatione* & *aetate* Eccleſiae HAMEL:

Rbytmi de origine HAMELAE.

C*onditur in denſis eccleſia nunc* HAMELENSIS
Septingentenis annis Domini duodenis,
Lomanus *pridem pater, hinc* Bonifacius *idem*
Conſecrat ad uotum Caroli Leo Papaque *totum*

Bernhard Chriſtina *fundarunt iſta patrina*
Coeli regina tribuens his gaudia trina.

Verſus de TRANSLATIONE Oppidi *Hamelenſis* ad ducem de *Brunſuick*.

Translatione ad ducem *Brunſuicenſem.*

Quondam *Fuldenſes* fuerant modo ſunt *Hamelenſes*
Brunguicenſes, Mindenſes deſpicientes,
Cis *Zedemua* denſes cur praelia ſunt, ſtatuentes,
Poſt duo DD duo CCLXI. Panthalis ecce
Milite proſtrato ſed ab *Alberto* liberato
Tunc duce magnifico, principe pacifico.

De inundatione *Weſerae.*

Weſerae diluuium.

Poſt M. tria CCC. ſeptuaginta quaterque,
Weſera creſcebat Hamelem ſtratosque tegebat.
Poſt M. quinque CCCCCLVI. in ſuper adde
Weſera creſcebat, Hamelen fundosque tegebat.

NVM.

NVM. I.

TRANSACTIO inter comites de EVERSTEIN & HAMELAM ab una: epiſcopum MINDENSEM ab altera parte, ſuper *nexu feudali; aperturae; homagii*, ad ſimilitudinem ei9, quod illi olim abbati FVLDENSI praſtiterunt. Vsque dum *ſententia* AVSTREGALIS feratur. Addito pacto, de non alienando *Hamelam* BRVNSVICENSIBVS, *Mindae* 1265.

In nomine Sancte et individue Trinitatis, Amen.

Notum ſit omnibus, quod DISCORDIA ſiue *Werra*, que inter *Epiſcopum* & Eccleſiam MINDENSEM ex una parte, & *Nobiles Viros Comites de* EVERSTEN, & Oppidanos Ville HAMELEN ſuper Dominio & ſtatu eiusdem Oppidi ex altera, uertebatur, per amicabilem compoſitionem taliter eſt deciſa. Imprimis Eccleſia *Hamelen* omni Privilegio Juris & libertatis gaudebit, quod ſub Abbate VVLDENSI dudum noſcitur habuiſſe. Dicti etiam *Comites* & alii *Miniſteriales Vuldenſis Eccleſie feoda* ſua que ratione eiuſdem loci *Hamelen* ab Abbate Vuldenſi tenuerant, a dicto *Mindenſi* Epiſcopo recipient, & ei *homagium*

Tranſactio 1252. ſuper *Werra*. inter epiſc. *Mindenſem* & C. *Eberſteni* ac *Hamelam*. Hamela *Fuldenſi* privilegio gaudeat & *miniſteriales*

in homagio & fidelitate. *Camerlingi & litones eccleſiae.* *Hamelae apertura* pateat Mindenſi. Spes *ſententiae auſtregalis:* num *Aduocato* an *proprietario* iurandum? *Foedere* ſaluo. *a uectigalib.* immunitate. de non alienanda *Hamela* duci *Brunſu.*

magium & fidelitatis Juramentum ſecundum *conſuetudinem* ex hibebunt. CAMERLINGI uero & *Litones* Eccleſie *Hamelenſis* iuramentum præſtabunt *Præpoſito Hamelenſi*, ſicut hactenus eſt conſuetum. Predicti eccleſie etiam *Comites* & ceteri *oppidani* Dominum *Minaenſem* Epiſcopum in ipſum oppidum ſollempniter *recipient*, & ei omne jus pro prietatis & Dominii, quod Abbas & Eccleſia *Vuldenſis* ibidem habuit, recognoſcent. Idem etiam *Ciues* ad preſtandum *Fidelitatis iuramentum* Epiſcopo non cogentur donec coram Dno. COLONIENSI & MONASTERIENSI Epiſcopis per iuſtam *ſententiam* terminetur; utrum *Domino proprietatis*, an *Aduocatis* pocius præſtare teneantur de iure huiusmodi iuramentum. Quod ſi SENTENTIA dictitauerit, Domino *Mindenſi* Epiſcopo præſtabunt. Alioquin facient ſicuti antea conſueuerunt, ita tamen ut oppidum ipſum & ante & poſt *Mindenſi* Epiſcopo & Eccleſie fideliter conſeruabunt, & in mutuis *neceſſitatibus Epiſcopus* eis, & *ipſi Epiſcopo* & Eccleſie conſilio & auxilio inuicem aſtabunt, ſicut Ciuitas *Mindenſis Epiſcopo*, & Epiſcopus *Ciuitati* aſtare tenetur. Erunt etiam idem *Oppidani* immunes a preſtatione THELONEI in omnibus locis, in quibus *Ciuitas Mindenſis* eſt immunis. Adiectum etiam, quod Epiſcopus & Eccleſia *proprietatem* eiusdem *oppidi* in manus DVCVM de BRVNSVIC uel heredum ſuorum nullatenus alienent. In his igitur principaliter & ali-

is iuſtis cauſis Dominus Epiſcopus & Eccleſia *Mindenſis* & dicti *Comites* de EVERSTEN, & Oppidani de HAMELEN mutuis conſiliis & auxiliis ſibi aſtabunt inuicem & *caſtra* ſua & *munitiones* invicem ſibi *aperient*, prout neceſſitas exegerit utrorumque.

Teſtes, Subſcriptores, ſigilla.

Ut autem hec in poſterum robur optineant, perpetue firmitatis, & ab hominum memoria non recedant, eiusdem Domini Epiſcopi & Capituli *Mindenſis ſigilla* preſentibus ſunt appenſa. Teſtes huius rei ſunt nobiles Viri Comes Conradus de *Euerſten*, Dominus *Wedekindus* Aduocatus de *Monte*, Gerhardus, Decanus, Ludoldus *Scolaſticus*, Ludolfus Archidiaconus in Oſen, Ludolpus *Cantor*, Widego ſancti Martini, & Conradus S. Iohannis *Prepoſiti*, Bruno de *Spenthoue*, Iordanus de *Callendorpe*, Albertus *Spric*, Gerhardus de *Heruordia*, Arnoldus de *Scinna*, Florencius dictus *Boleman*, Arnoldus *Knike*, Mindenſis Eccleſie Canonici & Prelati. *Milites* uero & *Miniſteriales*, ut Florentius *Wigreuius*, Conradus Thidericus de *Uſlen*, Conradus *Sculthetus* de *Hamelen*, Henricus de *Florentin* fratres de *Dungerden*, Bruno & Meinfridus de *Spenthoue*, Gerhardus *Dapifer*, Henricus de *Lerbeke*, Hermannus de *Haddenhuſen*, Iohannes de *Barchuſen*, & alii quam plures *Miniſteriales* Eccleſie & *Vaſalli*, Marquardus Hermannus de *Viſbeke*, & Gerhardus de *Oldendorpe*, Ciues Hamelenſes. De MINDA vero Wicelus de *Ratbere*, Menco de *Haſle*, Bur-

Ordinis a) ciuilis b) ſacri

c) militaris

d) curialis

e) ciuili.

chardus de *Nienborch*, Heinricus *Sprune* Gotſchalcus de *Bordere* Iohannes *Bloc*, Rodolfus de *Holthuſen*, Gotfridus de *Oldendorpe*, Ciues Mindenſes & alii quam plures. Actum MINDEN Anno Dni. MCCLXV. in die *Dionyſii* Martyris.

Actum 1265.

NVM. II.

ALBERTI, ducis *Brunſuicenſis* PRIVILEGIA, inſignia plane, indulta, HAMELENSI ciuitati 1277.

HAMELAE ciuitatis *priuilegia* 1277.

In nomine Sancte & individue Trinitatis Amen. Dei Gratia ALBERTVS *Dux de* BRVNESWIC, Uniuerſis tam poſteris quam modernis, preſens ſcriptum uiſuris ſalutis incrementum. Cum omnia temporalia cum lapſu temporis abſque ſcripto & teſtibus citius a memoriis hominum elabantur, notum eſſe uolumus ſingulis & uniuerſis, quod nos ac heredes noſtri omnia iura, quæ ciuitas HAMELEN ſpecialiter hactenus inter ſe habuit dicte *Ciuitati fauerabiliter relinquemus*.

1. Confirmatio omnium iurium in genere, quae ſpecialiter habet.

Hec autem ſunt Iura eiuſdem ciuitatis, quæ ſequuntur BVRMESTER eorum auctoritate & ex parte *Conſulum* & *Burgenſium* habebit iudicare ſuper omne pretium *deſeruitum*, quod uocatur *meinaſne* uel *hure*, & ſuper *animalia* pennata, & ſuper *ueſtes* abluendas, & ſuper loca *ſepium*, & ſuper quelibet *edificia*, item pro iuribus *ciuilibus* & *arbitriis*

2. Enumeratio Iurium Burmeſteri.

bitriis inter ſe, que hactenus habuit ciuitas. CONSVLES cum *nuncio*, ſuo poſſunt *impignorare* & iudicare habent de *turpibus* & *contumelioſis* uerbis, & *emendas* & iuramenta & *ourueidhe* ſupertalia delicta poſſunt admittere, & accipere ſine delicto iudicii. Item quemcunque pro *debitis*, vel pro *honore* ſuo, uel pro *fide* ſua conſeruanda *iacere*, uel eſſe contigerit in Ciuitate *Hamelen*, pre omnibus *ſecure iacere* & manere poteſt innibi, dum modo ADVOCATO ſignificetur. Item cuicunque ex petione *Conſules* dabunt *Conductum* intrandi. Ciuitatem *ſecure intrare* poteſt, cum uoluntate tamen *Aduocati* & fauore. Item omnes officiales uel *Operarii manuales* habebunt officia ſua, que uocantur INNVNGE, a *Conſulibus*. Item ſi aliquod infortunium acciderit ex confractione *pontis*, uel quocunque *caſu*, ut in *aqua*, damnum quod uocatur Grůntrőringe ſiue cum *curribus* uel *nauibus* citra longitudinem ciuitatis, iudex illa bona non poteſt impetere, ſed homines quorum bona ſunt, *recolligent* ea, ſine *delicto Iudicii*. Item *Thelonium* infra Ciuitatem tenet ciuitas a *Præpoſito* & ab *Eccleſia* in *feodo*, de quo Ciuitas ſingulis annis miniſtrat Præpoſito *XXIIII. ſolidos*. Item Ciuitas tenet ab eiſdem prouentus *pontis* & prouentus *aque* de *Vere*, de quibus iterum Miniſtrat Ciuitas Præpoſito XLIIII. ſolidos.

Item Officium SCVLTHETI infra ciuitatem emit Ciuitas pro denariis ſuis, & tenet illud

3. Conſulum.

4. Obſtagii & Conductus.

5. Collegiorum opificum.

6. Rerum caſu *amiſſarum*, quae non cedent fiſco.

7. Telonii.

8. Prouentus Pontis & portorii de Vere.

9. Scultheti infra ciuitatem.

lud in *pheodo* a *Prepoſito*; Ipſum autem *Officium* habetur ad *correctionem* ſuper *cibaria*, & ſuper quaſdam alias cauſas, in quo Officio *Iudex* multum ius habet. Item Ius Ciuitatis eſt, quicunque *intrat* uel intrabit Ciuitatem & manſit uel manebit in ea anno & *ſex ſeptimanis*, absque querimoniis, ulterius a nullo poteſt impeti de aliquo *Iure* uel *ſeruitio*, ſed pro *libero* habebitur. Item quicunque habet MONETAM, non debet *innouare denarios*, niſi cùm *nouus Prepoſitus* habetur. Item *Milites* & *famuli* commorantes in Ciuitate tenentur ad jura *Ciuilia*, infra Ciuitatem. Item ſi Contentio vel diſcordia ſit inter aliquos *Burgenſes* vel de *percuſſione* vel *capillacione*, poſt *emendam Iudicii* reus dabit *Conſulibus amam uini*, & leſo marcam, & ad unum annum ciuitatem poſt ponet & deuitabit non intraturus, niſi per *amicitiam Conſulum* & *leſi*. Item quicunque IVDEVS moratur vel morabitur in Ciuitate, liber erit a nobis, ſed Ciuitati tenebitur ad *Iura Ciuilia*. Item Ciuitas HAMELEN a nobis & noſtris heredibus in perpetuum erit *libera* ab omni *exactione* & *petitione*, ſed per ſuum arbitrium & bona uoluntate dabunt nobis & noſtris ſucceſſoribus quolibet anno in feſto Martini *XL. talenta* uſualis monete. Item nec nos nec noſtri Succeſſores *infra muros* dictam Ciuitatem ſtructura *caſtri* uel *munitionis* moleſtabimus uel turbabimus, ſed ſemper ad profectum ad honorem ſepe dicte Ciui-

10. Libertatis adipiſcendae in ciuitate.

11. Monetae innouandae.

12. Nobilium in ciuitate commorantium.

13. Diſcordiae inter Burgenſes, poenae multiplices.

14. Iudaeorum.

15. Exemtionis.

16. Caſtri intramoenia non exſtruendi.

17. Promiſſio profectus & honoris Ciuitatis.

Digitized by Google

ciuitatis efficaciter & fideliter intendemus. Vt autem hec omnia premiſſa rata & inconuulſa maneant, praeſentem paginam SIGILLI noſtri munimine in teſtimonium & cautelam duximus roborandam, preſentibus Fratre *Wedekindo* Magiſtro dotis *militiae templi*; Domino Godeſcalio de *Pleſſe*, Dno. Th. de *Hardenberg*, Dno. Ludheuuico de *Boſtorpe*, Dno. Willikino quondam Aduocato, Dno. *Beremanno* Aduocato noſtro, Hermanno dicto de *Emberne*.... Henrico dicto *Gruelhot*, & Wernero dicto *Hartmanni* Ciuibus memorate Ciuitatis. Datum EINBEKE An. Domini M CC LXXVII. in die Apoſtolorum Simonis Iudae.

Teſtes.

Datum Embeke. 1277.

NVM. III.

HENRICI ducis BRVNSVICENSIS confirmatio PRIVILEGIORVM, indultorum HAMELAE ciuitati a maioribus 1279.

Dei *gratia* HENRICVS *Dux de* BRVNESWICH Vniuerſis & ſingulus tam poſteris quam *modernis* praeſens ſcriptum Viſuris & audituris, ſalutis incrementum. Cum omnia temporalia cum lapſu temporis citius elabantur, niſi *ſcripto* & *teſtibus* memorie commendentur, notum eſſe uolumus uniuerſis, quod cum nos cum matre noſtra eſſemus *Quern* HAMELEN, & ipſa Ciuitas nobis faceret *fidelitatem*, jura Ciuitatis eiusdem ſub Sigillo Patris noſtri Ducis AL-

HENRICI D. *Brunſu.* confirmatoria

BERTI felicis recordacionis, uidimus & audiuimus conſcripta que IVRA OMNIA ut conſcripta ſunt, *nos* & *fratres* noſtri cum voluntate & CONSENSV noſtre *Matris* dicte Ciuitati fauorabiliter relinguemus, quod preſenti ſcripto *ſigilli noſtri* munimine roborato publice *proteſtamur*. Huic facto preſentes erant Dominus Godeſcalcus de *Pleſſe*, Dominus Thidericus de *Hardenberge*, Dominus Heinricus de *Homborg*, Dominus Ludhouuicus de *Boſtorpe*, Dominus Willekinus quondam *aduocatus*, Baldeuuinus *notarius* noſter & alii quam plures. Actum & datum HAMELEN. An. Domini MCCLXX nono, in die beati Andreae Apoſtoli.

cum *matris* conſenſu.

Teſtes.

Actum & Datum 1279.

NVM. IV.

ERNESTI ducis *Brunſuicenſis* HAMELAE urbi indulta plurima, momenti inſignis, *priuilegia*. Vnde iura CIVITATVM patria poſſunt intelligi. 1335.

HAMELAE libertas iuraque ciuitatis 1335.

I*n nomine Sancte et indiuidue Trinitatis Amen. Dei Gratia* ERNESTVS, *Dux* de BRVNESWICH, uniuerſis tam poſteris quam modernis preſens ſcriptum uiſuris ſalutis incrementum. Cum omnia temporalia cum lapſu temporis absque ſcripto & teſtibus a memoriis hominum citius elabantur, notum eſſe volumus uniuerſis & ſingulis, quod nos ac heredes noſtri omnia & ſingula jura, que ciuitas HAMELEN hactenus habuit

buit ſub *Comitibus* de EVERSTENE dicte ciui-
tati omnimode & fauorabiliter relinque-
mus. Hec autem ſunt IVRA eiusdem ciui-
tatis, que ſequuntur. Primo quicunque 1.
Dominus habet ADVOCATYAM eiusdem *Vogtia*
ciuitatis ſtatuet & ponet *advocatum* in ipſa eſt Domi-
ciuitate. *Conſules* vero & *Burgenſes* ſtatuent ni.
& ponent *Preconem* vel *Bedellum*. Qui- *Bedellus*
cunque autem citabitur ad iudicium per conſulum. 2.
Preconem, & venire contemſerit, Iudex *Poena*
pro illo contemtu accipiet *ſex denarios*, & contuma-
iterum citabitur. Si iterum non venerit ciae *citati*
Iudex iterum accipiet *ſex denarios*, & ter- *pignoratio.*
tio *citabitur*. Si tunc non uenerit, Iudex
iubeat preconem conquerenti preſentare
pignus vel *vadium*, & tertio tollet *ſex dena-*
rios. Quicunque autem infert alicui *leſionem* 3.
vel ictum qui vocatur *Dunſchlag* ſine *effuſio-* *Trodener*
ne ſanguinis incurret poenam *quatuor ſolido-* *ſchlage.*
rum & duorum *denariorum*, de quibꝰ cedent
Iudici tres ſolidi, & *ſex denarii*, leſo vero ce- a) iuduci
dent *octo denarii*. Item ſi fit *effuſio ſanguinis*, b) laeſo.
Reus tenebitur ad poenam *60. ſolidorii* Iu-
dicii, & leſo *duodecim ſolidos* ad emendam.
Item ſi aliquis incuſatur de huiusmodi *leſi-* 4.
onibus nemo poteſt vel debet *proſcribi, morte* Prohibita
excepta, niſi leſio fiat cum *armis* que vocan- *proſcripti-*
tur *egghevvapene*. Item ſi aliquis incuſatur *one.*
de huiusmodi *leſionibus*, ille qui incuſatur
melius & potius cum iure ſuo poteſt eva-
dere, quando *Iudex* vel *actor* poſſunt ſuper
eum teſtari.

Item ſi ante Iudicem *inſolentia fit*, vel 5.
clamor indebitus, & ſi iudex illum inſolen- *Sententia*

tem

Iudicis emendanda, non culpanda, *ſchelten*. tem alloquitur, poenam *ſex denariorum* ſubibit, & ſi *incorrectam* aliquis vel iniuſtam *ſententiam* ante Iudicem inuenerit, ſimiliter penam *ſex denariorum* ſubibit, ſi iuſtior vel melior *ſententia* aduerſus eum invenitur in preſenti.

6. Poena non *reſpondendentium* in delictis. Item ſi aliquis pro aliquo *delicto* a Iudice *tribus uicibus* allocutus fuerit & ille Iudici non reſpondet, vel non *uadiabet* quotienscunque illum Iudex *Ouerhare* poſt terciam uicem alloquitur totiens *ſex denariorum* penam ſubibit.

7. Deferentium. Item ſi aliquis indignanter uel uiolenter de *iudicio recedit*, qui parere iudicio incepit, & vocatus per *Preconem* fuerat, ſi de tali indignatione conuictus fuerit, iudici tenetur ad poenam *ſexaginta ſolidorum* & actori ad *duodecim* ſolidos, ſi uero aliquis non citatus a Precone caſualiter uenerit ad Iudicium, & ſi Iudex incuſauerit eum ſuper aliquo, & ſi ille Iudici ad ſuam incuſationem non reſponderit ſed ſimpliciter recedit, *nullam penam* incurret a *Iudice*.

8. Poena non *probantium* intra VI. ſeptimanas & III. dies. Item ſi aliqui cum *querimonia* ſtant ante Iudicem uel Iudicium, de *teſtimonio* facientes mentionem cuicunque eorum *teſtes* adiudicantur, debet ſtatim, ſi poteſt, *teſtes* ſuos producere. Si non producat eos, ad *quatuordecim* dies vel iterum ad *quatuordecim* dies, uel tertio ad *quatuordecim* dies, ita quod ſemper infra *ſex ſeptimanas* teſtes ſuos produxiſſet, ſed ſi tunc in cauſa ſua cum teſtibus procedere non poteſt, tenebitur Iudici ad penam *ſexaginta ſolidorum*, & actori ad *duodecim ſolidos*.

Item

Digitized by Google

Item ſi duo vel plures commiſerunt *de-* 9.
lictum qualecunque, & ſi nullus eorum de- *Accuſator*
tulerit *querimoniam* Iudex non poterit il- publicus in feriis
lum *artare* ad querimoniam, ſed *Preco Ciui-*
tatis accuſabit illos pro tali delicto in *Ple-* a) paſcha.
biſcito, quod dicitur *Echtedinght*, & illud b) pentecoſt.
Plebiſcitum ſeruabitur *ter* in anno, ſcilicet
proxima feria ſecunda poſt octauam *Paſche*,
proxima feria ſecunda poſt octauam *Pen-* c) epiphan.
thecoſtes, proxima feria ſecunda poſt *Epipha-*
niam Domini. 10.

Et quicunque *Burgenſium* non inter fue- Poena abſentium in plebiſcitis.
rit huiuſmodi *Plebiſcitis*, incurret penam
ſex denariorum, niſi neceſſitas, que legiti-
ma & manifeſta ſit, cogat ipſum abeſſe. 11.
Item ſi aliquis ex infortunio vel quocun- Homicidii
que caſu fecerit *homicidium*, & ſi deprehen- *caſualis*
ſus fuerit, penam *mortis* ſubibit, ſed ſi eua- poena mors.
det, & profugus factus fuerit, Iudicio tan- Mulcta.
tum tenebitur ad *ſexaginta ſolidos*, ſed *uxo-*
ri ipſius & heredibus pro illo delicto nihil 12.
magis a Iudice auferetur. Item ſi aliquis Ius inuadendi debitorem.
aliquem occupare voluit *hoſpitem* pro *debi-*
tis, & ſi iudicium habere non poteſt, cum
aliquibus *Burgenſibus* ſuis poteſt illum *occu-*
pare, donec *Iudicium* habere poſſit, & hoc
ſine delicto *Iudicis*. 13.

Item ſi ſuper ADVOCATIA pro aliquibus ius *aduocato*.
contingit *uiolentia*, uel inſolentia, iſtam
uiolentiam accuſabit *Preco* Ciuitatis in *Ple-*
biſcito, ſi reus eſt preſens, ſi non, citabit
eum & audire reſponſum ſuum. Item
quicunque incuſabitur a Precone, induci-

14. *Terminus* VI. ſeptim. as *Plebiſciti* ſcilicet *ſex ſeptimanas* poteſt petere, & illas Iudex non poteſt denegare.
15. Inuaſio debitoris. Item ſi aliquis aliquem *occupabit* pro *debitis*, & ille occupatus componet ſe cum *actore*, recedere poteſt absque conſenſu Iudicis.
16. Heres *hoſpitum* iudex. Item ſi aliquis hoſpes *caſualiter morietur* in ciuitate ſine heredibus, Iudex debet bona illius *mortui* occupare in *hoſpitio*, in quo moritur, anno & *ſex ſeptimanis*, & ſi medio tempore, nullus verus heres talia bona cum iure ſuo expetet, Iudex bona huiusmodi *obtinebit*.
17. Praeconis iurisdictio. Item quicunque debitorum eſt *infra ſolidum*, *Preco* Ciuitatis habet & poteſt iudicare, ſed alia *maiora* omnia tranſeunt ad Iudicium.
18. Ius *detractus* in haereditate. Item ſi aliquis *hoſpes* debet petere *hereditatem*, que vocatur *Hervvede* uel *Rathe*, dabit Iudici *ſolidum*, ſi Burgenſis dabit *ſex denarios*. Sed cuicunque fiet obſtaculum contra *iuſtas ſententias* ad petendum huiusmodi *hereditatem*, ſexaginta *ſolidorum* Iudici & *actori* duorum ſolidorum penam incurre.

19. *Vogtiae* tribunal *Banck*. In his autem omnibus Iure miſſis cauſis, quecunque cauſa terminata & compoſita fuerit coram *Aduocato*, qui ſedet *Iudicium* in *banko*, terminata & compoſita debet eſſe coram *ſummo Aduocato* & *Domino*. Hec Iura praemiſſa omnia ſpectant ad *Iudicium* & ad *Aduocatum*. Vt autem ipſa Iura a memoria non recedant, ſed rata & firma ciuitati HAMELENSI obſeruentur, & nec a nobis nec ab *Heredibus* noſtris mutentur, preſentem paginam ad ſufficientem cautelam

&

& teſtimonium *ſigilli* noſtri munimine duximus roborandam. Datum HAMELEN, cum *Burgenſes* ibidem, nobis facerent *fidelitatem*, Anno Domini MCCC. *triceſimo quinto*, ipſo die *Gordyani* & *Ephymachi*, preſentibus honeſtis & famoſis *Militibus* noſtris Iohanne de *Oldendorphe*, Wernhero de *Adeleueſſen*, Lippoldo de *Wreden* & Ludolpho de *Oldereshuſen*, & quam pluri mis aliis fide dignis.

Sigillum. Datum 1335. Teſtes.

ALBERTI I. imperatoris confirmatio *pactorum dotalium* inter *ſororem Marchionis* BRANDEBVRGICI, HERMANNI, IVTTAM & *ducem* SAXONIAE, RVDOLPHVM, in traditione dotis *Belzig* & *Domeniz* & *donationis* propter nuptias, BRENENSEM comitatum an. 1298.

Nos ALBERTVS *D.G.Roman. R.S.Aug.* tenore preſentium recognoſcimus & publice profitemur, quod conſtitutus in noſtra praeſentia *Illuſtris Hermannus Marchio* BRANDENBVRGENSIS & Dominus de HENNEBERCK *Princeps* & *filius* noſter chariſſimus, promiſit, quod ipſe inclitam IVTTAM ſororem ſuam ſolenni ſtipulatione interueniente, Corporali inſuper cum *preſtito Sacramento*, Illuſtri RVDOLPHO Duci SAXONIE Principi & nepoti noſtro chariſſimo dabit & tradet legiti-

ALBERTVS I. imperator confirmat. HERMANNI Marchionis *Brandeburgenſis* & domini de *Henneberg* PACTA DOTALIA ſororis.

& RVDOLPHI *Saxonie* D. in Dobe BELTIZ & DOMENIZ.

gitimam in *uxorem deputans*, & dans ipſi Duci *Rudolpho* DOTIS nomine Caſtrum BELTIZ Caſtrum DOMINII & *oppidum* ibidem cum diſtrictibus terris bonis uillis Iuribus prouentibus & poſſeſſionibus aliis quibuscunque & quocunque nomine cenſeantur, ita uidelicet ut quod *de earum* perſonarum ſuperius celebratis, Caſtra eadem cum oppido, terris *Diſtrictibus* poſſeſſionibus & aliis ſuis attinentiis quibuscunq; ad ius & *proprietatem* eiusdem *Rudolphi* Ducis *Saxonie* iure *Dominii* tenenda, perpetuo & pacifice poſſidenda libere & abſolute impedimento atque conditione quibuslibet ceſſantibus deuoluantur. Interim vero ante nuptiarum earundem *ſolemnia* uult & permittit libere & expreſſe, ut Caſtrum DOMENIZ ab eo cuſtodiatur & fideliter conſeruetur, quod etiam de *Conſilio* & *arbitrio* Venerabilis VOLRADI BRANDEBVRGENSI Eccleſiae Epiſcopi Principis noſtri dilecti, fide cuſtodiae Caſtra eidem duxit deputandum. Caſtrum vero in *Beltiz* cuſtodiam ei, quam ad hoc idoneum inuenerit & fidelem tenendum & conſeruandum pro ipſius HERMANNI arbitrio voluntatis committit, qui cuſtodes ſub uirtute praeſtiti Sacramenti inter praedictum *Ducem* RVDOLPHVM & IVTTAM *ſororem*: ſepefati HERMANNI nuptiarum ſolemniis celebratis Caſtra predicta cum attinenciis uniuerſis quemcunque per nos fuerint requiſiti, ſepefato RVDOLPHO Duci *Saxonie* aſſignare bona fide absque conditione

Conſilio VOLRADI Epiſcopi *Brandeburg.*

praeſtito Sacramento

tione qualibet tenebuntur, premiſſo tamen quod praefato Caſtrorum eorundem Cuſtodes deductis expenſis neceſſariis & utilibus, quas circa Caſtrorum ipſorum cuſtodiam fecerint *prouentus reſiduos* ad utilitatem & uſus ipſius *Rudolphi* de conſilio praefati *Hermanni* conuertere teneantur, quolibet dolo & fraude penitus conſcriptis, his inſuper appoſitis conditionibus & adiectis, quod ſi alterum ex ipſis contrahentibus ſcilicet *Rudolphum* uel *Iuttam* ante nuptiarum ſolemnia decedere contigerit, dicta Caſtra *Beltez* & *Domeniz* cum ſuis attinentiis ad praefatum *Hermannum* uel ſuos heredes libere reuertantur, eo iure, quo ipſa ad praeſens dinoſcitur poſſidere, in cujus quidem DOTIS recompenſam praefatus RVDOLPHVS Dux *Saxonie* ſupradicte *Iutte* ſolemni ſtipulatione interpoſita & iuramento praeſtito corporali dare & aſſignare permiſit, in donationem propter nuptias *Dominium* in BERN ad ius & Dominium Illuſtris ALBERTI, quondam *Ducis* SAXONIAE per mortem quondam - - - Comitis de *Bren*, cum Caſtris infra ſcriptis eidem Dominio attinentibus, uidelicet cum Caſtro *Schlivven*, *Löffen*, *Pretten*, *Bitterfeldt* & oppido in *Hertzberck* communitionibus uillis diſtrictibus, bonis in *Feudalis* & non in *feodalis* hominibus & aliis attinentiis uniuerſis, verum quia nos praefatum RVDOLPH. cum terris ſuis bonis hominibus atque Domini-

nisi morte praeuenti.

RECOMPENSA dotis

Dominium in BREN.

Schliwen, *Loeffen*, *Pretten*, *Bitterfeld.*

is ipſum - - - reſpicientibus Uniuerſis, uolentis ipſius Rudolphi utilitati & indempnitati proſpicere, ſepedicto HERMANNO ſueque tuicioni, fidelitati & procurationi *Curatorii* nomine recommiſimus ipſum *Curatorem* & *Prouiſorem* perſonae & rerum ipſius fiducialiter deputando. Promittit in idem HERMANNVS in virtute *praeſtiti Sacramenti*, quicunque nos procurationis, & gubernationis curam eidem HERMANNO creditam duximus reuocandam, praenotata Caſtra cum ſuis pertinentiis nec non alia bona munitiones & Ciuitates cum aliis poſſeſſionibus quibuscunque ad Ius & Dominium memorati RVDOLPHI *Duci Saxonie* quocunque titulo ſpectantibus ad requiſitionem noſtram, eidem RVDOLPHO *Duci Saxonie* uel ſuis Heredibus aſſignabit & tradet, ſi uero nos rebus humane ſortis eximi contigit, ad requiſitionem ſuprafati *Rudolphi Ducis Sax.* omnia Caſtra Munitiones & poſſeſſiones quascunque diuo Duci pertinentes ſcilicet prout ſuperius eſt expreſſum, eidem *Rudolphus* absque conditione & impedimento quolibet idem *Hermannus* retradere tenebitur & etiam aſſignare; *Huius rei* teſtes ſunt Venerabiles *Volradus Brandenburgenſ.* & Landolphus *Brixinenſ. Eccleſiarum Epiſcopi Magnifici* Principes Otto & Henricus fratres Marchionis *Brandenburgenſis*, Erhardus Comes de *Katzenellenbogen*, & Burckhardus Comes de *Hohenber*, Oberhardus

Teſtes.

hardus Imperialis aulae *Cancellarius*, Magiſter Iohannes eiusdem aule *Prothonotarius*, Marquardus de *Schellenbergk*, Vlricus de *Ohlingenberch*, Wernhardus de *Blozzeck*, Gebhard & Fridericus fratres de *Aluenslouen*, Lud. de *Wanezleven*, Iohannes de *Waivvoi* milites, & alii quam plures idonei & fide digni. In cuius rei teſtimonium & euidentiam pleniorem preſens ſcriptum exinde conſcribi & noſtre *Maieſtatis ſigilli* munimine iuſſimus communiri, Datum apud *Nurmberch* IIII. Non. Decemb. Anno Domini M CC nonageſimo octauo Ind. XII. Regni uero noſtri anno primo. Datum Nurnberg 1298.

LVDOVICVS IV. imperator mandat *ſecretario* ſuo *comiti* de HENNEBERG, quod marchionatum LANDSBERG occupare debeat cuique eum tradere an. 1328.

LVDOVVICVS D. G. Rom. Imp. S. Aug. Nobili uero *Bertholdo* Comiti de HENNEBERGK *Secretario* ſuo dilecto gratiam ſuam & omne bonum. De Fide & induſtria Tua pleniſſime Confidentes *Magnificentie* Tue cum Ratihabitione plenariam tenore *preſentium* concedimus facultatem, & mandatum nihilominus ſpeciale, ut noſtri & *Imperii uice* & *nomine Marchiona-*

LVDOVICVS IV. Imperator Comiti de Henneberg Secretario Caeſaris, mandat marchionatum

C 2 *tum*

LANDSBERG occupare poſt obitum *Marchioniſſae* Brandeburg. conferendum *Rudolfo* SAXONIAE D. aut *Ludouico M.* BRANDEBVRGENSI.

Datum in *Laterano* 1328.

tum LANDESBERGK *poſt obitum Agnetis* chariſſime Sororis noſtre MARCHIONISSE BRANDENBVRGENSIS conferre ualeas *iuſti* & recti *feudi* Iure cum ſuis pertinentiis & iuribus uniuerſis Illuſtri RVDOLPHO Duci *Saxonie* Auunculo noſtro chariſſimo aut alii uel aliis apud quem uel quos profectum & utilitatem Illuſtris *Ludovvici Marchionis* BRANDENBVRGENSIS primigeniti noſtri minus & melius per huiusmodi feudum uideris & pro ſua ſibi procurare. In cuius rei teſtimonium preſentes Tibi concedimus Sigilli *Maieſtatis noſtre* munimine roboratas. *Data Lateran.* XXVII. die Menſis Ian. Anno Domini *Milleſimo trecenteſimo viceſimo octavo*, Regni noſtri Anno quarto decimo Imperii uero primo.

CAROLVS IV. imperator confert SAXONIAE duci *ueterem Marchiam*, ad proferendos limites ſui electoratus an. 1347.

CAROLVS IV. Imperator

Rudolpho SAXONIAE Duci

W*ir* KARLL *von Gottes Genaden Roemiſcher Konikg zvv allen Zeiten mehrer des Reichs vnd Konigk zvv Behem* vorzehen und thuen kunth offentlich mit dieſen Brivue, das wir angeſehen haben den willigen getrewen vnd ſteten Dinſt des *Hochgepornen* RVDOLFFS *Hertzogens* von *Sachſſens* unſers lieben Ohems *Churfürſten* v. *Oberſten*

ſten Marſchalchk des *Reichs*, denen Er unſs und dem Reiche gethann hat und noch thuen magk und ſoll, in kunfftigen Zeiten, und auf die Rede das ſeinene *Kinder* die *Hochgeborn* RVDOLFF OTTO und VVENTZLOW unſer - - - deſto baſs bei *fürſthum* und angeboren herſchafft bleiben mögen, wen Ihr Erbe *gebraitet* wirdet, von unſer *Konigklichen Genaden*, vnd auch umb das des *ReichsFürſten* in jhrer Zahle vnd in ihren Wirdigkeiten bleiben, durch Friedes gemache vnd gemeines Nutzes willen, zw Eheren vnd zw Wirden unſern vohrgenannten Reiche, das wir von allen Schulden zw allen Zeiten pflichtigk ſeyn zu nehmen. Darum *vorleihen*, *geben* vnd *reichen* von des *Reichs* und unſert wegen, auch von dem Gewaldt darzu uns *Gott mildigklich* hat geruffen, mith bedachtem Muthe vnd mit vollem *Rathe unſerer Fürſten* v. *Herren*, dem vorgenannten Hertzogen RVDOLFEN, unſerm lieben Oheimen, v. den vorigen ſeinen Kindern v. andern *Erben*, ab Er die für bas nach gewinne, die *Aldenmarck* den *kreiſs* der gelegen iſt an dem Ende der *Marck* zvv *Brandenburgk* mit den *Stedten*, *Merckten* vnd *Dorffern*, vnd auch Heüſern benahmen *Steinthal*, *Wargermunde Mardalege*, *Oſterburgk*, *Soltvvedel*, die in dem vorgenannten gelegen ſeint, vnd darzu den Kreiſs der da heiſſet *Wiſche*, darinne gelegen ſeint, *Sehauſen*, *Werbin* vnd *Renbergk* mith freiheiten Wirden vnd Herſchafft vnd mith allen

ad limites amplian-dos ſui electoratus

confert *ueteris Marchiae* Loca hic deſcripta.

Voygteien, Leben, geiſtlichen vnd *vverntlichen* vorliehen u. *Vorleiben* guth, *Gerichten, Freibungen Rittern* vnd *Knechten, Burgern, Schulteſſen, Gebavvern, Hubenern* u. mith alle deme das auch zw den vorgenannten Kreiſ-

cum omni iure acceſſorio.

ſen, *Stedten, Merckten, Heuſern* vnd *Dorffern* gehoret, vnd von Alters yr darzw gehoret hat, nichts auſsgenohmen, wie man es mith beſondern Worten magk genennen. Vnd wollen auch daſs die *Elbe* ain *Vnterſcheide*, vnd ein Schidung ſein ſol des egenannten *Kreiſſes* der *Alaenmarck* vnd der *Marck* zw *Brandenburgk* mith der Beſcheidenheit, das Er und die vorigen ſeine Kinder unſer Lieben - - - die vorigen *Aldemarck Kreiſs* Stedte, Merckte, Heuſer, Vheſte, Dorffer vnd alles was darzu gehoret mit alle denen *Eheren*, *Wirden* vnd *Genadenn* die vorgeſchrieben ſeint, zw einem rechten *Fürſten*

in feudum hereditarium

Erbelehen von unſs vnd dem Reiche mit Friede vnd Gemachs haben vnd halten ſollen, vnd das zw *Vrkunde*, daſs die vorgenannten *Leben Genade* vnd Wirdikeit die wir denn vorgenannten unſerm Ohem vnd ſeinem Erben, rechtiglich gethan haben, von *uns* vnd unſerm *Nachkommen Keiſern* vnd *Konigen* von *Rom* unverruckt gantz vnd unzerbrochen bleiben; So machen Wir Inen ein wiſſent ſtetigung mith diſem Brieff verſiegelt mith unſerm Inſigell

Datum Noribergae 1347.

der geben iſt zw *Nürnbergk* von der *Hande* des Erſamen Wenslaus Thumherre zw *Prage*, vnd Wiſcherdt der Kirchen unſers Koniglichen

niglichen Hofs *Oberſtenſchreibers* von wegen des Hochwirdigen Gerlachs *Ertzbiſchof zw Mentz* unſer und des Reichs jnn *Deutzſchenlanden Erb Cantzlers* do man zahlte nach Chriſtus Gepurt Dreizehen hundert Jhar vnd in dem *Siben* vnd *Virtzigſten* Jhare an dem Montage vor Sannckt Mertens Tage jnn dem andern Jhare unſerer Reiche.

CAROLVS IV. Imperator mandat ſubditis Saxoniae Ducis RVDOLFI, ut, eo abſente, pareant filiis, domi relictis, ceu regnatoribus Saxoniae an. 1348.

W*ir* KARLL *von Gottes Genaden Romiſcher Konigk zu allen Zeiten Mehrer des Reichs vnd Konigk zu Behem vor* - - - - vnd thuen kunth mit dieſem Brieff offentlich allen denen die jhnen ſehent horendt oder leſent vvan Wir des Hochgepornen RVDOLFFS Hertzogen zw *Sachſſen* des *heiligen Romiſchen Reichs Ertzmarſchalck* unſers *Fürſten* vnd lieben Ohemen zw allen Zeiten wohl bedurffenn vnd ſeiner Gegenwertikeit vnd Dienſts zw unſerm vnd des Reichs nutz vnd eheren, mit nichte entperen mugen noch wollen, davon geſchicht, das durch ſeines Abweſens willen ſein *Mahn, Ritter* vnd *Knechte, Burger*

CAROLVS IV. Imperator mandat Saxoniae ſubditis, ut, abſente RVDOLFO Duce, Manne, Ritter, Knechte, Burgere,

 vnd

heute — vnd andere gemeine Leute, jnn ſeinem *Fürſtenthumben Rechtlos* bleiben vnd *ſchvverlich beſchediget* werden, umb das etzliche Leute, die dem Rechte nicht geſtehen wollen, ſeinen *Kindern* den *Hochgepornen* RVDOLFFEN, OTTEN vnd *Wentzlen* unſern lieben *Ohemen ungehorſam* ſeyn, vnd vor jhnen nicht thuen nehmen noch leiden wollen, das jhnen ein Recht geben ſolte, vnd heben, das zu einer *Helffrede*, das die vorgenannten unſſero Ohemen bey jres *Vatern Leben* keine *Leben* von dem *Reiche* empfangen haben, vnd darum wollen Sie *nicht gebunden ſein,* vor ihnen Recht zu thuen, oder nehmen, das haben Wir angeſehen, des vorgenannten unſers lieben Ohems getrewen willigen vnd ſtethem Dinſt, denen Er *uns* vnd dem *Reiche* offte unverdroſſenlich gethan hat, vnd noch mit groſſem Vleiſſe thuet alle Tage vnd uff die Rede das der vorgenannte Unſer lieber *Ohem* ſeinem Kindt vnd jhr Furſtenthumb *Land* vnd *Leuthe unbeſchediget* bleibenn, So thuen Wir jhnen mith *bedachtem muthe* vnd mith *Rath unſerer Furſten* vnd *Herren* ſolche Genade als hernach geſchrieben ſtehet, vnd *leihen* von unſerem *Koniglichen Gevvaldt,* den vorgenannten Hertzogen RVDOLFFEN dem jungern OTTEN vnd WENTZLAWEN ſeinen Kindern unſern lieben *Ohemen* ader einem unter jhnen, welchem Er das befiehlet, den *Ban* uber das *Burgkgraffdingk*, *Grefendingk* vnd *Botedingk* mith

Marginalia: obtemperent · *filiis, Saxoniae Regnatoribus* · in omni iuris & iurisdictionis genere · Dem *Burggraven-geding; Gravengeding; Bothegeding.*

mith allen Herſchafften vnd Gevvonheiten, die zvv dem *Banne* gehoren, davon gebieten Wir allen *Herren, Rittern, Knechten, Burgeren, Gepavveren, Stedten* vnd *Dorſſern*, die zu dem vorgenannten Dingen gehoren, das Sie den vorigen RVDOLFFEN, OTTEN vnd VVENTZLAVVN ader *einen* unter jhnen, vvehme das der vorgenannte Unſer *Ohem* emfehlet, *gehorſam* vnd *unterthenigk* ſein ſollen vnd zu allem irem *Gepott* an den *vorgenannten Gerichten ſitzen, Klagen, Antvvorten, Recht* vnd *Vrtheil* geben vnd nehmen ſollen, *in allen Sachen* vvelcherley die ſein, *groſs* oder *klein*, die *Leib, Guth* oder *eher* antvvorten ahne *Widerſprechen*, und ahne alles Hinderniſs gleicher vveiſe als der uorgenannte unſer lieber Ohem Hertzogk Rudolff der Elter ſelber kegenvvertigk vvohre, mith ſeinem ſelbeſt Leibe vnd daruber zvv Vrkunde end zvv einer gantzer Beſtetigung *geben* Wir dieſen *Brieff verſiegelt* mith unſerm Koniglichen *Inſigel* der geben iſt zvv *Prage* do man zalte nach Chriſtus Gepurt *Dreizehenhundert* Ihar vnd in dem *achten* vnd *virtzigſten* an der heiligen zvvelff Boten Tage Philippi vnd Jacobi an dem andern Jahre unſer Reiche.

Quod hodie pendet a Principis abſentis authoritate.

Datum Pragae 1348.

Digitized by Google

CAROLVS IV. Imperator inſtruit filios *Rudolfi* SAXONIAE Ducis, Imperii cauſa abſentis, poteſtate *regnandi Saxoniam* & cauendi iuſtitium an. 1348.

CAROLVS IV. Imperator, inſtruit RVDOLFI Sax. Ducis imperii cauſa abſentis ne ſit IVSTITIVM in Saxonia filios iuredicundo

W*ir* KARLL *von Gottes Genaden Romiſcher Konigk zvv allen Zeiten Mehrer des Reichs vnd Konigk zu Behem*, verjehen vnd thuen kunth offentlich mith dieſem Brieve allen denen die Ihnen ſehend, horendt oder leſent. Wann Wir des Hochgebornen RVDOLPHS Hertzogens zvv Sachſſen des heiligen Romiſchen *Reichs Ertzmarſchalch unſer's Firſten* vnd *lieben Ohemen* zvv allen Zeiten vvohl bedurffen, vnd ſeiner Kegenvvartigkeit vnd *Dineſtes* zvv unſerm vnd des *Reichs nutz* vnd *eheren* mith nichte entperen mögen noch vvollen, davon geſchicht das durch ſeines *Abvveſens Willen* ſein *Man*, *Ritter* vnd *Knechte*, *Burger* vnd andere gemeine *Leute* in ſeinem *Furſtenthumbe* Rechtlos bleiben vnd ſchvverlich beſchediget vverden, vnd das etliche Leute die den Rechten nicht geſtehen vvollen ſeinen Kindern den Hochgebohrenen RVDOLFFEN, OTTEN vnd VVENTZLAVV unſern lieben Ohemen ungehorſam ſein, und vor ihnen nicht thuen nehmen noch leiden vvollen, das Ihm ein *Recht* geben ſolte und haben diſs zvv einer helffrede, daſs die vorgenannten un-

unſere Ohemen bey ihres *Vaters Leben keine* LEHEN von dem Reiche empfangen haben vnd darum vvollen Sie nicht gepunden ſein, vor Ienen Recht zu thuen ader zu nehmen, des haben vvir angeſehen des vorgenanten unſers lieben Ohemes getrevven willigen vnd ſteten dinſt, denen er uns vnd dem Reiche offt unvordroſſenlich gethan hatt, vnd noch mith gantzem Vleiſſe thuet, alle Tage vnd auf die Rede das der vorgenannte unſer lieber Ohem ſeinen Kint vnd ihr Fürſtenthumb Landt vnd Leute unbeſchediget bleiben, So thuen vvir Ihn mith bedachtem Muthe, vnd mith Rath unſerer Fürſten vnd Herren, ſolche Genaden als hernach geſchrieben ſtehet, vnd leihen von unſerem *Koniglichen Gevvaldt* dem vorgenannten Hertzogen *Rudolff* dem jungern *Otten* vnd *Wentzlavven* ſeinen Kindern unſern lieben Ohemen ader einem unter Ihnen wehme Er das befihlet, gantze Macht vnd vorkommene Gevvaldt allem Gerichte zu ſitzen, die der vorgenannte unſer lieben Ohem ſelber ſitzen ſollten gleicher-vveiſs als Er daſelbſt kegenvvertigk vvehre, vnd alles das ſo geklaget, geantvvortet, geurtheilet, vnd gerichtet vvirdt, das ſol alle die chrafft haben, als es vor dem ehegenanten unſern Ohemen geſchehen vvehre, ahne Widerſprechen aller Leute vnd darüber zu Vrkunde vnd zu einer gantzen Beſtetigung geben Wir dieſen

autoritate imperiali,

quae Principis regnatoris ſolius,

Datum Pragae 1348.

ſen Brieff verſiegelth, mith unſerm Koniglichen Inſiegel der *geben* iſt zu *Prage* do man zalte nach Chriſtus Gepurt *Dreizehen hundert* Jare und in den *acht* und *vierzigſten* Jare an der heiligen zvvolff poten tage Philippi vnd Jacobi in dem andern Jare unſerer Reiche.

CAROLVS IV. Imperator confert *Saxoniae* Duci *ſaltum Francofurtanum* 1348.

CAROLVS IV. Imperator

Rudolfo Saxon. D.

oppignorat *foreſtum Francofurtanum* pro V. millibus florenis

W*ir* KARLL *von Gottes Genaden Romiſcher Konigk zvv allen Zeiten mehrer des Reichs und Konigk zu Behem* verjehen und thuen kunth offentlich mit dieſem Brievve allen denen die ihn ſehen, horen oder leſen, das Wir dem *Hochgepornen* RVDOLFF *Hertzogen zu* SACHSEN, *des heiligen Romiſchen Reichs Ertzmarſchalch* unſers lieben Ohemen und Fürſten umb nutzen getrevven und vleiſſigen *Dinſt*, denen Er uns und dem heiligen Reiche gethan hat *fünfftauſend Gulden* von *des Reichs vvegen ſchuldigk ſein*, und gelten ſollen darum ſetzen Wir Ihm und ſeinen, Erben zu einem rechten *pfande* ein den Forſt von *Franckenfurth* mit allen Rechten, Eheren, nutzen und gevvonheiten, die darzu gehoren, das ſie denſelben Forſt, mit allem Rechte und Zugehorunge haben halten und nutzen ſollen bis an die Zeith das Wir ader unſere Nachkommen an dem

Digitized by Google

dem Reiche Ihme die vorgenanten *fünff-tauſend Gulden*, gar und gentzlichen entrichten und bezahlen, mit Urkunt ditz Brievvs verſigelt mit unſern Konigl. Inſiegel der geben iſt zu *Prage* nach Chriſtus Gepurt *dreizehen hundert* Jar und in dem *achten und virzigſten* Jar an dem nechſten Donnerſtage nach Sanct Bartholomes Tage in dem dritten Jare unſerer Reiche.

Datum Pragae 1348.

CAROLI IV. *laudum* ſiue *ſententia*, cum conſenſu S.R.I. Principum lata inter *Saxoniae* Ducem; *Miſniae* Marchionem & Marchionem *Brandeburgenſem* de litigioſo caſtro *Vbigouia* an. 1358.

W*ir* KARLL *von Gottes Genaden Romiſcher Keiſer zu allen Zeiten mehrer des Reichs und Konigk zu Behem* bekennen und thuen kunth offentlich mit dieſem Brieve die ihnen ſehen oder horen leſen, Wenn die Hochgepornen RUDOLFF *Hertzogk zvv Sachſſen, des heil. Rom. Reichs Obriſter Marſchalck* an einem theile, und FRIDERICH, *Marggrave zu Meiſſen* an dem andern, unſere liebe Ohemen und Fürſten, ſolcher *Zvveiung* und *Kriegs*, die Sie unter einander um das Haus VBIGOVV und ſeine Zugehorunge bis an dieſe Zeith gehapt haben, gentzlih uf uns und zu uns gegangen ſein, und uns *volle* und *gantze Macht* gegeben

Carolus IV. Imperator rogatione RUDOLFI Saxon. D. & FRIDERICI Miſniae M. Controuerſiam de caſtro VBIGOV

gegeben haben; dieſelben Sachen mit dem *Rechten zu ſcheiden* vnd zu berichten, das haben Wir mit vvohlbedachtem *muthe*, mit rechter *Witzen* vnd mit *Rathe etzlicher Churfürſten* vnd auch anderer *unſer* u. des Reichs Fürſten und Getrevven vor ein *Recht geſprochen* und *funden* und ſprechen auch mit dieſem Brieve, ſinthdemahl der obgenante Unſer Ohem *Hertzogk* von *Sachſſen* das obgenante Haus *Ubigavv* in *Gevvaldt* und *Gevvehre* hat, und daſſelbige ſein Recht *eigen* und *Erbe* iſt, des ihme der Hochgeborn LUDVVIGK genant *Pomer* Marggraff zvv *Brandenburgk* des heiligen Reichs *Obriſter Kammerer*, unſer lieber Fürſte und Oheme, *bekennet*, das Er und ſeine Erben und Nachkommen Hertzogen, zu *Sachſſen* daſſelbige Haus mit allen Zugeherungen ahne aller Hindernüſs des obgenanden unſers Ohem, des *Marggravven* von *Meiſſen*, ruhelichen Innhaben und beſitzen ſollen, Auch finden und ſprechen Wir, das der obgenante Marggraff zvv *Brandenburck* die ehgenannte Vheſten VBIGAVV dem vorgenanten *Marggravven* zvv *Meiſſen* gentzlich ſol entvvehren, In aller der maſſe, als er Ihme dieſelbe *Vheſten* mit dem Lande zu *Luſitz vorſetzet* und *verpfendet* hat, mit des Hertzogen von *Sachſſen* Willen, ab Er das gethuen magk, mochte er aber das nicht gethuen, ſo ſoll Er dem ehegenanten *Marggravven* von *Meiſſen* ſo viel darumb thuen, das Er daran *genüge*; Wor aber das

cum conſenſu *Principum* (dem Fürſten-Gericht)

Definit. (Vrthel *finden*, ſententia *findung*)

Saxoniae D. retineat caſtrum,

ſed *Miſniae* Marchioni euictionem praeſtet M. Brand,

Digitized by Google

das der ehgenante *Marggraff* von *Branden-burgk*, das nicht thuen vvolte, ſo vvollen Wir der obgenante *Keyſer* und unſer Ohem der Hertzog von *Sachſſen*, mit ſampt unſern Ohemen dem Marggraven von *Meiſſen*, dem obgenanten Marggraven von Brandenburgk *ernſtlichen* darzu *halten*, das Er das vorgenante Haus *Ubigavv* gentzlich entvverre, und thue als vor begriffen iſt, mit *Urkunth* ditz Brievves *vorſiegelt* mit unſerm *Keyſerlichen Inſiegell*. Geben zu *Sultzpach* nach Chriſtus Gepurt *dreizehenhundert* Jhar darnach in dem *acht* und *funfftzigſten* am Sonnabend nach unſer Frauven Tage Wurtzvvey unſer Reiche des Romiſchen in dem dreyzehenden des Behemiſchen in dem zvvelfften und der Keiſerthumbs in dem vierdten Jare.

sub poena *executionis* a Caeſare & partibus expectanda.

Datum SVLZBACH 1358.

Per Dominum Imperatorem
Io. Eyſdeten.

CAROLI IV. proſcriptio *Wilhelmi* Ducis *Brunſuicenſis* an. 1363.

W*ir* KARLL *von Gottes Genaden Romiſcher Keyſer, zvv allen Zeiten mehrer des Reichs und* Konigk *zu Behem*, entbieten allen *Fürſten* geiſtlichen und vvertlichen *Graven*, *Freyhen*, *Dienſtleuten*, *Rittern*, Knechten, *Stedten*, Gemenden, und mith nahmen allen denen, den dieſer Brieff ge-

CAROLVS IV. Imperator

geweiſet wirdet, unſern und des Reichs Lieben Getrewen, unſere Genade und alles Guttes, Wir thuen *Euch* kunth mit dieſem Briewe, das wir zw achte gethan haben zu *Sprembergk* des neehſten Sonnabents nach Sanct Margarethen Tage den *Hochgepornen* WILHELMEN *Hertzogen zu Lüneburgk* von des Hochgepornen RUDOLFFENS Hertzogens zw *Sachſſen*, des heiligen *Romiſchen Reichs Ertzmarſchalcks*, unſers lieben Ohemen und Fürſten *Klage* wegen der dieſelbe *achte* uff Ihnen vor *unſern* und *des heiligen Reichs Hofgerichte* erklaget hat als recht iſt, dauon gepieten wir auch allen von *Gerichts wegen* und von unſer *Keyſerlichen macht*, das Ihr dem Ehegenanten *Echters Leib* und *Guth* behulffen ſeyet, als dicke das an euch gefordert wirdet, und auch denſelben *Echtern* wieder *hauſet*, *heget*, nach aus allen ewren *Schloſſern*, *Stedten*, *Landen* und *Gepieten*, und ihnen auch meidet und meiden heiſſet alle die Eweren mit allerley Gemeinkeit, und wehr die wehren, die das nicht antreten, zu denen wollen wir *heiſſen richten*, als *recht* iſt, mit *Urkunt* ditz Brieves *verſiegelt* mit unſers *Hofrichters* anhangenden *Inſiegel*. nach Chriſtus Gepurt *dreizehenhundert* und in dem *drey* und *ſechtzigſten Jhare* unſer Reiche des Romiſchen im achtzehenden, des Bohemiſchen im ſibezehenden und des Keiſerthumbs in dem neunten Jhare.

Wilhelmum LUNENBURGENSEM D. in cauſa cum SAXONIAE Duce, coram curia *Caeſaris & imperii*, Reichs Hofgericht, PROSCRIBIT & in PROSCRIPTUM. armat ordines imperii.

Datum 1363.

NUM.

NVM. V.

Comitis SVERINENSIS codicillus, quo WITTENBORG ciuitati indulget uſum *Iuris Lubecenſis* & ciuilis eademque priuilegia, quibus gaudet *Lubeca* an. 1323.

NOS GVNZELINVS *Dei Gratia Comes Suerinenſis* uniuerſis Chriſti fidelibus, quibus praeſens ſcriptum contigerit exhiberi, Salutem â Domino ſempiternam. Ab humanâ facilius elabuntur memoria; quae nec ſcriptis nec uoce teſtium aeternantur. Hinc eſt, quod natis & naſcituris uolumus eſſe notum: quod, cum matura deliberatione, noſtris fidelibus ciuitatis WITTENBORGK conſulibus totique eiuſdem ciuitatis communitati, idem *ius* LUBECENSE concedimus & donamus intra ciuitatem & extra & omne *ius ciuile* proprietatemque ac libertatem, quod uel quam ab *antiquo* a noſtris progenitoribus piae memoriae habuerunt in aquis, pascuis, agris, arboribus, ſicut illorum diſtinctio & diuiſio *nemorum, camporum, aquarum, pascuarum* ſe extendit eodem iure ſicut conſules de LVBECK & uniuerſitas ibidem cum bona tranquillitate libere perfruantur. Nec aliquis praedictos *conſules* noſtros de *Wittenborgk* & *communitatem*, ſub obtentu noſtrae gratiae, in co-

GVNZELINVS C. Suerinenſ.

indulget ciuitati *Witteburg.* uſum iuris *Lubecenſis* & iuris ciuilis intra urbem & foris in territorio eius,

eodem iure proprietate ac libertate praeſumat aliqualiter moleſtare. In cuius rei *teſtimonium* praeſens ſcriptum noſtri *ſigilli* robore duximus roborandum. Datum *Wittenburg* Ao. Domini *Milleſimo trecenteſimo uigeſimo tertio*, feria quarta Paſchae coram *teſtibus* infra ſcriptis Dominis Wiperto Lüzao milite, Wilhelmo presbitero uicario, in eccleſia *Wittenborg*, *Gerhardo* noſtro Notario & aliis pluribus fide dignis.

Datum 1323.

(*L. S.*)

Daſs dieſe abſchrifft mit dem wahren original aus manchen Buchſtaben beſtehend, einſtimmig, ich da zu Ambts halber erfordert, atteſtire., Wittenburg den 27ten Aprilis anno 1730.

Ich

(L. S.) Ernſt Dauid Blume,

Caeſar. iurat & immatriculati Notar. m. m.

NVM. VI.

FRIDERICI WILHELMI Ducis *Meklenburgici* Confirmatio priuilegiorum, ciuitati *Wittenburg* indultorum olim an. 1697.

Frid. Wilhelm. D. Meklenburg

V*on Gottes Gnaden Wir* FRIEDRICH VVILHELM *Hertzog zu* MECKLENBVRG *Fürſt zu*

zu WENDEN *Schvverin* und *Ratzeburg* auch Graff zu *Schvverin* der Lande *Roſtock* und *Stargard* Herr Thun kund und bekennen hiemit für Unſs und unſere ſucceſſores Regierende Hertzogen zu Mecklenburg. Alſs unſs die Ehrſame, Unſere Liebe getreue Burgermeiſtern Raht und gantze Gemeine unſer Stadt *Wittenburg* etliche alte Priuilegia und Begnadigungs Brieffe und darüber erlangte confirmationen ſo nach und nach von vveyl. Unſern Löblichen Vorfahren, *Regierenden Hertzogen zu Mecklenburg* Chriſtmilden Andenckens Ihnen ertheilet, producirer und danebſt unterthänigſt gebeten; Wir alſs Ihr jetziger rechter Nathürlicher *Landes Fürſt* und *Erb-Herr* Sie nicht allein bey ſolchen ihren alten privilegien Frey und Gerechtigkeiten zu ſchützen und zu handhaben, ſondern auch dieſelbige von neuen zu confirmiren und zu beſtätigen gnädigſt geruhen vvolten. Daſs vvir demnach in anſehung der unterthänigſten treuen dienſte die Sie uns vnd Hochermeldeten unſern Vorfahren allevvege geleiſtet und gethan auch hinfuhro leiſten und thun, in ſpecie auch daſs ſie uns die ſchuldige *Erb-Huldigung* ſo Wir uns biſs zu einer uns bequemen Zeit hiemit vvollen reſeruiret haben abſtatten und ſchweren ſollen, ihnen vorberegte ihre alte Priuilegia Frey und Gerechtigkeiten, wie ſie bis dahero in nieſs-

confirmat Priuilegia, *Wittenburg.* ciuitati indulta

lichen Gebrauche gehabt und noch haben, confirmiret und beſtetiget haben. Confirmiren und beſtetigen ihnen auch ſolche Priuilegia Frey und Gerechtigkeiten nochmals hiemit und in Krafft dieſes Brieffes vviſſendlich und vvollen, daſs dieſelbe in allen und ieden ihren Worten und Punčten, Articuln, Inhaltungen und Meinungen kräfftig ſeyn, ſtet, feſt und unverbrüchlich gehalten vverden, und mehr gemeldete Burgermeiſter, Rath und Gemeine in unſer Stadt Wittenburg und ihre Nachkommen ſich deren nach ihrer Nothdurfft gebrauchen und genieſſen ſollen und mögen, von uns, und unſeren Nachkommen und allen männichlichen unverhindert, vvie Wir ſie dann auch dabey genädigſt ſchützen und handhaben vvollen. Iedoch uns und mehr Hochermeldten Unſern Succeſſoren an unſer *Landes-Fürſtlichen Hoch-* und *Obrigkeit* und andere uns zuſtehenden *Herrlich-* und *Gerechtigkeiten* unnachtheilig und ſonſten einem ieden an ſeinen Rechten ohnſchädlich. Deſſen zu Uhrkund haben Wir dieſen Confirmations-Brieff mit unſern Furſtlichen Hand-Zeichen und Inſiegel bekräfftiget. So gegeben und geſchehen auff unſer Reſidenz und Veſtung *Suerin* den 12ten Augu-ſti nach Chriſti unſers lieben Herren und Seligmachers Gebuhrt im Eintauſend

Datum Suerin 1697.

Sechs-

Sechshundert Sieben und Neuntzigſten Iahre.

Friedrich Wilhelm,
(L. S.)

Concordat, quod atteſtor
ego
(L. S.) Ernſt David Blume,
Caeſar. Iurat. & immatriculatus requiſitus Notarius.
m. m.

NVM. VII.

ERNESTI Ducis BRVNSVICENSIS *Priuilegia* ſingularia, indulta HAMELENSI Ciuitati in re inprimis *iudiciaria* 1335.

In nomine Sancte et indiuidue Trinitatis, Amen:

D*ei gratia* ERNESTVS, *Dux de* BRVNESVVIC, uniuerſis tam poſteris, quam *modernis*, preſens ſcriptum uiſuris ſalutis incrementum. Cum omnia temporalia cum lapſu temporis absque ſcripto & teſtibus a memoriis hominum cicius elabantur, notum eſſe uolumus ſingulis & uniuerſis, quod nos ac heredes noſtri omnia Iura que ciuitas HAMELEN ſpecialiter hactenus inter ſe

ERNESTI D. Brunſu. *Priuilegia* indulta HAMELAE 1335.

ſe habuit, dicti ciuitati fauorabiliter relinquemus. Hee autem ſunt iura eiusdem *Ciuitatis*, que ſequuntur:

in re IVDICIARIA ciuitatis.

BVRMESTER eorum auctoritate & ex parte *Conſulum* habebit *iudicare* ſuper omne pretium *deſeruitum*, quod uocatur *Meynasne* uel *hüre* & ſuper animalia *pennata*, & ſuper *ueſtes abluendas*, & circa loca *ſepium* & ſuper quelibet *edificia*, item pro iuribus *ciuilibus* & *arbitrariis* inter ſe, que habuit hactenus *Ciuitas*. CONSVLES cum nuncio ſuo poſſunt inpignorare & iudicare habent pro turpibus & contumelioſis uerbis, & emendas, & iuramenta, & *Orveyde* ſuper talia delicta poſſunt admittere & accipere ſine delicti iudicii. Hem quemcunque pro debitis vel pro *honore* ſuo, uel pro fide ſua conſeruanda iacere, uel eſſe contigerit in ciuitate HAMELEN pre omnibus ſecure iacere & manere poteſt inibi, dummodo *Aduocato* ſignificetur. Item cuicunque ex petitione Conſules dabunt conductum intrandi ciuitatem, ſecure intrare poteſt cum uoluntate tamen Aduocati & fauore.

Inter *Burmeiſter* & *conſules* diſcrimen.

Tribus OPIFICVM *Innunge.*

Item omnes *Officiales* & *operarii manuales* habebunt officia ſua, que uocantur *Innige* a Conſulibus. Item ſi aliquod infortunium acciderit ex confractione *pontis*, uel in *aqua* quod dicitur *Grundröringe*, ſiue cum curribus uel nauibus citra longitudinem Ciuitatis, iudex illa bona non poteſt impetere, ſed homines, quorum bona ſunt, recolligent ea ſine delicto iudicii.

Gründfuhrung. Strandrecht.

Item

Item *thelonium* infra Ciuitatem tenet Ciuitas a *Prepoſito* & ab *Eccleſia* Hamelenſi in feodo. Item Officium *Schultheti* infra ciuitatem emit ciuitas pro *denariis* ſuis & tenet illud in feodo a prepoſito ipſum autem Officium habetur ad *correctionem* ſuper *cibaria*, & ſuper quasdam alias cauſas, in quo officio *Iudex* nullum ius habet. Item *ius ciuitatis* eſt, quicunque intrat uel intrabit ciuitatem, & manſit in ea uel manebit anno & *ſex ſeptimanis* absque querimoniis, ulterius a nullo poteſt impeti de aliquo iure uel ſeruitio, ſed pro libero habebitur. SCVLTETI munus

Item quicunque habet *monetam*, non debet *innouare* denarios, niſi cum *nouus Prepoſitus* habetur. Item *Milites* & *famuli* commorantes in ciuitate, tenentur ad *iura ciuilia* infra Ciuitatem. Item ſi *contentio* uel diſcordia fit inter aliquos *Burgenſes* uel de *percuſſione* vel *capillatione*, poſt emendam Iudicii reus dabit Conſulibus unam amam uini, & leſo marcam, & ad unum *annum ciuitatem* poſt ponet, & deuitabit, non intraturnus niſi per amicitiam Conſulum & leſi. Monetae non nouae, niſi mortuo *praepoſito* iure obligantur *forenſes* Iniuriae reales. Capillationes *rauffen*.

Item quicunque IVDEVS moratur uel morabitur in Ciuitate, nobis ad nullum ſeruitium tenebitur ſed ciuitati tenetur ad iura Ciuilia. IVDAEI ſunt Ciuitatis.

Item ciuitas *Hamelenſis* a nobis & noſtris heredibus in perpetuum erit libera ab omni exactione & petitione, ſed per ſuum arbitrium & bona uoluntate dabunt nobis Immunitas a tributis.

Digitized by Google

& noſtris Succeſſoribus quolibet anno in feſto Martini *quadraginta talenta* uſualis Monetae. Item nec nos nec noſtri ſucceſſores dictam Ciuilitatem infra *muros* ſtructura *caſtri* uel munitionis moleſtabimus, uel turbabimus, ſed ſemper ad profectum & honorem ſepe dicte ciuitatis efficaciter & fideliter intendemus. Vt autem hec omnia premiſſa rata et inconuulſa maneant, preſentem paginam ſigilli noſtri munimine in teſtimonium & cautelam duximus roborandam. *Datum* HAMELEN cum Burgenſes ibidem nobis facerent *fidelitatem*, *Anno Domini* M CCC. triceſimo quinto, ipſo die *Gordiani* & *Epymachi* martirum preſentibus famoſis & honeſtis uiris Iohanne de *Oldendorpe*, Winhero de *Adeleveſſen*, Luppoldo de *Wredene* & Ludolfo de *Olderdeshuſen*, *Miliitbus*, & quam plurimis aliis fide dignis.

definita 40. talentis.

Datum HAMELAE 1335.

Teſtes.

NVM. VIII.

CAROLVS IV. Imperator, *Saxoniae* duci *Rudolfo*, ob bene merita, ſpem facit DYSENBERGENSIS ciuitatis, ab imperio oppignoratae comiti de CLEVEN, an. 1362.

CAROLVS IV. Imperator

W*ir* KARLL *von Gottis Genaden Romiſcher Keyſer, zu allen Zeiten merer des Reichs und* Konigk *zu Behem*, bekennen und thun kunten offentlich mit dieſem Brieve allen denen die Ihnen ſehen oder horen leſen, wann

wann der Hochgeporne Her *Rudolff* Hertzogk zvv *Sachſſen* des *heil. Reichs Ertzmarſchalck* unſer lieber Ohem und Furſte Uns und dem heiligen Reiche in vorgangenen Zeiten mit groſſen trevven Arbeiten und Vleiſſe unverdroſſentlich zvv *Dinſte dicke* gevveſen und beygeſtanden iſt und noch ſtetiglich bereitt iſt, In aller unſern *Behegttikeit* und *Gebothe* unſern und des heyligen Reichs frommen und eheren zu vverten, meinen und wollen Wir Ihm vm Keiſerlicher Mildikeit und angeporner Gutte Ihme etzliche *ergetzunge* ſeiner *Dinſte* und *Arbeith* dieſe beſondere Genade zuthun, und thuen Ihme die mith vvohlbedachtem muthe mit rechter vviſſen mit vviſſen, mit *Rathe* unſer *Furſten* und *Lieben* getrevven genediglich mit dieſem Brieve in ſollicher maſſe, vvan der Edle *Johannes Grave* zu *Kleven* unſer Lieber getrevver, nach Gebote Gottes von dieſer Welt ſcheidet, das denne unſer und des heil. Reichs lieben getreuen, die Burgemeiſter der Rath und Burger gemeiniglich der Stadt *Dyſenbergk* mit den *Zehenaen*, dem *Gerichten*, dem *Zoll* daſelbſt, und ſonderlich mit dem *Zolle* uf den *Reyne* von derſelben Stadt mit allen *Lehen*, *Manſchafften*, *Rechten*, *eheren*, *Wirden*, *Zinſen*, Nutzen, Gulden, Renten, Dinſten, Wiltpenen und Gebieten und gemeinlich mit alle deme das darzvv gehoret, beſucht und unbeſucht vvie man das mit ſonderlichen Worten oder Nahmen be-

RVDOLFO Sax. D.

ob bene merita

facit ſpem Dyſemberg. ciuitatis

Digitized by Google

benennen magk, In allermaſſen und In aller Weiſs alſs Sie mit allen Ihren Zugehörungen dem *Edlen* etvvenne Dietrichen *Graven zvv Kleven* vor *Dreiſſigk tauſent Marck Lotiges Silbers* Kolner Gevvichte von ſeliger Gedechtnüs unſern Vorfahren an dem Reiche und auch ahn unſs veſatzt iſt, als Sie etvvenne *Adolff Grave* von *Berge* ſeliger Inne geſetzt hat, der obgenante *Rudolff Wentzla* ſein Bruder und Albrecht Ihr Vetter auch Hertzoge zu *Sachſſen* unſer lieber Oheim und Furſten, zu einem rechten *Pfande* von Uns dem heiligen Reiche und Nachkommen Romiſchen Keiſern und Konigen vor das obgenante Geldt *Dreiſſig*k *tauſend Marcklothiges Silbers* inne behalten haben, und das ahne allerley Hindernuſs und Wiederreden mit ſampt allen ihren Rechten, Erben geniſſen und geprauchen ſollen und mögen, als lange, bis das Wirr oder unſere Nachkommen an dem Reiche die obgenante *Stadt Dyſſenberg*k und alle Ire Zugehorunge von den obgenanten Hertzogen von *Sachſſen* und yren Erben vor des das ehegenante Geldt, vvieder ledigen und gentzlich löſen, davon gebieten Wir den egenanten den Burgemeiſtern dem Rathe und den Burgern gemeiniglich der Stadt *Dyſenbergk* und allen denen die In daſſelbe *Gerichte* und *Gepiete* gehoren, unſern und des Reichs Lieben getreuen Ernſtlich und Vheſtiglich bey Unſern und des Reichs Hul-

mortuo C. Cliuenſi

Hulden, daſs Sie alle und Ihr jezlicher beſondern zu Handten als der obgenante *Johannes* Grave zvv *Kleven* geſtirbet, und es die obgenanten *Rudolff Wentzla* vnd *Albrecht* Hertzogen zvv *Sachſſen* und Ire Erben oder yemandt von Irentvvegen mit Iren Redelichen Brieven an ſie fordern und begeren In pfandes Weiſe, und zu dem abgenauten Ihrem Gelde *Dreiſſigk tauſent Marck lottiges Silbers* und auch der Loſung als hievor begriffen iſt, gewöhnliche Huldunge und aide thuen und des auch ob es noth iſt Ihre Brieve geben und ſich auch denne mit der obgenanten Stadt Dyſenburgk dem Zolle und Zehenten daſelbſt und ſonderlich dem *Zolle* uff dem *Reine* allen Irem *Gepiete*, Gerichte Iren Beſchirmungen, Dienſten und Zugehörungen als Sie uns und dem heiligen Romiſchen Reiche pflichtigk und verbunden ſeint und vor Alters gethan haben ahn die obgenante unſer Ohem und Furſten die Hertzogen von Sachſſen und Ire Erben und ahn niemandt anders keren, haben und halten ſollen ohne Wiederrede und ahne alles Hindernuſs und ſich dawieder nicht ſetzen inn keinerley Weiſe als lange bis Wir oder unſere Nachkommen an dem Reiche Sie von Ihnen vor das obgenante Geldt vvieder gentzlich geledigen und geloſenn, und fur baſs mehr gepieten Wir auch, von Keiſerlicher macht und von rechter vviſſen allen unſern und des heiligen Reichs Lieben getrevven undt Unterthanen

thanen, und ihr itzlichen beſondern In vvelchen Eheren, Wirden oder Weſen die ſeint Geiſtlichen und Wertlichen Ernſtlich und Vheſtiglich bey unſern und des Reichs Hulden das ſie die obgenante Rudolffen *Wentzeln* und *Albrechten* Hertzoge zvv *Sachſſen* und Ire Erben unſer lieben Ohemen und Furſten an den genaden, die Wir Ihnen als davor geſchrüben iſt, gethan haben, nicht irren, hindern noch betrubenIn deihn vveiſs, Sondern Ihnen darzvv getrevvlichen und nutzlich behulffen ſein, und ſie auch von unſer und des Reichs vvegen dabey beſchirmen und genntzlich behalten, und vvehre yemandt, der vvieder dieſe kegenvvertigen unſer Keiſerliche Brieve Ichtes frehentlichen theten In deihne vvis, vvehr der vvehre, der ſo zu Handt und als dicke das geſchicht, in unſer und des heiligen Reichs ſchvverliche Ungenade gefallen ſein, und darumb zu ein penen und buſſen *Dreiſſigk marck lottiges Geldis* verfallen ſein, die halb Inn unſer und des heiligen Reichs *Kammer* und halb den obgenanten unſern Ohemen und Furſtin den Hertzogen von *Sachſſen* und Iren Erben ſollen gefallen und ahne allen abſchlagk gentzlich gebuhren. Mit Urkunt ditz Brieves vorſiegelt mit unſer *Kaiſerlichen Majeſtet Inſiegell* und geben *zvv Prage* nach Chriſti Gepurt *Dreyzehen hundert* und in dem *Zvvei* und *Sechzigſten* J●e an unſer Fravven tagk den letzten un-

Datum Pragae 1326.

unſer Reiche in dem Siebenzehenden und des Keiſerthumbs in dem achten Jahren.

NVM. IX.

CAROLVS IV. imperator *reuocat*, ex Conſilio ordinum S. R. I. codicillum, quo *comitem* de *Padberg* liberum adpellauerat, in damnum archiepiſcopi COLONIENSIS, cui omnes *Comites Angriae* & *Weſtphaliae* addicti alias, nexu clientelari an. 13--.

Wir KARL *von Gotes Genaden Romiſcher Keyſer, zu allen Zeiten Merer des Reichs und Konig in Boheim*, tun kund offentlich &c. Alleine Wir von Unſs Keyſerlichen Genaden ſolich Briefe damit der Ervvirdige Wilhelm Ertzbiſchove zu *Kolne* des heiligen Romiſchen Riche in Italien *Ertzcantzler* unſer lieber Furſte undt Andechtiger undt ander ſeine Vorfaren Ertzbiſchove daſelbſt zu *Coln*, von Romiſchen Keyſern und Konigen Unſern Vorfaren begenadet ſein auch beſteriget haben, darinne geſchrieben iſt, daſs niemand in denn Hertzogtum zu *Engers* undt *Weſtphalen* nur egenanten *Ertzbiſchove* zu *Coln* der zu tzeiten do iſt, *freyn Graſen* machen *Creyren*, undt die *Belehn* ſol daryn, wie

CAROLVS IV. Imperator, in Angria & Weſtphalia Comites, ſine conſenſu *Colonienſis* archiep. nequit facere liberos

wie auch ettlich *freyen Grafen* die vormals zu dem egenanten *Hertzogthum* von uns gemacht, *Creyret* undt *belehent* wurden, wider ſoliche Briefe die Wir dem egenanten *Ertzbiſchoffe* beſteriget haben als davor begriffen iſt mit rechter *Witzgen* undt *Keyſerlicher macht* haben *vviderruffet,* So iſt doch für Unſer Gegenwertikeit komen Johan von *Padberg* des egenanten Ertzbiſchoffs von *Coln Dienſtman* undt hat Uns gepieten: Daſs Wir In zu einem *freyen Grafen* zu *Padberg* machen undt davon *belehen* geruchten undt wenn Wir zu den Zeiten do der egenante Johanes Uns um ſotane *Gravſchaft* undt Belehnhunge bat, ſolche Briefe die Wir vormals darüber dem egenanten *Ertzbiſchoffe* geben hatten, *undechtig* waren, ſo dauchte Uns desſelben Johanes Bite redlich ſein undt erhorten die und machten yn zu *eynen freyen Grafen* nach *Laute* der *Briefe*, die Wir in doruber alſo haben gegeben, doch ſein wir ſeit der Zeit redlich undervveiſet vvie daſs der obgenante *Johan* zu ſchaden dem egenanten Biſchof undt ſeiner Kyrchen uns umb ſolche Genade gebeten hat, wann ym vvohl *vvizzenlichen* was, daſs wir vormals dem egenanten *Ertzbiſchofe* ſolich *Briefe* dar er ſotane *freye Grafen* machen undt belehen mag, hetten beſtetigt. Dorumb nach *Rat* unſer *Furſten, Grafen, Freyen undt Herrn vviderruffen* wir mit rechter Wiſſen undt Keyſerlicher Machte Volkomenheit, alle ſollich

Ideoque creatum per ſub & obreptionem.

caſſat,

Idque conſenſu ordinum S. R. I.

ſollich *Briefe*, der egenanten *freyen Graffſchaft* undt Verleiunge do Wir den obgenanten *Johan* gegeben haben, undt wollen daſs ſie undt alle die ſachen die er von wegen derſelben Briefe hat getan evvicklichen *kein craft noch macht ſullen haben* noch gevvinnen in dhiene vveis geben zu Nürenberg Am aller Seelen Tag. Datum Noribergae.

NVM. X.

BERNHARDI & HENRICI, Ducum *Brunſuicenſium Priuilegia* plura, indulta ciuitati HAMELAE in uario iurium ſingularium genere an. 1407.

In nomine Sancte & indiuidue Trinitatis, Amen.

Dei gratia BERNHARDVS et HINRICVS fratres *Duces de* BRVNSVVICK & LVNEBORCH uniuerſis tam poſteris quam modernis preſens ſcriptum uiſuris ſalutis incrementum. BERNARD. & HENR. DD. *Brunſuic.* Cum omnia temporalia cum lapſu temporis abſque ſcripto & teſtibus a memoriis hominum cicius elabuntur, notum eſſe uolumus ſingulis & uniuerſis, quod nos ac noſtri Heredes omnia Jura, que ciuitas *Hamelenſis* ſpecialiter hactenus inter ſe habuit, *dicte ciuitati* fauerabiliter relinquimus. Hec autem ſunt iura eiuſdem Ciuitatis, que ſequntur. *Hamelenſibus* Priuilegia dedit in a) iure dicundo rerum *Burmeiſter* eorum auctoritate, & ex parte *Conſulum* habebit iu-

iudicare ſuper omne *pretium* deſeruitum quod uocatum *Meynasne* vel *hure*, & ſuper animalia *pennata*, & ſuper *ueſtes* abluendas & ſuper loca *ſepium*, & ſuper quelibet *edificia*. Item pro Iuribus *ciuilibus* & *arbitriis* inter ſe, que habuit hactenus ciuitas, *Conſules* cum ſuo nuncio poſſunt *impignorare* & iudicare habent pro turpibus & *contumelioſis uerbis* & *emendas*, & *iuramenta* & *Orveyde*, ſuper talia delicta poſſunt admittere & accipere ſine delicto iudicii. Item quemcunque pro *debitis* uel honore ſuo uel fide ſua ſeruanda iacere uel eſſe contigerit in ciuitate *Hamelenſi*, pre omnibus *ſecure iacere* & manere poteſt inibi, dummodo *Aduocato* ſignificetur. Item cuicunque ex petitione Conſules dabunt *conductum* intrandi *Ciuitatem* ſecure intrare poteſt, cum uoluntate tamen *Aduocati* & fauore. Item omnes Officiales uel Operari *manuales* habebunt Officia ſua, que uocantur *Vnninge* a Conſulibus. Item ſi aliquod infortunium acciderit ex confractione *pontis*, uel in aqua, quod dicitur Grundröhringhe, ſiue cum *Curribus*, uel *nauibus* circa longitudinem Ciuitatis Iudex illa bona non poteſt *impetere*, ſed homines quorum bona ſunt, *recolligent* ea, ſine delicto Iudicii. Item *theolonium* infra Ciuitatem tenet Ciuitas a Prepoſito & Eccleſia *Hamelenſi* in *pheodo*. Item officium *Schulteti* infra ciuitatem emit ciuitas pro denariis ſuis, & tenet illud in pheodo a *Pre-*

multiplicium

iniuriarum

Oruedae.

b) aſyli in urbe.

c) tribuum Innuge

d) Strandr.

e) telonio-rum ſub feudorum.

„*Prepoſito.* Ipſum autem Offici-
„um habetur ad correctionem ſuper *ci-* f) politiae
„*baria* & ſuper quaſdam alias cauſas, in
„quo Officio nullum Ius habet Iudex.
Item Ius eſt *ciuitatis* quicunque *intrat*, in-
trabit ciuitatem & manſerit uel manebit in g) prae-
ea anno & *ſex ſeptimanis* absque queri- ſcriptio
monüs, ulterius a nullo poteſt impeti de anni & 6.
aliquo iure uel ſeruitio ſed pro libero ha- hebdomadum.
bebitur. Item quicunque habet *monetam* h) monetae.
non debet innouare denarios, niſi cum
nouus Prepoſitus habetur. Item *Milites* & i) militum
famuli commorantes in ciuitate tenentur
ad iura ciuilia infra ciuitatem. Item ſi
contentio uel diſcordia fit inter aliquos
Burgenſes, uel de *percuſſione*, uel de *capilla-* k) realium
tione poſt *emendam Iudicii* dabit Conſulibus iniuriar.
unam *amam uini*, & leſo *marcam*, & ad
unam annum ciuitatem poſtponet & deui-
tabit non intraturus, niſi per amicitiam
Conſulis & leſi. Item quicunque *Iudeus* l) Iudaeorum
moratur uel morabitur in ciuitate, nobis
ad nullum ſeruicium tenebitur, ſed *Ciui-*
tati tenebitur ad jura ciuilia. Item ciuitas
Hamelen a nobis & noſtris heredibus in
perpetuum erit libera ab omni *exactione* & m) immunitatis.
petitione ſed per ſuum arbitrium & bona
uoluntate dabunt nobis & noſtris ſucceſ-
ſoribus quolibet anno in feſto *Martini qua-* Excepto
draginta talenta uſualis *monete*. Item nec cenſu.
nos nec noſtri ſucceſſores dictam *Ciuita-*
tem infra muros ſtructura caſtri uel muni-
tionis moleſtabimus; ſed ſemper ad pro-

Digitized by Google

ſectum & honorem dicte ciuitatis efficaciter & fideliter intendemus. Ut autem haec omnia premiſſa rata & inconuulſa maneant, preſentem paginam ſigilli noſtri munimine in teſtimonium & cautelam duximus roborandam. Datum *Hamelen* cum Burgenſes ibidem nobis facerent fidelitatem anno Domini milleſimo CCCC. ſeptimo, ipſo die beatorum martyrum Coſme & Damiani. *Teſtes* huius rei ſunt nobiles Otto de *Halumund*, Eifridus *Bock* Droſte tho *Halumund*, Iohannes & Gerhardus de *Wetberghe*, Eifridus de *Rutenberghe* Milites. Wullebrandus & Iohannes *Knieghen* fratres, Wernerus de *Alten*, Borhardus *Knieghe*, Euerhardus de *Alten*, Ludolfus *Kuze*, Heine de *Werdere*, famuli.

Datum *Hamelae* 1407.

Teſtes.

NVM. XI.

Praefecti praetorii imperialis IOHANNIS, *Burggrauii Magdeburgici* & *Comitis* de *Hardeck* ſententia, *Sprembergae* lata inter Ducem *Saxoniae* RVDOLFVM & WILHELMVM Ducem *Brunſuicenſem*; in qua ducatus *Luneburg* & *Hannouer* adiudicatur Saxoniae duci, an. 1363.

IOANNIS Keyſerl. Hofrichters ſententia.

Wir IOHANNES *Burg-Grave zvv Magdeburg, Grave zu Hardecke* des allerdurch-

durchlauchtigſten Furſten und Herren Herren KARLES, Romiſchen Keyſers und Konigs zvv Behem, HOFE RICHTER Entpieten allen *Furſten*, Geiſtlichen und Wertlichen, allen *Graven*, allen *Freihern*, allen *Dienſtleuten*, allen *Rittern* und *Knechten*, allen *Stedten*, *Merckten*, allen *Richtern*, *Voigten* und *Amtleüten*, allen *Burgermeiſtern*, *Rathleüten*, *Bürgern*, und allen andern wor an welchen Stedten Schloſſern oder enden die geſeſſen ſeint, denen dieſer Brieff gezeiget wirdet, unſern Grus und alles guttes, wir thuen euch kunt, daſs Wir *ſaſſen zvv Gerichte* ahn *unſerer* ehegenanten *Herrenſtadt*, des *Keyſers*, In der Stadt *Sprembergk* daſs vverdet der Hochgeborner Furſt und Herre Hertzog *Rudolff* von *Sachſſen*, des heiligen Romiſchen Richs *Ertzmarſchalck* vor unſs, als Er das mit geſammet Urteil und rechter klage ervolget, und erklaget hat, In nutz und Im gevvehr geſazt uff den Hochgebohrnen Furſten Hertzogk *Wilhelmen* von *Lunenburgk*, das iſt uff das Hertzogthumb *Luneburgk*, uff die Stedte *Luneburgk* Stadt und Hauſs uff *Hannover*, *Bleckte*, *Winſſen*, *Staden*, *Dannenberge*, *Zelle*, uff das Hauſs *Snakenburg* uff alle andere ſeine Burger und Stedten, Dorffer, Hove und Gutter, vvor die alle ſunderlich gelegen ſeint, und vvie Sie nahmen habenn mit allen Ihren zugehornus mit allen *Herſchafften*, *Lebenſchafften*, *Manſchafften* und

qua Duci Electori Saxoniae

Spremberga

Ducatus Luneburg & Hannouer

und *eigenſchafften*, die zvv demſelben *Hertzogthume* gehören, Landen, Leüten und guttern, mit farender und ligender haben beſucht und unbeſucht, und Wir ſetzen deneſelbigen Hertzogen von *Sachſſenn* mit chrafft diz *Brieves* Inn nutz und Gevvehre der Vorgeſchriebenn des *Hertzogthumbs* Herſchafften, Lehen, Lehenſchafften, Manſchafften und aigen aller Stedten Heuſer, Dorffer, Lande, Leute und Zugehorungen farender und ligender Habe, beſucht und unbeſucht, und gepieten allen denen die daſſelbe *Hertzogthumb* ſeine Herſchaften, Lande, Leute Gutter und Zugehorunge, als davor geſcrieben iſt, Inne haben, daſs ſie dem obgenanten Hertzogk *Rudolffen* von Sachſſen damit wartende ſinndt, und Ihn auch und niemandt anderes nehmen haben und halten und achten, vor einen *rechten Herren*, und Ihme ahne Widerrede *hulden* und *ſchvveren*, vven Er es oder yemands von *ſeinetvvegen* an *Sie vordert*, und vvehr die vvehren die ſich davvieder ſetzen und des nicht theten, die theten ſehre vvieder unſern Herren *dem Keyſer* und des heiligen Romiſchen Richs Recht, und Wir wollen auch darümb zvv ihnen *richten* als *recht* iſt, Ime iſt auch vor Uns mit geſampten *Urtheil* ertheilet, was Er und alle ſeine Helffer thuen an demſelben *Hertzogthumb*, Herſchafften, Landen, Leuten, Guttern und zugehornus daſs Sie daran nicht freyerln

adiudicatur,

cum potestate, ducatum ſibi adſerendi bello,

verln wieder dein *Gerichte*, noch wieder deinen *Landtfriede* zu dheinweis, Sondern daſs er deſſelben *Hertzogthumes* Leüte und Gutter welcherley Sie wehren magk angreiffen, In allen Stedten und ahn allen *enden*, wor Er und ſein Helffer vvollen und mögen, es ſey mit *pfenndung* oder *ufhebung* und vvie Ihme das allerbeſte vvirdet fugen, davon *gepieten* Wir Euch allen und eine jzlichen beſondern von *Gerichtsvvegen* als *Urtheil* iſt, und von Unſers obgenanten Herren Gevvalt, des *Keyſers*, das Ihr demſelbigen Hertzogen *Rudolffen* zvv Sachſſen ſchirmet nützlich und getrevvlich und Ihm auf ernſtlich *behülffen* ſeyet, es ſey mit *pfände aufhaltunge* oder ſonſten, vvie Er das ahn Euch fordert zu dem obgenanten Hertzogthumb, und allen ſeinen erklagten Herſchafften, Landen, Leuten und Guttern und Zugehorungen, als davor geſchrieben ſtehet, vvann und vvie dicke Ihr darumb vverdet gemahnet, und vvehr die vvehren die das nicht enteten, die vvehren und theten ſehre vvieder des heiligen Romiſchen *Reichs Recht* und Wir vvollen auch darumb zu Ihnen *richten*, als recht iſt, des zvv *Urkunth* geben Wir Ihme mit' *Urtheil* dieſem Brieff verſiegelt mit des *Hofgerichts* anhangenden Inſiegel Nach Chriſtus Gepurt *Dreyzehenhundert* und Inn dem *Drey* und *ſechzigſten* Jahren an der heiligen Apoſteln Tagk als ſie in die Weldt geſandt vvorden.

fide des Hofgerichts-Siegels.

Datum 1363.

NVM. XII.

Comitum de EBERSTEIN Sponſio libertatis & ſecuritatis urbis HAMMELAE an. 1379.

Von *Godes Gnaden vvy* IVNCHER HERMEN unde IVNCHER BEREND, ſin Broder, Greven tho EVERSTEYN Greven *Hermans* Söne, deme Gott gnade, bekennet in düſſen Breve un betüght openbarr, das vvy hebben *verlobet* un *verſchvvoren* mit upgerichteten *Vingheren*, un mit *ſtanenden Oden*, de vvyſen beſcedene Menne den Rath to *Hamelen*, un de gantze Stadt to Hameln, un de *Borghere*, un alle öre gut, un an öre *Meygere*, un all de ſe mit Rechte verdeyhedhingen möghen nümbermehr öre Vygend to vverdende, noch nicht teghe ſe to Donde dat *ön ſcedelick* ſey. Ocken ſcöle wie, nach en willet nümbermer nene *Anſpracke* don, noch andeghedinghen, de yenne, de ſeck vrykofft hebben, van unſen *Bolen Greven Otten* von EVERSTEYNE, deme Gott gnade, oder van unſem Veddern, *Junchern* Hermanne ſyne *Söne*, de mit ön to *Hameln* vvonachtig ſind to duſſen Eyd, un en ſchölet ok nümbermer teyhen ſe don, dat ön ſchädelick ſy. To örer betuginghe dat vvy dyt halden vvillen ſtede un vaſt ſo hebbe vvy unſe *inſeghel* beyde gehenghen an düſſen Breff Dat. Ao. Dni. MCCC. Septuageſimo nono, in craſtino beati Luce Euangeliſte.

NVM.

Digitized by Google

NVM. XIII.

BERNHARDI & HENRICI ducum *Brunſuicenſium priuilegia*, indulta ciuitati HAMELEN an. 1407.

Im Nahmen der Heyligen und unzertrenneten Dreyfaltigkeit, Amen!

Von Gottes Gnaden Wir BERNHARD und HENRICH, Gebrudere, Hertzogen ZU BRAVNSCHVVEIG und LVNEBVRG allen und jeden, ſo vvohl denen kunfftigen als gegenvvärtigen, ſo dieſen gegenvvärtigen Brieff ſehen vverden, entbiethen Wir alle Gnade und heyl. Nachdem alle zeitliche Dinge, ſo nicht in Schrifften und durch Zeugen verhandelt vverden, ſo viel deſto eher nach der Zeit aus der Menſchen Gedächtnus entfallen, Als thun Wir und unſere Erben allen und iedermanniglich hiemit kund, daſs Wir und unſere Erben alle und iede Rechte, die die Stadt *Hameln* biſs anhero unter denen *Graffen* von EBERSTEIN und auch unter denen Durchlauchtigen Furſten, Hertzogen zu BRAVNSCHVVEIG, gehabt haben, vorbemeldeter Stadt vollenkomlich und mit Gnaden vvollen *nachlaſſen* und beſtaetigen. Dieſe nachfolgende aber ſind die Rechte dieſer Stadt.

BERNHARDVS & HENRICVS DD. *Brunſuicenſes*, HAMELAE, ſubiectae C. de EBERSTEIN & D. *Brunſuicenſis*.

Zum erſten vvelcher Herr, der da hat die *Voigdtey* bemeldter *Stadt*, derſelbe ſoll und

indulgent Priuilegia

a) intuitu VOGTIAE in urbe.

und mag daſelbſt einen *Voigd* ordnen und ſetzen, der Rath und Burger aber moegen ſetzen und ordnen einen *Fronen* oder *Pedellen*. All derjenige der durch den *Fronen* zu Gericht gelahden wird, und verziehen zu kommen, fur ſolch *Veracht* ſoll er dem Richter *vvedden Sechs Pfennige*, und ſoll andervverts geladen vverden. So er dan *abermahl* nicht kombt, ſoll er abermahls dem Richter *6. Pfennig* geben, und ſoll ihn zum *dritten* mahl citiren. So er dan abermahls auſſenbleibet ſoll der Richter befehlen dem *Fronen* dem Klaeger *Pfande* oder *Burgen* zu ſetzen, und ſoll dem *Richter* vvie vor *Sechs Pfennig* vvedden. All derjenige aber, der den andern verletzet oder gibt Ihme einen *Streich*, den man nennet einen *Dumſchlag* ohne *Bluthrunſt*, der felt in poen *Vier Schilling* und *Zvvey Pfenning*, davon kombt dem Richter *Drey Schilling* und ſechs Pfenning, dem Beleidigten aber *Acht Pfennig*. Wo aber *Bluthrunſt* folget, ſo iſt er ſchuldig dem Richter *Sechtzig Schilling* zu *Brüchen* und dem Vervvunderen Zvvoelff Schilling zu *Wehrgeld*. Ferner ſo iemand uber ſolche Verletzung verklaget wird (*Todtſchlag* aus beſcheiden) der kan nicht geachtet vverden, es geſchehen dan ſolche Verletzung oder Verwundungen mit *ſcharffer Wehr*, die genennet vverden *Eggevvapen*. VVeiters ſo iemand umb dergleichen Vervvundung vvillen angeklaget vvird, der kan mehr mit

b) neglectus *fatalium*, *6. Pfenningis* luendus.

ſemel, iterum, tertio.

c) mulcta im *Dumſchlag* & *Bluthrunſt*.

Bruch, iudici. *Wehrgeld* parti.

Eggewaffen.

mit ſeinem *Recht* entgehen, denn als ihme der *Richter* und *Klaeger* mit *Zeugen* ubervveiſen. Item vvo vor den Richter ungebuhr oder *unförmlich Gericht* undt *Parlament* geſchicht, undt vvo denn der Richter den ungenandten darum anrehdet, ſo felt derſelbe in *6. Pfenning* Straffe. Da auch iemand unvviederruffen oder unrecht *Urtheil* vor dem *Richter* findet, ſo dan auf unvvandelbahren Fuſſe ſein Recht oder Beſte gegen denſelben funden vvurde, ſo vervvircket gleichergeſtalt dem Richter *Sechs Pfenning*. Item ſo iemand umb ein *ungerecht* vom Richter zu *Drey mahlen* beſprochen vvird, und er dem Richter nicht antvvordtet oder BVRGEN ſtellen vvird ſo offte ihn der Richter *overhäre* nach dem *dritten* mahl anrehdet, ſo offt iſt er in die poen der 6. Pfenning verfallen. Item ſo iemand *zorniglich* oder freventlich vom *Gerichte* entvveichet, der ſich vor Gerichte hat *dingpflichtig* gemachet, und vvird durch den *Frenen* geruffen und ſolches Zorn und Unmuth ubervvunden vvird, *vveddet* dem Richter ſechs und dem Klaeger 12. Schilling. So aber iemand ungelahden *ſchlumps vveiſe* vor *Gerichte* kommet, nicht von dem *Fronen* beruffen, ſo denſelben der Richter vvorum bedinget, ob er dem *Richter* auf ſeine *Anklage* nicht andvvordtet ſondern *ſchlicht* davon vveichet, der vervvircket keine poen, noch *vveddet* dem Richter nichts.

d) ſi *iudex* male iudicauerit.

e) *ter* citatus, ſi non comparuerit.

f) ſi fregerit *guarandam*.

Wedde
1) iudicis
2) partis

g) *non* citatus?

nichts. Item ob iemand vor dem Richter *klaget*, vnd ſich auf *zeugniſs* beruffet, vnd ihme *Zeugen* zugelaſſen vverden der ſoll zur Stund, vvo er kan, ſeine *Zeugen* vorſtellen, So er die nicht in *14. Tagen* und alſo *in 6. Wochen* vorſtellet, und die daruber laeſſet verflieſſen, und keine Zeugen vorſtellen kan, der *vveddet* dem Richter *Sechſſig Schilling* und dem Klaeger *12. Schilling*. Item vvo zvvey oder drey eine *übelthat* begangen, und ihrer *keiner klaget*, den kan der *Richter zu klagen nicht dringen*, ſondern der *Frone* der Stadt ſoll denſelben uber ſolche That *in plebiscito*, das man nennet *Echte Ding vvrögen* und *anklagen*, und ſolche *Echte Ding* vvird *drey mahl* im Jahr gehalten, nemblich den negſten Montag nach dem achten Tage zu *Paſchen*, dem negſten Montag nach dem achten zu *Pfingſten*, und dem nechſten Montag nach dem *heiligen drey Konigen*, und welcher Burger nicht erſcheinet, zu ſolchem *Echten Dinge*, es benehme ihn den rechtmeſſige und offentliche echte Noth, der vervvircket *Seehs Pfenning* Straffe. Item da iemand aus *Unglück* oder ſonſt einigen andern Unfall einen *Todtſchlag* beginge, ſo der wird begriffen, ſoll er am Leben geſtraffet werden, ſo er aber entkeme, und *flüchtigen* ausſetzete, ſoll dem Richter *Sechzig Schilling vvetten*, und ſoll des Entleibeten *Frauen* und *Erben* fur ſolche Ubelthat der Richter nichts mehr nehmen. Item ob iemand

h) in *teſtibus* ſiſtendis negligens *mulctatur*; cauſam non amittit.

i) accuſatio publica des *Fronen* im Echteding *Wrögen*.

k) judicium *ter quotannis*.

l) homicidium luendum 60. *Schilling*.

mand einen fremden *Gaſt* um *Schuld* willen anhalten wolte, und koente den *Richter* nicht haben, der mag mit den *Bürgern* Ihn ſo *lange anhalten*, biſs er das *Gerichte* haben kan und mag, und das ohne Verletzung des Richters. Item ob uber der *Voigtey* durch iemand Unrecht oder Gevvalt begegnet, Solche Gevvalt ſoll der *Frone* der Stadt zum *Echten Dinge*, wo der Beklagte gegenwartig iſt, anklagen, vvo nicht, ſoll er ihn citiren dazu, und ſeine Antvvort anhöhren. Item wird iemand vor dem *Echten Dinge* vom *Frohnen* beklaget, der mag *Echte Dinges* Friſt, als *Sechs Wochen* bitten, und die kan oder mag ihm der Richter nicht weigern. Item ob iemand einen umb Schuld vvillen anhelt, und der arreſtirete vergleichet ſich mit dem Arreſtanten oder Klager, der mag vvohl *ohne des Richters Uhrlaub* davon gehen. Item begebe es ſich, daſs von ungefähr ein *Gaſt* oder *Wandersmann* in der Stadt *verſtürbe* ohne Erben, ſoll der Richter deſſelben *Güther* in der *Herberge*, darinnen der geſtorben arreſtiren *Jahr* und *Tag*, das iſt anno & *ſex ſeptimanis*, So dann mitler Zeit kein rechter *Erbe* kombt, der ſolche Guther fodert, ſoll und mag der Richter ſolche *Güther vvegnehmen*. Item alle *Schulden*, die ſich nicht uber *einen Schilling* verſtrecken, dar ſoll und mag der *Frone* uber richten, aber alle andere groſſere Schulden gehoren ins *Gerichte*. In

m) cuſtodia priuata debitoris.

n) Si *Vogtius* male iudicauerit.

o) *Echteding* terminus Saxonicus.

p) *relamatio* arreſti.

q) *heres* peregrini *fiſcus* poſt terminum Saxonicum

r) iurisdictio *des Fronen*.

In allen dieſen vorerwehnten Fällen welche Sachen vor dem *Voigte* verglichen und vertragen, der da *Gericht* ſitzet in der *Banck*, die ſoll auch vor dem *Ober-Richter* (als dem Rath) verglichen und vertragen bleiben. Alle dieſe vor erzehlte Sachen gehören vor den Voigt und Voigdding, daſs aber dieſelben nicht *vergeſſen*, ſondern ſtet und feſt in der Stadt *Hameln* gehalten werden, und von uns oder unſern Erben nicht ſollen geendert werden, als haben Wir dieſen Brieff zu mehrerer Sicherheit und Zeugnüſs durch unſere anhengende Inſiegel zu befeſtigen und zu beſtärcken nothdürfftig geachtet. Geben zu *Hameln*, als die Burger daſelbſt uns huldigten, im Jahr des Herrn MCCCCVII. am Tage der heyligen Märtyrer Coſme und Damiani. Zeugen dieſer Sache ſein geweſen, der Edle Otto von *Hallermund*, Eifriedt *Bock*, Droſte zu Hallermund &c.

s) *Vogtii* iurisdictio.
t) Senatus *Oberrichter*.

Datum *Hamelae* 1407.

Teſtes.

NVM. XIV.

BERNHARDI & HENRICI ducum *Brunſuicenſium* priuilegium *Hamelenſi* ciuitati indultum, in emendo uendendo uina, in urbem illata. *An.* 1407.

WY BERENDT und HINRIC von Godes gnaden *Hertogen to* BRVNSWIC unde to

LV-

LUNEBORGH, bekennen openbahr in düſſem Breve, dat Wy ümme ſünderliker Gnade willen unſe Leven Getrüen Börgermeſtere unde Rad tho *Hameln* begnadet hebben unde begnaden in Macht düſſes *Breves* alſo, wen ſe tho der Stadt *Behoff* in *örem Kelre behöven* Wyens, we denne unſe Strate *Buvveden*, unde den to *Kope* dar uppe der Strate vörde, dat ſe öme den *Wyn affköpen* mögen, alſo redelick iſs, und ſe ſick mit Kopman verdragen. Wäre dem aver dat ön de Kopman den *Wyn* nich verköpen welde, ſo *erlöve Wy* ön, dat ſe den *Wyn, vvovele* ön des *Behoff* were to der Stadt noth, *affſetten* mögen unde ön den *Wyn gelden*, alſo alſe andere öre mede Koplüde ören Wyn, de deme *glyk vvere*, to *Lüneborch* verköfften, oder to *Hannuver*, unde düſſe Gnade ſchall waren alle de Wyle, dat de *Huldynge* waret, dede ſe uns gedan hebbet, oder noch in tokommenden Tyden unſen Erven dende vverden, und de Herſchap von *Bruoſvvyk* von uns oder unſern Erven donde vverden, und de Herſchop von Brunsvvyck von uns oder unſern Erven *Hameln* nich wedder gelöſet hedde. Des to Orkunde hebbe Wy unſe Ingeſeghele gehenget heten an düſſen Breeff, de gheven is na Godes Bort *verteynhundert*, dar na in dem *ſevenden* Jahre, im Sünte Coſme & Damiani Dage der Hilgen Mertelers. Datum *Hamelae* 1407.

BERN.

NVM. XV.

BERNHARDI, Ducis *Brunſuicenſis* definitio *ſummarum* & *monetarum*, quibus *Hamela* ſit oppignorata, an. 1409.

BERNHARDI Deſcriptio ſummarum argenti *Weſtphalici, Oſnabrugenſis; Hildesbemienſis; Luneburgenſis; Lubecenſis.*

Wir BEREND von Godes Gnaden, Hertog tho *Brunsvviek* unde tho *Lüneborgh bekennet* in düſſen Breve, un betüget openbahre vor uns unde vor unſe Erven dat dat ſeghelen, alſe de Rad von *Hameln* unſe *Levve Getruvven* hebbet unde *beſeghelet* den *Breff*, dat de Hochgeborne Fürſten Hertogen FREDERIK, Hertogen ERIK unde Hertogen OTTE, düſſes vorſchrevenen Hertogs FREDERIKS Söne, Hertogen tho BRVNSWIEK unſe leven *Veddern* unde öre *Erven*, uns yenne hebbet *verpendigeht* und *gheſad* de Stadt *Hamelen*, Voghedye, richte, tole unde gheleyde, enbuthen unde enbinnen der Stadt vor *Seſtein hundert lödigen mark* unde *drötig lödighe mark feines Weſtfalſchen Sülvers Oſenbrügheſcher Wichte* und Wehringe, vor *hundert lodige mark* unde *tvvintig lödige mark Hildenhemiſcher Witte* unde *Wichte*, unde vor *dre duſend* mark pemynghe alſo tho *Lüneborgh* unde *Lübek* ghinge und gehve ſind. Were dat id to der *loſe* unde *marnighe* keme, der Summen Geldes, alſo verſchreven iſs, ſo entſchülle wy, noch en willen den *Rad* noch de

de *Börghere* tho *Hamelen* dar nich unmo mahnen, oder manen laten, ſundern ſo ſchüllen uns de Huldinghe truwveliken holden, de ſe uns gedhan hebben, alſe lange dat uns de vorſchrevene Summe Geldes degher unde alle betalet ſye, von den vorſchreven Furſten unſen leven Veddern na *Utvvyſinghe* der *Breve*, de dar över gegheven unde beſeghelt ſyn. Düſſes to merer Bevvyſinghe hebbe Wy unſe inghe-ſegele neben an düſſen Breff laten gehanghen. Datum anno Domini MCCCC nono ipſo die beati Tyburtii Martyris. Datum 1409.

NVM. XVI.

WILHELMI & HENRICI DD. *Brunſuicenſium* priuilegia *uiae publicae* non mutandae, an. 1427.

Wy WILHELM *unde* HINRICK *Brödere van Godes Gnaden Hertogen to* BRVNSWICK unde *Lüneborgh*, bekennen und betügen openbahre in düſſem Breve, dat Wy unſen Leven getrüvven dem Rade unde Börghern to HAMELN vvillen unde ſchullet ghenſsliken laten den TOGHANGK der STRATE, alſe de van older gevveſen heſſt, alſo dat vvy noch unſe Erven, noch niemand von unſertwegen de ergenante unſe Leven getrüvven van *Hameln* neine *affkehringe,*

kehringe, nach *affvvyſinge* der *Strate* don oder don laten enſchullet noch envvillet neynerley Wyſs. unde vvy ſchullet unde vvillet ſe laten by *ghuder olden Wonheit*, Rechtigkeit und Herkommen, doch unſchedelick allen andern *Breven*, de *vvy* unde de *Rad* to *Hameln* under andern ghegheven hebbet. Alle duſſe vorſchreveme Stucke *lovve* vvy VVILHELM unde HINRIK Broedere Hertoghen to BRVNSVVICK unde LVNEBORGH duſſen ergenanten unſen Leven getruven den von Hameln vor uns unde vor unſe Erven in ghuden truven ſtede veſt unde unverbroken to holdende ſunder alle Liſt, unde vvy hebbet tho mehrer Bekendniſſe unſe eghen *ingeſegel* vvitliken ghehangen heten an duſſen Breff, ghegheven na der Ghebort Chriſti *verteynhundert* jahr, darna in dem *Seven* unde twintigſten jahre an Sünte Valentinus Dage, des Hilghen Martelers.

Datum 1427.

NVM. XVII.

MAGNI, epiſcopi *Hildesheimenſis* protectio *Hamelenſibus* promiſſa, tempore belli, an. 1436.

MAGNVS Hildesheimenſis epiſcopus.

V*an Godes Gnaden vvy* MAGNVS *Biſchop to* HILDENSEM, bekennen in duſſen open Breve vor uns unde vor unſe nakomelinghe, dat vvy uns mit Willen unde

Vul-

Vulborde unſers *Capitels* vervvilbart hebben und verpflichtiget, vor vvilkoeren unde verpflichtigen uns unde mit Crafft düſſes Breves, dat vvy unſen Leven ghetrüvven andechtigen *de Börgemeſter*, den *Ratt*, de gantze Gemeinheit unde de Stadt *Hamelen* laten unde beholden vvillen by allen *oeren Privilegien*, de ſe hebben von oeren *Erffherren*, und van den Herren to *Brunſvvyck* unde to *Luneborgh*, alſe ſe de oehn verſegelt hebben ſünder jenigerleye inſage. Ock ſchulle vvy unde vvillen beſtellen unde davor ſyn, na alle unſem Vermoegen, dat *unſe Boergere* unde de *Stadt to Hamelen*, unde de oere ute unſes *Stichtes Schlœten*, *Steden* unde *Gebeden* nich *beſchaediget* unde *vorvveldiget* vverden. Wor wy öre to ere unde to rechte mechtig ſeyn; Wolde ſe ock yemand *vorvveldigen*, *veyden* oder *overvallen*, ſo ſchülle vvy und vvillen des by öne blieben unde ſe to rechte beden unde oene behülpen ſyn myt alle unſer macht, dat ſe ſeck unrechts ervvehren, ſo va kene alſe œne des not wart, unde ſe dat van uns eſchet. Vertmer ſchülle vvy den van *Hamelen* aff unde to vœren laten, ute unſern *Stichte* glick *anderen unſen Schlœten* unde *Steden* in unſem *Stichte* gelegen. Ock enſchülle wy edder unſe *Ambtlüde* noch envvillen œrer *BœrgerMeyger* nich beſchädigen, overnœmen, nenerlegen unwortlicker Denſtpflicht ader ſchattinge uppe ſe ſetten, od-

cum capitulo

Hamelenſibus promittit

tutelam belli tempore,

uiae item non mutandae,

 der

der de unſe uppe ſe ſetten laten, vvy enſchüllen ack noch envvillen nenerley *affvvyſinge* don edder de unſe don laten *des toganges der Strate* to Hamelen, ſünder ſe ſchall blieuen al ſede van older gevveſt hefſet, vvorden ock de van *Hamelen*, von œrer *Huldinghe* vveghen, de ſe uns unde unſem Capittel gedan hebben van yemand angelangen; Wo denne vvyſe dat to queme, des vvolde vvy genſsliken by œne blieven, unde œnen dat trüvveliken vordeghedingen helpen in allen Stedten, dat œne des not vvere na aller unſer macht unde ſe dat van uns eſcheden. Quemen ack de van *Hamelen*, umme unſen unde unſes Capittels vvillen, mit vveme to *veyden*, oder to *viendliker Vervvaringe*, de œne ſo beſeten vvere, dat he ſe vveder afflangen kœnden, So ſchulle vvy unde vvillen by de genante van *Hamelen leyhen tvvintig gevvapen to Perden* uppe unſen Koſten und Wentür unde de ſcholden ſtedes by œne blieven. Alldevvyle de *Veyde* unde *Vervveringe* vvarde, unde vvat ſe den vvinnen oder voveden, dar ſcholden der van Hamelen œren del anne hebben, na antahl *Wapen* der *Lude*, alſe *tvvene to Vote* vor *einen* to *perde*, desgeliecken ſcholden vvy unde vvolden holder offt ſe uns eder unſen Ambtluiden yenige *Volge* deden, doch en ſchuille vvy, noch en vvillen ſe to nener H*uilpe* oder *Volge* eſcheden uppe de Hochgeborne Fœrſten Herrn OTTEN unde Herrn FREDERIK Hertogen to *Brunſvvyk*,

auxilia XX. equitum.

Brunſuicenſium ducum pace,

unde

unde to *Luineborch* unſe *Ohmen*, vvor ſe œrer to eren unde to rechte mechtig ſyn, noch uppe den Hochgebohrnen Fœrſten, Herrn VVILHELM Hertogen to *Brunſvvyk* unde to *Luineborch*, deme ſe *gelik*, uns *gehuldiget* hebben, unde up den Edlen OTTEN Graven to *Holſtein* unde to *Schomborch*, mit dem ſe in *Erve Bunde ſitten* unde der uerſchreuenen Herren Lande unde Luide, unde ock uppe der genanten uan HAMELEN umme beſeten naber, dar ſe œrer to eren unde to rechte mechtig ſyn. Ock enſchuillen Wy noch en vvillen de von *Hamelen* umme de Summen, dat *Hamelen vor verpendigt* iſt, nich *manen*. Wanne auer de Herſchop van *Homborch* von dem Fœrſten to *Brunſvvyk* unde *Luineborch* oder de Stadt Hamelen *van* œren *Erff Heren* gelœſet *vv*erden, ſo ſcholden de *van Hamelen vorgeſchreven* der Hulde, de ſe uns unde unſem Capittel gedan hebben, *loſs* ſyn. So ſchol düſſe Breff *v*ortmer *machtlos vv*eſen unde er nicht alle duſſe *v*orgemeldete ſtucke unde Artickeln ſammet und enju*vv*elich beſunderen Love *vvy* ergenante MAGNVS Biſchop to *Hildenſem vor* uns unde unſe nakœmelinge der ergeſchre*v*en *Bœrgermeſter*, *Rade* und *Gemeinheit* der Stadt to *Hamelen* in guden truvven ſtede und vaſte vvoll to haldende, darup ſe uns hulden gedan hebben to alſuilkem Gelde, alſe de Hochgeboren Furſten Herr OTTO unde Herr FREDERIK an der Stadt *Hamelen* hebben, unde nicht to arve,

Ius reluendi ſaluum debitori tantum.

Subſcriptores praepoſito Schulmeſters Scholaſtici.

unde hebbet des orkunde unſe ingeſigel ghehangen heten an deſſen Breef unde van *Godes Gnaden vvy Egerd Domproveſt*, Johan *Deken*, Sivert, *Scholemeſter*, unde dat gantze Capittel to deme *Dome* to *Hildenſem* bekennen in duſſem Breve ſuilven vor uns unde vor unſe nakomlinge dat alle duſſe vorſchreven ſtücke unde Artikeln, de duſſe Breff inne hält ſammet unde beſundern, mit unſer *Wiſscop vvillen* unde *vulborde* geſchen ſint, unde vvillet de trüvveliken ſtede unde vaſt holden ſünder arge Liſt, alſe vele als uns dat undrepande iſs, unde hebben des to tuighe unſers Capittels ingeſegel by unſes gnedigen Herrn vorſchreven, Ingheſegel ghehengen heten an düſſen Breff, de gegeven iſs na

Datum 1436.

Godes Bort *Verteyn hundert* darna in dem *Seſſe* und *dertigeſſen* Jahre.

NVM. XIIX.

WILHELMVS, dux *Brunſuicenſis pacem* facit inter abbatiſſam *Quedlenburgenſem*, & epiſcopum *Halberſtadienſem*. In qua ultimus *nuntium* mittit *iuribus* olim in *abbatiam* competentibus olim, an. 1477.

WILHELMVS D. Brunſuicenſis

W*ir* VVILHELM *vonn Gots Gnaden der Elder zu Brunſvvig und des Brunſvvigiſchin Landis* zeur *Lene* und zcu *Luineburg*, Her-

Hertzog, zu *Eberſtein*, *Wunſtorpp*, Hollermunt und zcur *Wolppe &c. Graff und* Herr *zcu* Homborg, bekennen mit diſſen Unſern Brive, und thun kunt allen die yn ſehin oder horen leſen, Nachdem als zvviſchen der HOCHvvurdigen und HOCHgebornnen Furſten Fravven *Hedvvigen*, gebornen *Hertzogin zu Sachſſen, Eptiſſchin des vveritlichen Stiffts zcu Quedlinburg*, unſere liebe Muhme *der Voitey Gerichte* unnd *Obirkeit* unnd ander nutzuug und Gerechtigkeit halben Im *Stifft und Stedten Quedlinburg*, und im Dorffe *groſſen Ditfort* auch den Hochgebornen Furſten Herrn ERNSTS des heil. *Ræmiſchin Reichs Ertzmarſchalck Kurfurſt und* HERRN ALBRECHTE Gebruidern HERZOGEN *zu Sachſſen*, *Lantgraffen in Doringen*, *und Marggraffen zu Meiſſen*, Unſer liben *Ohmen* umb zugriffe und Beſchedigunge durch den *Stifft* aus dem *Stifft* und von des *Stiffts* zu Halberſtadt Undertanen zein yren liben unnd yren Undertanen und Vervvanten zcuber eins, und dem Ervvurdigen In Got Vater HERRN GEBEHARTEN, *Biſchove zu Halberſtat*, Unſern lieben HERRN und Freunde des andern teils, *Zvveytracht*, *Irrunge und Uffruhr* inſtanden, daraus *Blutvergieſſen*, *Verterbung und Vervvuſtung der Lande* hette vvachſen mogen, ſollichs zcuvor komen, und zcu uerhutten, haben Wir Uns *underſtanden* zcwuſchen den genanten Unſer *Muhmen* und *Ohmen* und dem genanten *Biſchove* gutlich zu teidingen, und ſie von

adpellatus a *pluribus* territoriis, praeter morem domus, PACEM conciliat inter abbatiſſam QVEDLENBVRGENSEM, auxiliatoribus *Saxoniae* Ducibus & HALBERSTADIENSEM epiſcopum

Digitized by Google

allen teiln aller yrer Gebrechin *gutlich gericht*, *geeint* undt *entſchieden*, alſo daſs ſich der gemelte *Biſchoff zu Halberſtatt* vor ſich undt ſeine Nachkomen *Biſchove* mit ſeinen *Capittel* alles des des ſich ſeine *Vorfaren* und er ander *Voyteyen* den *Gerichten* unnd andern *Obirkeiten* unnd Zcugehorungen Im *Stiffte* und des *Stiffts Steten Quedlinburg* und dem Dorffe groſſen *Ditfurt* etzliche Zeit gehalden, des ſich die egemelte unſer *Muhme* von *Quedlinburg* u. yren vorfaren *Eptiſſchin* als yres *Stiffts* Eigenthum angetzogen u. in *Auſprache* herbracht, *vortziehen* unnd abetreten u. yrer Liben unnd yrem *Stiffte* unuorhindert zuſtehen ſal laſſen, und hinfur nach des gemelten Stiffts *Quedlenburg Obirkeiten Lehen* und *Gerechtigkeiten* und allen andern daſs demſelbigen *Stiffte* zuſtehet nicht ſtellin, nach Im einicher Weiſſe zu ſich ziehen oder bringen, undt ap ymants dem bemelten *Stifft Quedlinburg* In eynichem Wege Beſchedigung Abebruch ader Krenckunge thun, wo er oder ſeine Nachkomen der erinnert oder underricht wurde ſal er und ſeine Nachkomen *Biſchove* ſollichs *truvvelichen verhuten* und *helffen vvere* nicht noch ner denn ap es zu und ſeines *Stiffts eigen* Gut betrvffe der genante Herr GEBHARD, *Biſchoffe zu Halberſtat*, und ſeine Nachkomen *Biſchove* ſollen auch Unſern obgenanten liben Ohmen vonn *Sachſſen* die yren und die yren Libden mit *manſchafft oder ſuſt vervvant* ſind, durch ſeinem Stifft, aus ſei-

Super litibus inter episcopatum & abbatiam.

nem

nem Stifft unnd von ſeines Stiffts Man-
nen nicht beſchedigen laſſen, unnd ap ſich
begebe, daſs uns egemeltem liben Ohmen,
oder dem yrem *vv*ie obgemelt, durch ſei-
nem Stifft, aus ſeinem Stifft oder uon ſei-
nes Stiffts Vnderthanen erzeiche beſchul-
digunge zugefugt unnd dem *Biſchoffe* ver-
kundiget, oder er ſonſt ein *vv*iſſen ge*vv*u-
ne, So ſoll er und ſeine Nachkomen, *von*
Stund aus allis *vortziben* uff ſein, und
nach allem yrem Vermogen, mit der ege-
melten Unſer *Ohmen* yrer Erben und an-
der ſeiner Herrn und Frunde *Hülffe* ge- iurisdicti-
truvven Vleis darzu tun, daſs die *teter* zur one illaeſa
Komunge und gnughafftem *Abetrag* *Magde-*
bracht, daſs er ſich auch und ſeine Nach- *burg, Merſe-*
komen *Biſchove*, durch yre *official* und *burg,*
geiſtliche Richter ym Stiffte HALBERSTAT der *Hartz-*
geiſtlick in Gericht zeni des *Stiffts* zu MAGDE- *gruuen.*
BVRG des Stiffts zu MERSPVRG, die *Graven*
und Herrn vom *Hartzs* und andern unſern
obbeſtimpten Ohmen von *Sachſſen Under-*
tauen nicht anders gebruchen, denn wie
vorge Zeiten, zvviſchen dem Höchgebor-
nen Furſten löbliche gedächtniſs HERRN FRI-
DERICH, weilant HERTZOGEN zu *Sachſſen* &c.
der genanten Unſer lieben Ohmen Vater,
und des benanten *Biſchoffs Vorfaren* ver-
ſchriebenn und clerlich ausgedruckt iſt,
der egemelte HERR *Gebehart, Biſchoff zu* ſoluenda
Halberſtat, ſal auch unſern mehr genanten *mulcta*
Ohmen von *Sachſſen* zu erſtatung etzlicher *Saxoniae*
Beſchedigung und nahme und möglicher *Duci.*
dargelegter Koſt *Funfftzehin Tauſend Riniſch*
Gul-

Gulden rechter Landisvverung, oder alle Jar jerlich *Achte halb hundert Riniſch Gulden* derſelbigen vvar, *Zinſes* aus allen ſeines Stiffts *Nützungen* unnd Gulten, auf *zvvin tagezeit* des jars nemlich *Dreyhundert* und *Funff* und *Siebentzig* Gulden uff Sontag Inuocauit, uff denſelbigen Sontag juſig-ten anzuheben und die ander helffte uff Sanct Lorentzen tag uff der *Burg Quedlinburg* oder vvo ym das von dem genanten Unſern liben Ohmen bynnen ſechs mylen Weges darumb zcu betzalen verkündiget vvirdet, geben unnd *betzalen* biſs ſo lange daſs er oder ſeine Nachkommen yren Libden die *Funfftzehin tauſend Riniſch Gulden* In einer Summen betzalett und ſich mit ſeinem *Capittel* mit Funff oder *Sechs* der *Wegerſten* aus der *Ritterſchafft* Im *Stifft* und dem *Steten Halberſtat* und *Aſcherslcben* pein den gemelten Unſer liben Muhmen der *Eptiſſehin* zu *Quedlinburg* und yrem *Stiffte* und unſern liben *Ohmen* von *Sachſſen* und yrem Erben unnd Nachkomen nach Nothurfft verſchriben, daſs er, ſine Nachkomen *Biſchowe* und das *Capittel* ſolliche ob inberurte *beteidingte Stücke* und Artikel ſtete vehſte und unverbruchlich halden ſollen. Alſo ap in eyniche Weiſse dor widder getan ader vorgenomen wurde, daſs denn die *Fünff* oder *Sechs* aus der *Ritterſchafft* Im Stiffte die ſich des mit dem *Biſchove* unnd *Capittel* vor ſich und yre Erben verſchribenn, und die Stete *Halberſtat*

ſtat und *Aſchersleuben* uff *Inſuchung* der egemelten Unſer *Mumen* der *Eptiſſchin* oder Unſer Ohmen von *Sachſſen* yhren Nachkomen und Erben welchs theyl es betrifft, ſich yrer Libe yres Stiffts oder der genanten Unſer lieben Ohmen halten unnd getruwelich raten unnd holffen ſollen, biſs ſo lange *Vollfuhrunge* mit *Wenndel* und *Kanunge* abgetragen und das Part daſs es betrifft, des vvas es doran mangelt hat vergnüget vvurdet. *Trevvelich* und ane geverde zu *Urkunde* habin Wir unſer *Inſigel* an diſſen Brieff vviſſentlich hangen laſſen, der gegebin iſt Im *Felde vor Quedlinburg* nach der Geburt Chriſti Unſers Herrn *Tauſend Virhundert* Im *ſebin* und *ſibentzigiſten* Jahre am Dinſtag nach Laurenty Martyris.

Quedlenburg in campo 1477.

NVM. XIX.

GEBHARDVS, *Halberſtadienſis* epiſcopus pacem factam cum *Quedlenburgenſi* abbatia, confirmat conſenſu *praepoſiti; decani; capituli uniuerſi; nobilium & Vrbium Halberſtad & Aſchersleben*, an. 1477.

Wir GEBEHARD *vo. Gotis Gnaden, Biſchoff zu Halberſtat* vor Uns und alle unſer *Nachkomen Biſchove* und vvir *Balthaſar*

F 5

ſar NAVVESTAT *Tumprobſt* Johannes Edeler Her von *Qvvernfurt* TECHANT Siffrit von *Hoym*, Senior &c. und das gantze *Capitell* zu *Halberſtadt*, bekennen vor Uns und Unſere Nachkomen, daſs vvir *aller Gebrechin* unnd irniſs unnd *Zvveitracht* So zwuſchin *Uns* undt unſern Vorfaren am *Stiffte* unnd der Hochvvürd. und Hochgeborn Furſtin Frauvven *Hedvvigen* EPTISSCHIN des vvetlichen Stiffts zu QVEDLINBVRG und in den Dorffe *groſſin Ditfurt* vndt yren zugehoerungen der ſich die bemelte Eptiſſchin von yre und yres Stiffts vvegen zu yres Stiffts *eigenthum angetzogen* in vorgangen Jaren *irſtanden* unnd irgeben haben, durch den Hochgebornen Furſten Hern VVILHELM den Eldern *Hertzogen zu Brunſvvig* &c. mit unſern rechten vviſſen und guten vvillen, vndt mit zcitigen vvohlbedachtem Rate *gutlich* gericht geeint vndt entſcheiden ſein Alſo daſs vvir egenante *Biſchoff* vor Uns vndt Unſere Nachkomen *Biſchove*, vndt Wir obgenante *Tumprobſt, Techant, Senior* &c. vndt gantz *Capittel* des bemelten Stiffts der obberurten Beredung nach *Verzicht* getan habenn, vndt vertzeihen Uns hirmit vvolbedacht vvilliglich alles des des vvir Uns vndt Unſern Vorfarn *Biſchove* an den *Voitey Gerichten* vndt *andern Oberkeiten Nutzungen* vndt andern Zugehorungen Im Stifft vndt des Stiffts *Steten Qvedlinburg*, vnd den Dorffe *groſſen Ditfurt*, vndt yren Zugehorungen etzliche Zeit gehalten vndt

vndt Uns derſelbige hinfur in keiner Weiſe *entziehen*, uben oder *gebruchen* nach einnichen Inhalt derhalb der obbemeldten *Eptiſſchin* yren nachfarenden *Eptiſſchin* undt yrem *Stifft thun*, vnd nach ſollichen undt andern des genanten Stiffts *Qvedlimburg* Oberkeiten, Lehnen, Gerichten vnd allem andern dem Stiffte zuſtehende nicht ſtellen, noch in eynicher vveiſe zu ſich ziehen oder brengen, noch der obbemelten *Eptiſſchin* vnd yre Nachkomende in yren *Hendeln*, *kegen den yren eyniche Irrung* oder Ynhalt in eynicherley Weiſe thun ſollen noch vvollen. Unndt op ymants vvere, der den bemelten Stifft zu *Quedlinburg* In eyniche Wege beſchedigen, Abebruch oder Vorkrenckung thun, vvo Wir des *erinnert* oder underricht vvurden, Sollen und vvollen Wir *treuvvlich vorhüten*, vndt vveren helffen nicht mynner dann ob es *Uns* oder *Unnſers Stiffts* eigen Gut antreffe Sollich alle vnnd igliche obbemelte Stucke, Punckt unndt Artikel globen unnd gereden Wir obgemelter GEBEHART *Biſchoff* vor Unns unnd Unſere nachkomende Biſchoven, Unnd vvir obgenanter *Tumprobſt*, *Techant*, *Senior*, unnd *gantz Capitel* vor Unns und Unſere Nachkomen ſtete und feſte unnd unvorbrochlich zu halden unnd darkegin vvidder durch Unns noch durch ander in keine Weiſe in oder auſſerhalb Gerichts thun oder beruhenn laſſenn vvollen, So vvir aber

aber durch Unns oder andere vvidder ſollich Unſer Vorſchreibung in eynichen Stucke, daſs *Got vorhüte*, thun vvurden, Sol die vilgemelte und yr nachkommende *Eptiſſchin* zu *Quedlinburg* ſich deſſelbigen Abebruchs u. nicht Haltung mit ſampt *Koſten, Scheden* und allem darlegen, vvie ſich die derhalb in eynicher vvoiſe begebin vvurden an Unns Unſern *Stifft* unndt an dem Unnſern zu erhohlen gantz volkomene Gewalt unnd Macht habenn, darwidder Wir Uns In keine Weiſse ſetzen noch ſperren ſollen noch wollen, unnd Wir nachgeſchrieben Hans und *Gebehard* von *Hoym*, Hans von *Aſſchenburg* und Hans von *Nygendorff*, der Ritterſchafft vor Unns unnd Unſere Erben und Wir *Burgermeiſter*, Rate und gantze Gemeyne der ſtete *Halberſtat* unnd *Aſchersleben* gereden und globen vor Unns unnd Unſere Nachkomen, daſs Wir nach Unnſern hechſten Vleis unnd beſten Vermogen treuvvllich darob unnd daran ſein vorhelffen unnd vorfugen vvollen, daſs alle obgemelte punckte unnd *Artickel* ſtet veſte unnd vnvorbruchlich ane alles Geverde gehalden vverden, So aber in eynicher Weyſse darvvidder getan oder vorgenomen vvurde, ſullen unnd vvullen Wir Unns alsdann uff erſuchungen der bemelten Eptiſſchin unnd yren Nachkomenden yr unnd yres Stiffts halten, yr trevvlich raten und helffen biſs ſo lange daſs ſollich Uberfurung mit

Digitized by Google

mit Wandel und Karung gantz abegetragen, und die bemelte *Eptiſſchin* derſelbigen vorgnuget wird, allis trewlich unnd ane Geverde zcu Orkunde haben Wir egenanter GEBEHART, *Biſchoff*, vor Unns und unſere nachkomende Biſchove unnd Wir obbeſtimptenn *Probſt*, *Techant*, *Senior &c.* unnd gantz *Capittel*, unnd wir Hans unnd Gebehart von Hoym, Hans von *Aſchenborg* und Hans von *Nygendoff &c.* vor Unns und Unſere Erben, auch Wir *Burgermeiſter* und Rate der gemelten ſtete *Halberſtat* und *Aſchersleben* vonn des Rats und gemeyner ſtetevvegen Unſer Inſigel an diſſenn Briff vviſſentlich thun hengen, der gegebin iſt Im Feldebey Ditfort Am Sonnabende Vigilia horemy Anno Domini 1477.

NVM. XX.

GEBHARDVS, epiſcopus *Halberſtadienſis* confirmat pacis tabulas, initas cum ERNESTO *Saxoniae* electore, conciliatore duce *Brunſuicenſi* WILHELMO, de multa ſoluendo & porro non offendendo, an. 1477.

Wir GEBEHART *vonn Gots Gnaden Biſchoff zu Halberſtat*, vor Uns und alle unſer Nachkomende Biſchove, unnd Wir Baltaſar *Nevveſtat*, *Thummprobſt*, Johannes Edeler

GEBHARDVS HALBERSTADIENSIS *epiſcopus*

Edeler Her von *Quernfurt*, *Techant*, Siffrit van *Hoym*, *Senior &c. &c.* Unnd das gantze *Capittel* zu Halberſtat bekennen vor Unns unnd Unnſer Nachkomen; daſs wir der *Gebrechen ſpenne* und *Irniſs* ſo ſich zvviſchen Uns und den Hochgeborn *Furſten* Hern ERNSTEN,* *des heil. Römiſchen Reichs Ertzmarſchal Kurfürsten*, und Hern ALBRECHT, *Gebrüdern*, Hertzogen *zu Sachſſen*, Landgraffen *in Doringen*, und *Marggraven* zu *Meiſſen*, ettlicher *Zugriff* nonne und Beſchedigungs halten, ſo durch und auſs unnſern *Stiffte* unnd vvider darein, unnd auch von dem Unſern *beſcheen*, in vorgangen *Jaren* unnd biſsher begebin haben, durch den Hochgeborn Furſten und Hern WILHELM *den Eldern*, Hertzogen zu *Brunſvvig &c.* mit unnſern rechten Wiſſen und guten Willen, mit zcitigen vvolbedachten Rate gutlichen entricht, voreynt unnd entſcheiden ſein, alſo daſs Wir obgemelter *Biſchoff* vor Uns und alle Unſer nachfolgende *Biſchoff* unnd vvir obgemelten *Thumprobſt*, *Techant*, *Senior &c.* unnd gantz *Capittel* des Stiffts *Halberſtat*, mit den hernachgeſchrieben des izte bemelten Stiffts *Erbare Mannen* unnd *Steten* unnd der obbemelten *gutlichen Beredung* nach vvolbedact vvilliglich bevvilliget, vorpflicht undt vorſchrieben haben, bevvilligen, verpflichten undt vorſchreiben Uns auch hirmit kegenvvertiglich, daſs Wir die obgemelten *Furſten* und Herrn

pacem cum Saxoniae ducibus initam,

confirmat.

Digitized by Google

Herrn von *Sachſſen* yre *Erben und Nachkomen* undt alle die yn mit *Mannſchafft undt ſuſt* vorvvant ſind, durch und uſs Unſern *Stifft, Steten* unnd *Gebieten*, und vonn Unnſers *Stiffts Mannen* und den unſern nicht vvullen *beſchedigen* laſſen, und ab ſichs begeben, daſs yn oder den yren durch oder auſs unſern *Stiffte* unnd Gebiete, oder von unſers Stiffts und Gebieden Undertanen eyniche Beſchedigung geſchee, So ſolichs Uns vorkundiget, unnd des wiſſenſchafft gevvynnen, Sollen wir uon ſtund an allis *vortziehen*, uff ſein und mit der bemelte Unſer Hern *von Sachſen* unnd ander Unſer HERN unnd Fründe mit Vleis und *trevvlich* dartzu tun, daſs ſollich teter und *beſchediger* zu Karung undt gnunghafftigern Abetrag bracht vvorden, wir egemelter *Biſchoff, Thumprobſt*, *Techent*, *Senior &c.* und gantz *Capittel* Suilen und vvullen Unns auch Unnſers *Bannes* und *Gericht* durch Unſer OFFICIAL und ander unnſer GEISTLICHE RICHTER zu unnſern obgemelten Stifft kegen des Stiffts zu *Magdeburg*, des Stiffts zu *Merſpurg*, der Grauen und HERN am *Hartz*, auch andere Unſer HERN und Freunde von Sachſenn Undertanen nichts anders gebruchen, denn wie ſollichs uor tzeiten in Vorſchreibung geſetzt und clerlich auſsgedruckt und beſcheiden iſt, darzu bekennen wir obgemelter Biſchoff, Thumprobſt, Techant, Senior &c. &c. und

Spondetque iurisdictionem non violate *Magdeburg, Merſeburg*, & comitum *Harzenſum*.

undt das gantz Capittel vor Unns undt Unnſere Nachkomen mit Vorſchreibung der hernach geſchriebenn Unſers Stiffts Erbar mannen undt ſteten, das wir dann gemelten Furſten und Hern uon *Sachſſen* umb Erſtattunge etlicher *zugriffe Beſchedigung* und merglicher Koſt *Acht halb hundert Riniſch Gulden* Jerlicher Jaren Rente, halb uff Sontag Inuocauit ſchirſt komende antzuheben, undt die andere helffte uff ſanct Laurentzen tag darnach folgende, Und alſo hinfur alle Jar jerlich uff die zvvu tage Zeit ane allis yr darlegen reichen und geben, und uff *der Burg zu Quedlinburg* oder wu Unns ſollichs bynnen *ſechs Mylen Weges* dorum zutun vorkundet vverdet betzalen ſollen und vvullen, ſo lange, daſs vvir ſollich obgemelten *Achte halb hundert Riniſche Gulden* jerlicher Jar Rente die vvir yn uff allein und iglichen Unſern und des Stiffts Gütern hirmit uerſchriben vvidder zu Unns mit Funfftzehin tauſend Gulden keuffen und abelaſſen mogen, des vvir alletzeit mit dem uorſeſſen Zcinſen macht undt Gevvalt habenn ſollen. Sollich alle undt iegliche obgemelte Stücke, punct undt *Artickel* gereden und globen vvir obgemelter *Gebehart* Biſchoff uor Unns unnd Unnſere Nachkomende Biſchoffe, und vvir obgenanten *Probſt*, *Techant* undt *Senior &c.* und *gantz Capittel* uor Unns undt Unſere Nachkomende, ſtete, veſt undt un-

ſolvere mulctam

unverbrochelich zu halten, undt darkegen vvidder durch Uns, noch durch andere In keine Weiſſe, In oder Uſſerhalben Gerichts zu thun oder beſchoen zu laſſen wullenn, So Wir aber durch Unns oder andere widder ſulich Unſer Verſchribung in eynichen Stücke, das Got vorhute, tun, oder dieſelben nicht halten wurde, Sullen die vielgemelten Herren vonn Sachſſen yre Erben undt Nachkomen ſich derſelben Abebruch undt nicht Haltung mit ſamt *Koſt* undt *Scheden* undt allen darlegen, wie ſich die derhalben In eynicher Weiſſe begebin wurden, an Unns, Unſern Stiffte undt an den Unnſern zu erholen, gantz volkomene Gewalt undt Macht haben, dar Wir Unns in keine Weiſe ſetzen noch ſperren ſullen noch wullen, Und Wir nachgeſcriben Hans und Gebehert von *Hoyme* und Hans von *Aſchenburg* undt Hans von *Nygendorff* vor Unns und Unſere Erben, undt wir Burgermeiſter, Rete undt gantze *Gemeine* der Stete *Halberſtat* unndt *Aſchersleüben* gereden und globen vor uns undt unſere Nachkomen, daſs Wir nach unſern hochſten Vleis undt beſten Vermögen trevvlich darob undt daran ſein verhelffen unnd verfugen wullen, daſs alle obgemelte Punckt undt Artickel ſtet, veſt undt unverbrochlich ane allis gevetde gehalten werden, So aber In eynicher Weiſe do widder getan, oder vorgenomen wurde,

porro non offendere *Saxoniae* ſubditos

ſullen undt wullen Wir Uns alſsdann uff irſuchen der bemelten Fürſten unndt Herrn von *Sachſſen* yrer Erben undt Nachkomenden yrer Gnaden halten yn trevvlich helffen undt raten, biſs ſo lange das ſollich *Uberfarung* mit *Wandel* undt *Karung* gantz abgetragen undt die bemelten Fürſten undt Herrn derſelbigen vergnugt vverden, allis trevvlich undt ane Geverde, zu Urkunde haben Wir obgemelter Gebehart, Biſchoff, vor Uns undt Unſere Nachkomende Biſchove, undt wir obin beſtimpten Thumprobſt, Techant undt Senior &c. undt gantz Capittel, undt Hans undt Gebehart von Hoyme, Hans von Aſchenburg undt Hans von *Nygendorff*, vor Uns undt unſere *Erben*, auch Wir *Burgermeiſter* undt Rete der obgemelten *Stete Halberſtat* undt *Aſchersleüben* von der Rete uud Gemeyne ſtete vvegen, Vnſer Inſigel an diſſem Briff vviſſentlich thunn henngen, der geben iſt Nach Criſti Vnſers Hern Geburt *Tauſend vier hundert* undt darnach im *Sieben* und *ſiebentzigſten* Iaren Am Sontage Laurencii des heiligen Merterers.

Datum 1477.

NVM.

NVM. XXI.

ERNESTI *electoris* & ALBERTI SAXONIAE ducum confirmatio *tabularum* pacis cum epiſcopo HALBERSTADIENSI ſuper litibus cum propriis, tum abbatiae QVEDLENBVRGENSIS atque ANHALDINIS principibus, conciliatore WILHELMO, duce Brunſuicenſi, an. 1477.

W*ir von Gots Gnaden* ERNST, *des heiligen Römiſchen Reichs Ertzmarſchalck Kurfürſt, undt* ALBRECHT *Gebruder, Hertzogen zu* SACHSSEN, *Lantgraven jn* DORINGEN *undt Marggraven zu* MISSEN, bekennen in diſſen Unſern Brive vor Vnns und Vnſer Erbenn und tun kunt allen die yn ſehen ödder hören leſen. . Als wir den *Ervvurdigen* In Got Vater Herrn GEBEHARTEN, *Biſchoven* zu HALBERSTAT, mit andern etzlicher Nahm undt Beſchedigung halben, ſo Vnns und den Vnſern Im *Gerichte* zu *Hoym*, zu der Zcit, als Wir des in Vnſern Handen gehat durch ſeinem Stifft zu *Halberſtat*, und von HENRICHE von *Veltheym*, uff ſeinem ſtiffte undt In ſeinem Stifften undt uff ſeins Stiffts *Slos* dem Hochgeborn Hern WOLDEMAR *Fürſten zu* ANEHALD, und Graven zu ASCHANIEN,

undt den ſeinen beſcheen iſt In Zuſpruchen undt Furderungen gehat, des vvir Im undt aller ander Gebrechen ſo vvir von der Hochvvurdigen undt Hochgeborn Fürſtin Frauvven *Hedvvigen*, geborne Hertzogin zu *Sachſſen*, Vnſer lieben Svveſter EPTISSCHIN des *vverntlichen Stiffts* zu QVEDELINBVRG yres Stiffts auch von Vnns undt den Vnnſern vvegen zcu yn gehabt mit ym undt ſeinem Stifft *gutlich gericht undt geeint ſind*, darumb vvullen vvir ym undt ſeinen Stifft, und alle die ſein allin *Anſprache* undt *Forderunge ſollicher* Beſchedigung, die daſsmahl von dem genanten Henriche von *Veltheym* dem genanten Graffen *Waldemar* undt den ſeinen vor *Berenburg* geſcheen, freyen undt des *frey* halden, undt alſo ſich der genante *Biſchoff* vor ſich undt ſeine Nachkomende *Biſchove* gein Vnns vorſchriben, daſs er Vnns allen Vnſern Vndertanen unndt zugevvanten durch ſeinen Stifft auſs ſeinem Stifft undt von ſeines Stiffts Vndertanen kein *Beſchedigung* vvollen tun laſſen ap es darüber geſchee, vvenn er denn des erinnert undt vermand vvurde, ſo ſal er von ſtundt datzu uff ſein mit vleis getruvvelich datzu tun, daſs die *teter* zu Karung undt gnughafften *Abetrag* bracht vvurden. Ap ſich uvv ſollichs von den ſeinen aider ymandes andirs in ſeinem Stiffte oder Auſſerhalbin ſeins Stifft oder durch ſeinen Stifft

den

den er nicht gevvaldig undt mechtig undt zu widderkar undt Abetrag zu bringenn vermögelich vver, begebe, vvenn er ſich denn dartzu ſchickt und darinn treüvvelich bevveiſt Vnns oder Vnnſer Erbin umb Hülff undt Beiſtant datzu anrufft, So vvollen vvir ym zcu zcichen ſolliche *Beſchediger ſtraffenn* undt *helffenn* zu *gehorſam* Karunge undt gnugthuung zu bringen. Allis treuvvelich undt ane geverde zu Vrkunde hat Vnnſer Itzlicher ſein Ingeſigel an diſſenn Vnnſern Brieff vviſſentlich laſſen hangen, Geben Im Felde bey *Qvedlinburg* Am Dienſtag nach Laurencii, Nach Gots Geburt *tauſend vierhundert* undt *ſiebentzigeſtenn* Jarenn.

NVM. XXII.

STATVTA EINBECCENSIA.

In nomine Santae & indiuiduae Trinitatis, Amen.

Nos THIDERICVS, *Decanus*, *Thidericus* SCHOLASTICVS, *Lippoldus* CVSTOS & CAPITVLVM *Sancti Alexandri* EIMBECENSIS, *ad honorem Sanctae Trinitatis*, glorioſas Virginis Mariae matris Domini noſtri Jeſu Chriſti, & beatorum patronorum noſtrorum, nec non ad officium Diuinum in eccleſia noſtra celebrandum, & honeſtatem ac fraternum amorem inter nos tenendum & fouendum decrouimus con- EINBECCENSIA ſtatuta.

corditer infra ſcriptas ORDINATIONES jam dudum *ſeruatas* in antea *fideliter obſeruare*, & eas innouando in hoc ſcriptum duximus redigendas.

1. De duobus *Capitulis Generalibus.*

I. CAPITVLA GENERALIA habeantur annuatim *duo.*

Imprimis igitur dicimus *duo capitula generalia* ſeruanda eſſe in Anno *Primum* feria ſexta proxima ante diem Alexandri & fratrum eius, cum continuatione dierum aliquorum ſequentium. *Secundum* feria ſexta ante diem omnium ſanctorum, etiam cum continuatione dierum aliquorum ſequentium, prout placuerit, In quibus quicquid *ordinabitur* & a praeſentibus fuit approbatum, ſtatim *validum* nec per uoluntatem *abſentium* aliquatenus *retractetur*: Finito quolibet Capitulo *Decanus* vel *Senior*, aut alius *Canonicorum* decet *Pſalmum*, *Deus miſereatur noſtri* cum aliis Canonici Eccleſia, ſicut erat *Kyrieh*, & ne nos inducas. *Saluos fac fideles tuos, Deus, oremus, praetende*, Domine &c.

2. De CLAVIBVS & SIGLLIS.

DECANVS unam, PRAEPOSITVS alteram habeat.

Obſeruandum decreuimus; quod majus *Sigillum* ſit in *clauſura* ſub tribus *clauibus*, quarum unam ſemper *Decanus* habebit, alteram unus in Choro *praepoſiti*, tertiam unus *Canonicorum* in Choro Decani praeſentium duntaxat. Nam abſens

Digitized by Google

ſens nullam clauem habebit. Hi duo Canonici claues huiusmodi poſtquam eas cuſtodiendas receperint per *unum annum* ſeruabunt & quolibet *anno in generali Capitulo* quod erit feria ſexta, ante Alexandri eas repraeſentabunt Decano in facie Capituli, ut Capitulum cum Decano de eis ordinet, aliis, uel eisdem iterum committendo. Et ſi *Capitulum* in Commiſſione *clauium* concordare nequiuerit, uel nulli eas recipere uoluerint, dicti duo eas recipiant, donec de eis per Capitulum ordinetur, & Capitulum utique ordinabit. *Cuſtodes* etiam *clauium* cum eas cuſtodiendas receperint, iurabunt, uel dicent per iuramentum, quod in receptione ſuo in Canonicos praeſtiterunt, quod de *maiori ſigillo* nullam literam *ſigillabunt,* niſi *maior* & *ſanior* pars conſentiat, & extra non dabunt eam niſi ſit poſita in regiſtro nullam etiam literam de ſcrinio alienabunt. Si uero *cuſtodum clauem* aliquem uel ambos abeſſe contigerit, exiturus alteri de ſuo *Choro*, uel de alio, ſi in ſuo nullus fuerit ſuam clauem, dum tuum aliam clauem non habeat, praeſentabit, quia nullus *duas claues* retineat ſeruandas, & eam recipiat & teneat usque ad reditum exeuntis.

maioris ſigilli. maiori & ſaniori parte.

3. De PARVO ſeu ad Cauſas SIGILLO.

Volumus ut paruum ſigillum *vnus*

Habeat paruum *canonicus.*

Canonicorum habeat & ſemper *in Capitulo* Alexandri repraeſentet, illud de eo per Capitulum ordinando. Nihil autem de eo unquam *ſigilletur* niſi maior & ſanior pars conſentiat.

4. Quod ſtandum eſt *maiori* & *ſaniori* parti Capituli.

Vbi *maiora ſuffragia* ualeant.

Ad declinandam *Fraternae contentionis* rubiginem & rancorem tollendum uolumus Sequi in hoc *ius Commune*, & decimus obſeruandum, quod in *Corporibus* tractationibus in quibus non eſt neceſſaria *abſentium* Vocatio, quicqnid *maior* & *Sanior* pars Capituli *rationabiliter* facerit, habebit effectum.

5. De electione DECANI.

Vocandi *omnes.*

Volumus irrefragabiliter obſeruari ut quidem in electione *Decani* facienda *uocentur omnes Canonici*, qui ſunt infratres dictas á loco *Eimbecenſi* conſtituti, ultrauero non uocentur neceſſario.

6. De receptione *Noui Canonici.*

Formula *receptionis.*

Quando aliquis *Canonicorum* eſt *Decano* & *Capitulo* legitime praeſentatus, hoc modo procedendum erit; *Decanus* cum *Canonicis* praeſentibus ſtabit uel ſedebit in loco *caputulari*, uel alibi & recipiendus ſtabit ante eos, tunc Decanus recipiet eum ad *praebendam uacantem*, per uerba ad hoc apta, uidelicet: Ad *praebendam iſtam uocantem* per mortem talis, uel reſignationem libera-

rarum ad praeſentationem N. uel N. & N. patronorum noſtrorum, *uice mea & Capituli recipio* te in Canonicum & in Fratrem, in nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. Deinde recipiet eum Decanus ad oſculum. Ex tunc receptus faciet Decano obedientiam debitam ad iuſtitiam & gratiam. Deinde deponat iuramentum in ſanctis Euangeliis, in haec verba.

7. Forma *Iuramenti* nouiter recepti.

Promitto me ſeruaturum iuſtas & utiles conſuetudines Eccleſiae, & ſtare pro iure Eccleſiae, iſtius in quantum ſcio & valeo, ſic me Deus adiuuet & haec ſancta Evangelia. Iurisiurandi

8. De *inſtallatione.*

Deinde *inſtalletur* per Decanum in Choro praedeceſſoris ſui. Ceremonia.

9. De receptione Canonici non *Conſtituti* in *Sacris.*

Si uero in *ſacris* non *fuerit*, inſtallatio differetur usque dum *ſacros ordines* receperit, & poſt receptionem mittetur *Scholaſtico* uel *Rectori* ſcholarum & recipietur per alterum eorum ad *diſciplinam* & quam diu intra *Scholas* fuerit, duplex ſtipendium *Scholaſtico* dabit. Et poſtquam ad ordinem *Subdiaconatus*, promouendus fuerit, emancipabitur per *Scholaſticum*, ad requiſitionem Decani, & tunc recipiet *ſacrum Subdiaconatus* ordinem, quo Vti conſtituendus in *ſacris* ordinibus.

 re-

recepto, de licentia Decani iurabit conſuetudines & ſtatuta ſeruare, pro ut ſupra exprimitur, deinde per *Decanum inſtalletur*.

10. De *Annatibus*.

Von Carenz-iahren.

Sententia Capituli eſt dictatum, quod Canonicus receptus ad *praebendam uacantem* per mortem carebit fructibus praebendae ſuae per *duos annos*. Primus cedit *defuncto*. Secundus *fabricae*, & ſi dictos fructus redimere uoluerit, de primo anno cum *executoribus* defuncti, de ſecundo cum *Capitulo* concordabit.

11. De praebenda *Vacante* per *reſignationem*.

Iura *fabricae*.

Si uero praebenda uacauerit *per reſignationem*, receptus ad eam carebit fructibus primi anni qui cadent *fabricae* in utroque tamen caſu *Vicarii* pretium deducetur.

12. De datione *Baldekinii*.

Introniſticum.

Canonicus nouiter *receptus ad praebendam uacantem* per mortem uel *reſignationem*, nihil praeter *primam conſolationem*, ſi praeſens tempore conſolationis fuerit *in Choro*, percipiet, quam tamen recipere poterit pro adipiſcenda poſſeſſione, antequam *Baldekinium* ualentem ultra *duas marcas argenti* Eccleſiae dederit: uel duas marcas, aut ipſi Capitulo cautionem

nem dederit ſufficientem. Hoc tamen *de Capituli licentia* & gratia ſpeciali.

13. Quid *percipiat Canonicus non* in *Sacris.*

Si Canonicus in *Sacris non* fuerit, & lapſis annis uel anno pro defuncto & fabrica conſtitutis, ſi talis reſidebit *medietate* corporis praebendae contentus erit ſicut abſentes in Sacris. Si uero *abſens* fuerit nihil omnino percipiet. Portio tum dimidiata.

14. De rebus *Eccleſiae* non *alienandis.*

Decimus ſeruandum cum iure Communi; ut nulla *bona immobilia* uendantur, uel ab Eccleſia alienentur perpetuo. Niſi neceſſitas uel euidens *utilitas* Eccleſiae ſuadeat, & maior & *Sanior pars* Capituli conſentiat, Vocatis tamen ad hoc, qui fuerint *euocandi.* In alienationibus utilitas expendenda.

15. Quod quaeſtio de *membris Eccleſiae* prius in Capitulo ſit mouenda.

Praeterea Volumus, ut nullus exiſtens *membrum Eccleſiae* uel, *beneficiatus* in ea & actu reſidens apud eam, aliquem de Eccleſia noſtra *trahat* alibi in *cauſam*, niſi prius ſibi in *Capitulo* noſtro fuerit *denegata iuſtitia*, uel eam conſequi non ualeat, aut natura cauſae hoc neceſſario requirat. De uitando ſaltu in iuriſdictione

16. De

Digitized by Google

16. De Canonico in *legatione Patroni* uel negotio Eccleſiae exiſtente.

Legationum iura.

Praedictis annectimus, quod quicunque Canonicorum praeſentium in *legatione* patronorum aut uxorum eorum quocunque fuerit miſſus, uel Eccleſiae a Capitulo miſſus, dum modo occaſio ſua & fraus non interueniat hic nullo carebit, ſed ſibi etiam manualia dabuntur.

17. De *reuelatione ſecretorum* Capituli.

Secreta capituli non prodenda.

Qui *ſecretum* Capituli per *Decanum* prohibitum reuelauerit, ſi de hoc conuictus fuerit & confeſſus, poena, *clauſtrali* ad arbitrium Capituli punietur & omne damnum, quod Eccleſia propter hoc ſuſtinet penitus reſtaurabit.

18. De *translatione Canonicorum* de Choro ad Chorum.

Translatio.

Denique ſi *Canonici* de *uno Choro* plures fuerint non reſidentes, poterit Decanus cum Capitulo unum aut duos aut tot quot uidebitur de *Choro* ad *Chorum* transferre ad deformitatem uitandam.

19. De *Canonico reſidente* & *uolente abeſſe*.

Abſentia nonniſi *duorum* menſium.

Coeterum quilibet Canonicorum reſidentium *licentia* petita poteſt in *anno* abeſſe per *duos menſes* tantum, quorum unum

unum dabit Decanus, reliquum Capitulum, niſi Decanus & Capitulum ulteriorem vellent abſentiam tolerare, vel ampliorem concedere, ſecundum qualitatem negotii & perſonae.

20. De Canonico *non reſidente.*

Canonicus quilibet poteſt eſſe *ſimpliciter abſens* per licentiam Decani & capituli & recipiet *medietatem corporis praebendae* tantum, de alia medietate remunerabitur eius Vicarius & ſi quid reſiduum fuerit de hoc praeſentes ſicut placuerit ordinabunt. Alias exrebit dimidia.

21. De *peregrinantibus*, ſtudentibus *infirmis.*

Decreuimus obſeruandum, ut Canonicus actu reſidens ſi cauſa *peregrinationis* vel *ſanitatis* recuperandae per licentiam, *Decani* exiterit leuabit omnia ac ſi *actu reſideret*, quia praeſens reputatur, fraude & dolo penitus procul motis. *Studentes*, autem in loco priuilegiato ſiue praeſens, ſiue abſens fuerit quando ad *ſtudium perrexit*, corpus praebende cum integritate percipiet, niſi Decanus & capitulum concorditer ſibi ampliorem gratiam ad certum tempus duxerint faciendam & Vicarium ſuum remunerabit. Priuilegia abſentium ob cauſam ſtudiorum.

22. De his, quorum cauſa *Eccleſia* noſtra *impetitur* ſiue *impeditur.*

Item decreuimus obſeruandum, ut ſi Eccleſia noſtra ratione alicuius *ſingularis* Indemnem preſtent eccleſiam.

per-

perſonae de Eccleſia & diſcretiorum obligatione, uel alia etiam quacunque cauſa actione *pandatione*, ſeu etiam *ſpoliis*, moleſtaretur, is propter quem Eccleſiae ſic impeditur, ad damnorum refuſionem non tenebitur, quam diu parere uult iuri, ubi & quando tenetur, & hoc propriis laboribus & expenſis, ſed ſi praedicta facere nollet, ſed contrarium, tunc ad damnorum reſtaurationem & expenſarum refuſionem procul dubio teneretur.

23. De Canonico *metum* uel *uim* patiente.

Metus cauſa abſens excuſatur.

Adiicimus & per iurisiurandum decreuimus tenendum; quod ſi Canonicus propter *iuſtum metum*, qui merito cadit in conſtantem, non audet reſidere in praebenda ſua, & in loco praebendae ſuae, ut ei perſonaliter deſeruiat, quamdiu paratus eſt ſtare iuri, ubi & quando tenetur, hic praebendam ſuam *integraliter recipiet*, ac ſi reſidens deſeruiat, dum tamen *fraus* & *dolus* non interueniat in hac parte, de *metu* tamen fidem faciat Capitulo proprio iuramento.

24. Qualiter *debita* a Canonico ſint extorquenda.

Debitori canonico dimidia ſalua.

Et ſciendum, quod autoritas Decani, quo ad *debitorum* extorſionem *a Canonicis* ſe non extendit niſi ad obligationem *dimidiae praebendae*, quam creditori pro contractu

ſtu *mutuo* uel *debito*, reo tamen nihil ominus confeſſo uel conuicto poterit aſſignare. Decanus enim licentiare non debit, ut praebenda alicuius integraliter obligetur, quia tunc non eſſet unde Vicarius teneretur uel unde Canonicus ſubtractis neceſſariis ſuſtentaretur. Competentiae ius.

25. De Canonico *in Vena* exiſtente.

Etiam dicimus, ut Canonicus in diminutione *Venae* exiſtens dum modo licentiam, Decani habuerit, uel ſenioris Decano abſente, quod ad perceptionem omnium praeſens reputabitur ſicut ante.

26. De *curiis* clauſtralibus.

Sciant nihil ominus praeſentes & poſteri firmitus obſeruandum; quod nulla curia clauſtralis unquam uendi debet *laico* nec donari, ſed ſi nullus Canonicorum aut Vicariorum curiam uacantem uel uenalem emere uoluerit, poterit, poterit uendi extraneo clerico, de licentia tamen Capituli ſpeciali, donari autem non poteſt exrraneo etiam clerico ſeu vicario, ſed pretium, & hoc ſiue in uita ſiue in morte. *Canonicorum curiae* non cedant *laicis*.

27. De *Aegrotantibus* ſeu *morientibus*.

Conſequenter de aegrotantibus ſeu morientibus, uideamus per ordinem ſi quemque Canonicorum *abſentium* aegrotare contigerit, nihil ſibi iuris uel utilitatis Abſentiam neutrum excuſat.

ratis per talem infirmitatem amplius uendicare poterit, quam ſi *ſanus* & abſens eſſet, & ſi aliquis abſentium capitula *ſolacii*, uel alia ueniret apud Eccleſiam noſtram, non tamen facturus reſidentiam, & hic ſic manens aegrotaret uel aegrotus adduceretur, nihil amplius perciperet quam prius.

28. De *abſente* & tamen apud *Eccleſiam* noſtram manente.

Praeſenz. Gelder.

Canonicus *abſens* & *ueniens* ad nos, manens per tempus quodcunque nihil amplius percipiet. Sed ſi tempore *conſolationis* ad Chorum uenerit animo deſeruiendi eam *medietatem* accipiet tamen. De *oblationibus* autem & aliis, ut uino, pullis &c. Nihil.

29. De Canonico *agrotante*.

Aegrotantes uiſitentur.

Cum uero quis Canonicorum *aegrotat*, Decanus aut alius de eccleſia, ſeu plebanus de licentia, Decani *uiſitabit* eundem & ſacramenta ſibi miniſtrabit. *Plebanus* uero uiſitabit Vicarios infirmantes.

30. De *Viſitationibus* Canonicorum.

Cum euchariſtia & extrema unctione.

Sciant uniuerſi, ſententia Capituli concorditer diffinitum: quod in *uiſitationibus Canonicorum* cum *Euchariſtia* uel extrema *unctione*, omnes exiſtentes de *gremio Eccleſiae* & praeſentes uocari debent,

bent, & uiſitationi intereſſe. Viſitatus tamen uenientibus pro tunc nihil dare debet in praeſenti, niſi ſolum *campanario* & *Scholaribus,* ſi qui portauerint *cereas.* Sed ſi quis ex abundanti uoluerit, hoc poſt receſſum eorum *diſtributori* faciat praeſentari, ad diſtribuendum prout placuerit tribuenti, & hac ratione uel aegrotans praetextu paupertatis non uocet uocandos, uel uocati non ueniant recipiendi *uerecundiam* praetendentes.

31. De obitu Canonicorum *praeſentium.*

Quando aliquem *Canonicorum praeſentium* de medio tolli contigerit, ſecundum conſuetudinem hactenus obſeruatam, ſolenni *pulſatione* praemiſſa, deportabitur *ad monaſterium* & *uigiliae ſolennes* dicentur *de ueſpere* autem ſigno dato, tam *Canonici* quam *Vicarii* ad legendum *Pſalterium* conuenient *in Choro* & manebunt omnes ad minus, usque dum *primus nocturnus* finiatur, niſi quem ſingularis neceſſitas excuſaret, & recedentes loco ſui *ſcholares* ſubſtituent, & ad hoc faciendum omnis qui praeſentes reputantur ſint aſtricti, & in craſtino dicetur *miſſa animarum* cum miniſtris, & Chorus ſiue proceſſio manebit quousque exequiae per omnia ſint completae. Et poſt hoc eundum eſt ad *ſepulchrum* eius cum proceſſione & ueſperis, placebo. Poſt *ueſperas* dici, ſingulis diebus usque ad

Ritus poſt obitum,

ſignum campanae

uigiliae

miſſa

Digitized by Google

orationes ad eius *triceſimum* exceptis diebus *nouem lectionum*, & poſt, hoc communibus orationibus ſit contentus, niſi ſuam memoriam fecerit uel amplius per plebanum noſtrum fieri procurauit, in prima tamen miſſa de conſuetudine datur dimidia marca.

32. Die obitu Canonicorum *abſentium*.

Cum quis abſentium moritur apud Eccleſiam noſtram fiet de eo ſicut de praeſente dictum eſt. Si uero alibi moritur ſiue *praeſens*, ſiue *abſens* reputatur, quam cito id Capitulo uere conſtiterit, fiat Idem fere. ſolennis *pulſatio*, & dicentur *ſolennes uigiliae* cum *miſſa* animarum tanquam confratri & gratis, ut per *executores* ſuos aut amicos de honeſtate pro deuotione & oratione fideli aliquid donaretur.

33. De praeparamentis *ſepeliendorum*.

Si quem Canonicorum noſtrorum mori contigerit, hic per ſe procurabit *praeparamenta* ſuae ſepulturae. Si uero alicui praeparamenta Eccleſiae miniſtrantur, ille debet ea per aequiuolentiam reſtaurare.

34. Sequitur *de Canonicorum Teſtamentis*.

Teſtari Obſeruatum eſt tanto tempore pacifice &

Digitized by Google

&quiета cuius contrarii memoria non exiſtit, quod *Canonicus Eccleſiae* noſtrae poteſt *de bonis ſuis libere facere*, uoluntatem ſuam. Igitur ſi diſponit, ſeruandum erit, dum tamen unus *Canonicorum* Eccleſiae noſtrae ad minus in diſpoſitione ſit datus etiam cum multis extraneis executor, quem ſi non dederit teſtator reputabitur quoad ordinationes Eccleſiae noſtrae *inteſtatus* deceſſiſſe, & Capitulum noſtrum bona quae apud *Eccleſiam* noſtram habuit, & ab Eccleſia leuabit, & debita Eccleſiae uel perſonis Eccleſiae primum ſoluat, ſumtibus *funerabilibus* deductis. De reliquo ſoluantur, ſin autem fiat *anniuerſarius* ipſius ſi poterit aut in uſus Eccleſiae pios reſiduum conuertatur.

non prohibentur.

Aeris alieni deductio.

35. De Canonico *moriente* quid percipiat poſt mortem.

Si Canonicus ſiue abſens ſiue praeſens fuerit & moritur habebit *omnes fructus* ſequentes *anni* ac ſi praeſens eſſet & eos perſonaliter *deſeruiret*, Vicarium tamen tenebit. Sed ſi reſidens fuit & uixit usque ad primum *pulſum ueſperarum* in uigilia natiuitatis Iohannis Baptiſtae tunc habebit *fructus* illius *anni* in annona quia iam deſeruiuit. Et *fructus futuri anni* de conſuetudine antiqua, non reſidens ſi moritur nihil amplius habebit quam fructus ſequentis anni. Sed *reſidens* ſi ſuper uixe-

Annus deſeruitus.

Digitized by Google

rit usque in diem natiuitatis Domini, hic habebit quartam partem fructuum futurae Annonae, ultra annum gratiae quia per quartam partem, anni Eccleſiae ſeruiuit, ſi uixerit usque in die Paſchae, habebit medietatem futurae annonae. Si usque Johannis Baptiſtae ſeruetur ut ſupra dictum eſt. Si uero non attigit in uita ſua diem Natiuitatis Domini licet in nocta ipſa moriatur, non habebit amplius quam annum gratiae, & ſi in Vigilia Paſchae moritur non habebit amplius, ultra annum gratiae, quam quartam partem, futurae annonae, ac ſi in die Xpi mortuus fuiſſet, quia moriens qui reſidebat non amplius perdere debet quam circa quartale anni, quia durum eſſet, ſi Canonicus moreretur ante pulſum *Veſperarium* in uigilia natiuitatis Johannis Baptiſtae nihil praeciperet, pro eo quod reſidendo Eccleſiae ſeruiuit a die Miahaelis usque ad horam mortis ſuae parum ante Veſperas. Et ſi pulſarentur ueſperae in hora mortis, quod tunc perciperet omnes fructus annonae ſicut fit. Ergo computabitur per quartale ut ſupra. Canonicus uero non reſidens, ſi moritur intra diem Michaelis & Martini, habebit medietatem corporis praebendae, ultra hoc annum gratiae completae, quocunque autem alio tempore mortuus fuerit, non habebit aliud quam annum gratiae.

36.

Digitized by Google

36. Quid uocatur *Annus gratiae* ſiue defuncti.

Dicimus quod *Annus gratiae* uocatur totus a die obitus ſui usque ad eandem diem anno reuoluto & compraehendit omnes fructus qui dentur Canonico reſidente & actu deſeruiente in quibuscunque rebus conſiſtant. Gratiae annus

37. De Canonico *praebendato* & uolente facere reſidentiam.

Item volumus ut Canonicus *non reſidens*, uolens facere reſidentiam perſonalem intimabit *Capitulo* in feſto Alexandri & in feſto Michaelis ſtatim poſt incipiet reſidere, ſed Canonicus receptus ad praebendam per mortem uel per reſignationem uacantem, poſt annos *gratiae* & *fabricae* poteſt ſtatim reſidentiam facere ſecundum diſtinctionem poſitam ſupra in Capitulo XXXVI intimabit eam tamen ad quartam partem, ante ut de Vicario ſuo ordinetur.

38. De Canonico Volente redimere annum *fabricae*.

Canonicus uolens *redimere annum fabricae*, redimat pro tanto quantum anno *primo* praeterito dinoſcitur praebenda ualuiſſe, niſi Capitulum ſibi ſecundum exigentiam rei & temporis uberiorem gratiam duxerit faciendam. computatio anni fabricae.

39. Additamenta.

An. 1377. Supplementa ſtatutorum.

Anno Domini 1377. feria ſexta pxa. ante purificationis Sanctae Mariae Virginis exiſtit ſtatutum & ex conſenſu omnium praeſentium ordinatum, quod quiuis *Canonicorum* aut *Vicariorum* in loco exiſtentium diebus *dominicis* ſingulis: In *feſtis* quoque nomine lectionum nec non in feſtis duplicibus, *intereſſe* debebit matutinis & in circuita *ſomnae miſſae* & feſtorum reuerentiam & honorem, niſi habeat legitimum impedimentum uel petita licentia Decani uel Senioris, Decano abſente, qui uero in praedictis excepto matutino tempore abſens fuit, prima conſolatione definita ex toto carebit. Sed de abſentia matutinorum media parte conſolare carebit. Etiam nullus reſidentium ad tres dies continuos ab Eccleſia abſentabit ſine licentia Decani aut Senioris in Decani abſentia, ſub poena abſentiae.

Frequentes in eccleſiis canonici.

Item Anno Domini 1377. feria ſexta ante Alexandrum in Capitulo generali ſtatutum, quod Canonicus receptus uel abſens exiſtens, ſi is uoluerit facere *reſidentiam*, intimabit eam in *duobus* terminis *Capituli generalis*, aut *in ſexta feria* ante Alexandrum, ſi ſic reſidebit in feſto beati Michaelis proximi poſt, & percipiat praebendam ſuam integraliter. Aut in ſexta feria ante omnium Sanctorum, ſi ſic, reſidebit poſtea in feſto Paſchae proximae

De *abſentibus* redeuntibus ad *reſidentiam*.

Digitized by Google

ximae & percipiet medietatem praebendae ſuae, & ſi ſe *non abſentauerit* in feſto Paſchae uel poſt, percipiet medietatem omnium fructum ſuae praebendae quia deſeruiuit per medium annum, cum abſente medietate.

Item Anno Domini 1419. feria ſexta ante feſtum ſancti Alexandri in *Capitulo generali* ſtatutum & ordinatum eſt, ut quicunque beneficiatorum in Eccleſia St. Alexandri aut aliquis eorum, ſeu alterius eorum nomine Chorum ipſius Eccleſiae *uiſitantium* aliquem ſeu aliquos ipſorum aut unus alterum communiter uel diuiſim coram Capitulo aut in quocunque alio loco uerbis ſeu factis, opprobriis ſeu iniuriis, publice *offenderit*, aut ea ſibi dixerit ut fecerit quam cito, de hoc coram *Decano*, ſeu *Capitulo* conuictus ſeu confeſſus fuerit *poenam clauſtralem*, ab inſtanti donec & quousque offenſo ſatisfactum fuerit, & gratiam Decani ſeu Capituli habeat, firmiter & absque contradictione continue ſuſtinebit. An. 1419. Poenae clauſtrales in delictis.

Item ſtatutum & ordinatum eſt, quod quilibet beneficiatus, cum *perſonaliter reſidere* uoluerit, ſi in *conſiliis* aut *iuramentis principum* fuerit, debet primo iuramenta praedicta *reſignare* & amplius in eorum *ſecretis conſiliis* non eſſe nec iuramento obligari, alias ad reſidentiam non admittitur, ſtatutis de reſidentia loquentibus non obſtantibus quouis modo. Ad reſidentiam non admittantur, qui principum adminiſtri.

Item quicunque *beneficiatus* aliquem ſeu aliquos defendet contra Capitulum uel Eccleſiam, ſi eſt publicum & notorium, ſtatim & ipſo facto ſit *ſuſpenſus* a perceptione ſui beneficii, ſin a. non fuerit notorium & poſt monitiones ſe non excuſauerit, ſi propter hoc impeditur, infra octo dies a perceptione ſui beneficii ſit ſuſpenſus, donec ſatisfecerit uel ſe legitime excuſauerit.

Suſpenſio a beneficiis.

Item ſtatutum eſt, quod nullus *beneficiatorum* reſignabit ſuum beneficium ſeu permutabit, niſi Capitulo & Eccleſiae aut perſonis ibidem ſatisfecerit de debitis.

reſignatio.

Item ſtatutum eſt, quod *beneficiatus* obligatus debet, eſſe Capitulo & Eccleſiae ſi *debita* non *perſoluerit*, nec cautionem praeſtiterit, infra *menſem*, concedere, ut uni ex Canonicis *medietatem* beneficii eo usque committat, donec debita ſint perſoluta.

Obaerati canonici.

Item ſtatutum eſt, quod beneficiatus *defraudans Capitulum* uel Eccleſiam contractibus, ſi infra menſem poſt notitiam de fraude & de deceptione non ſatis fecit, is de beneficiis ſuis, quae in eccleſia noſtra poſſidet nihil percipiet donec ſatis fecerit.

Fraus capitulo illata.

Item ſtatutum eſt, quod nullus beneficiatus in Eccleſia noſtra debet aliquem uel aliquos *temporales* uel *ſpirituales* ſeu quamcunque aliam perſonam contra *beneficiatos* communiter uel diuiſim uerbis uel

Saltus in iure dicundo uitandus.

Digitized by Google

uel factis prouocare ſeu quouis modo *querelari* niſi iuſtitia ſibi fuerit denegata coram *Capitulo* ſe expurgabit ad dictamen *Decani* & *Capituli;* ſi a. ſe non expurgauerit, uel ſi de hoc conuictus fuerit poena clauſtrali & arbitrium Decani & Capituli punietur, & omne damnum quod capitulum, Eccleſia & perſona propter hoc ſuſtinuit, penitus reſtaurabit.

Item nullus Canonicorum uel Vicariorum aut *Chorum noſtrum frequentantium*, contra noſtram Eccleſiam *officiabit* niſi de ſpeciali conſenſu *Decani* & *Capituli* ſeu miſſas celebrando *officiabit* ſub poena clauſtrali toties quoties. *Officere* contra eccleſiam.

Anno Domini 1483. in Capitulo generali feria ſexta ante Alexandrum, Decanus & Capitulum per pendentes & anxie ferentes *ruinoſo* Damna *curiarum clauſtralium* quam communiter ad tantam deuenerunt ruinam, ut uix decentes inhabitari potuerint, his igitur damnis praeueniendo, corcorditer conſenſerunt, aſſenſerunt & unanimi conſenſu ſtatuerunt pro ſe & ſuis poſteris perpetue obſeruandum, quod nunc & mantea curiis clauſtralibus libere ad Capitulum ſpectantibus ac redeuntibus ſeu alias quocunque modo uacaturum Capitulum easdem *curias uendere* debebit, aut poſſeſſor *curia* alicuius ſiue & teſtamentarii alicuius Canonici decedentis aus ad Curias ius habentis. Hoc a. cum ſcitu & *conſenſu Capituli* An. 1483. *Fabrica* curiarum.

pituli omnino fiet, & iuxta ſtatutum antiquum conſcriptum & datum ſuper emptione & uenditione curiarum, & quo ſtatuto tempore aut poſtea nunquam recedent ſed inuiolabiliter obſeruabunt, pretium quoque ſiue portio exinde Capitulo libere proueniens Canonici *reſidentes* uertent *ad fabricam*, ſeu ad nutum eorundem, ac prout & curiis clauſtralibus in Eccleſia Sancti *Blaſii Brunſuicenſis*, cui nos conformare tenemur conſuetum eſt ſeruari ſimiliter obſeruandum decreuerunt.

Inſtituta S. *Blaſii Brunſuic.*

Juramentum Canonicorum.

Formula iuris-iurandi a) Canonici,

Ego N. N. iuro & promitto me ſeruaturum *ſtatutae* ac iuſtas & utiles *conſuetudines* Eccleſiae & ſtare pro iure iſtius ac deinceps *fidelis* ero Capitulo & obediens Domino *Decano* eiusdem pro tempore exiſtenti *in licitis* & *honeſtis*, iuſtitiam faciam & recipiam coram *Decano* & *Capitulo* Eccleſiae praefatae, quoties inter me & aliquem uel aliquos de Capitulo ſeu *gremio Eccleſiae*, querela contigerit ſuboriri, & res etiam Eccleſiae & *prouentus* beneficii mei *conſeruabo* ac alienata recuperabo, ſic me Deus adiuuet & ſanctum eius Euangelium.

Iuramentum *Praepoſiti.*

Ego N. Praepoſitus Eccleſiae St. Alexandri

xandri EIMBECENSIS iuro & promitto omnia & ſingula priuilegia, indulta, iura *liber-tates* & *conſuetudines* laudabiles ac literas authenticas cuiuscunque tenoris exiſtant, ulterius ſtatuta & *ſtatuenda* honorabiliora uirorum dominorum *Decani* & *Capituli* huius Eccleſiae pro *poſſe* & *noſſe* inuiolabiliter obſeruare, fideliter *defendere* & in nullo *infringere*, Decano in licitis & honeſtis *obediens* eſſe, bona & perſonas Eccleſiae huius fideliter defenſare ut eius utilitatem promouere iuſticiam coram praefato Decano & Capitulo facere & recipere, bona noſtrae praepoſiturae nequaquam *alterare* ac *alienare*, pro poiſe & noſſe *recuperare*, ſic me Deus adiuuet & Sanctorum Euangeliorum conditores &c.

b) Praepoſiti.

NVM. XXIII.

Compoſitio litium CAPITVLI EIMBECENSIS cum CIVITATE, conciliatore PHILIPPO, duce Brunſuicenſi, an. 1529.

Von *Gottes Gnaden Wir* PHILIPPVS *Hertzog zu Braunſchvveig, Hertzogen* ALBRECHTS *ſehl. Sohn, thuen Kundt*, vndt hiemit für Jedermänniglichen, Nachdem ſich zwiſchen Unſern Lieben Andechtigen vndt getrewen, den Ehrwürdigen und Würdigen Herrn Dechanten bey den Capitteln

pittelen, clereſien undt andere Geiſtlichen zu *Eimbeck* an einem vndt den Erſahmen auch Vnſern Lieben getrewen Burgemeiſter, Rhat, Gilden Undt gemeinen Unſer *Stadt* darſelbſten zu *Eimbeck* anders theils, mannigfaltige Gebrechen Vndt Zweitrachten eine zeitlang biſs daher begeben vnd enthalten, Haben wir vns, aus gnedigen Gemute Willen vndt mitleiden, zukünfftige *ſchaden* Verderb vndt weiteren Vnrat zu verhueten, auch Chriſtliche Liebe vndt Burgerlichen frieden vndt einigkeit zukünfftig zu erhalten, vnſs eigen Perſon vndt zuthuen Vnſer Erbaren Räthe, in gudtliche Handlung gelaſſen vndt nach genugſahmer Verhöre, viellgehabtem Vleiſs, muhe vndt Arbeit, ſie der beruheten Parteyen in der gute gantz vndt gar freundtlich vndt guetlich vereiniget vndt vertragen, wie nachfolgett.

Vnd erſtlich auf den Articul der angezogen *Vertrag* und *Freyheit*.

Auch anderer Verſchreibung vndt Brieffe halben, den alle Vertracht, Priuilegia vndt Verſchreibung wirt ſich die Partheyen durch ſie vnter langes verpflichtet haben, ihres inhaltens in macht bleiben ſollen, Iedoch mit erclerunge vndt mäſſigunge wie folget.

Roch-

Rochpenningk belangendt.

Weil die von Eimbeck den *Rochpenningk* bekennen, entrichten ſie den auch billg ſo ferne das Capittel St. Alexandri den Beſitz des *Wortt* vndt *Creutzepfennigs* ihren Angeben nach beweiſen mögen, ſoll ihnen der auch bezahlt werden, Aber belangendt den *Vchtenpfennig* undt *Fleiſch Zehendten*, dieweile und ſo lange das benandte Capittel die *Ochſen* und *Behren* nicht halten vverden, ſoll auch der Vchten Pfenning vndt FleiſchZehendte nicht gegeben werden, wenn ſie aber dieOchſen vndt Behren halten werden, welches ihnen zu viell Zeit ohn alle Verjährunge vndt praeſcription ſoll vorbehalten bleiben, den ſoll auch der *Vchten pfennig* vndt *Fleiſch zehendt* nach altem gebrauche entrichtet werden.

Cenſus capitulo praeſtandi. 1) Roch. Pfennig. 2) Wort-Pfennig. 3) Creuz. Pfennig. 4) Vchten-Pfennig. 5) Fleiſch. Zehend.

Allerley *Renthe.*

Wor den Geiſtlichen in Wiederkauffs weiſe *Rente* oder Zinſe verſchrieben ſeyn, zu ihren *Leben* oder *Perſohnen*, *Sechs* oder *Sieben fl.* oder rthl. uf das hundert, ſoll hinfuhro derſelbige Funff vndt nicht mehr gegeben vverden, Aber vvas *Leibgedingk* iſt, daſſelbige ſoll inhalts gegeben werden vndt Verſchreibunge gehalten ſein.

Vſurae non ultra quincunces.

Retardaten.

Was aber von allerley Zinſen, Retardaten, *nachſtandt*, darvon die *Helffte* zubetzahlende, vndt dan ſolche Betzahlunge nach

Ne mora cenſuum iuſto longior.

nach gleichem theile in *Vier* Jahren geſchehen ſoll, auſsgeſcheiden, was in dieſem nejſt vergangen Jahre hinterſtet, daſſelbige gantz zu betzahlen, angeſehen das die geiſtlichen auch in Zinſen ſitzen, auch das dieſer tage bereit fur *Dritte halben* Jahr ſoll ſein gehalten worden, der ſoll auch der Rath uf kundliche ſchuldt betagter *Rente* nach der Stadt Gewohnheit zur Betzahlung vnweigerliche vndt vnverzögliche Hülffe thuen, damit mir als der *Landes Fürſte* klagendts vndt anlaufs vberhoben bleiben.

Garten Zinſe.

Von einen ieden *Morgen* an *Garten* ſoll man geben *Drey pfundt* vndt *Zvvey Hüner*, aber keine *Eyer* vndt den *Zehendten* von Hoppen vndt flaxe, wie die von Eimbeck in ihrer weiter Wieder klage bekandt, von alterſs hero gegeben, forten zu geben ſey, So auch befunden mocht werden, das Dinkpluchtige Garten an die Geiſtlichen gekommen vndt dieſelbigen wiederumb verkauffen wolten, das den zu ſelbigen Kauffe für andern diejehnigen oder ihre Erben, davon ſie an die Geiſtlichen kommen ſindt, geſtattet werden, Das auch den Burgeren die Garten Drey Jahr lang vermietet werden vndt zu auſsganck derſelbigen, wiedar zu Dreyen Jahren vndt ſo fortan, dievveill niemandes von den Geſchlechten des erſten Mieters das begehret

gehret wirt zu vermietende, es vvehre dan das die Zinſe zu gebreuchlicher Zeit nicht bezahlet vverden, oder der Kirchen perſonen die Garten ſelbſten gebrauchen oder das Capittel die Garten zu Leibe verkauffen vvurden, doch das ſie die Drey Jahr der Miedunge zu der Zeit bereits geſchehen, vverden Vermieder vvere auſsgehalten, Was aber in retardaten nachſtehr, darmit zu halten, vvie mit andern vorigen retardaten.

Schulde *von verdingeten Zehendten, Meyerhoven* und *Ackern.*

Was ſolchen Schulden nachſtehet, das die den Geiſtlichen ſollen bezahlet vverden in *zvveyen* Jahren folgende, vnd jedes Jähr den halben Theill gegeben vverden.

Schoſs.

Die Canonici, Vicarien vndt Communien in beyden Stifftern ſollen ſchoſs frey bleiben, doch einem Rahte vndt Gemeinen mit zum beſten ſollen ſie *Zvvey hundert Marck* entrichten mit Brieſen vndt Siegeln an Heuſer verſchrieben, aber alle andere Geiſtlichen, vvie die Nahmen haben, niemandts ausgeſcheiden, ſollen jedes Hundert marck mit Dreiſſig Schilling verſchoſſen vndt dem Rath vndt Gemeine nutz auch Vierhundert marck zukehren, damit ſie bey

Immunitas canonicorum.

bey ſolchen ſchoſſe bleiben mögen, verpflichtet ſein, oder dievveill viell Geiſtlichen das Schoſs allbereits gedinget haben des gleicher geſtalt den Summen nach die andern auch dingen, aus geſcheiden beyde Stiffte vvie oben angezeiget. Was aber zukünfftig mehr verkaufft vvirt, daſſelbige gleich denen Bürgeren zu verſchoſſen, auſsbeſcheiden hierinnen, ob jemandt bereidt das Schoſs gedinget hat, das ſoll ſo bleiben auch auſs beſcheiden Leibgedinge von den Perſohnen gekauft, davon alleine halben ſchoſs zu geben.

Von *Dienſten*.

Das Perſonen beyder Stiffte ſo auf der Freyheit ſitzen mit *Dienſte* ſollen vnbeladen bleiben, vndt alſo der Fürſtlichen Freyheit auch die von Eimbeck vertrage gehalten vverden, aber andere Geiſtlichen vndt auch der Stifft Perſohnen, ſo in Dinckpfluchtigen Heuſern ſitzen, daruon demſelben gleich den Bürgern, auſsgeſcheiden, ob jemandt das Wort Gottes prediget, die ſollen davon gefreyet ſeyn, auch auſsgeſcheidten ob jemandt deſshalben mit dem Rahte bereits gedinget hette, das ſoll auch ſo gehalten vverden.

Angariae.

Von

Von *Cloſter Hœven.*

Wenn ein Capitel St. Alexandri *Recht bedoende vvert*, ſoll ein Rath die Sache, ſo ſich der Cloſter Höve halber zu Zeiten zutragen möchten, vvie gebreuchlichen recht verfahren, vndt auch entſcheiden, binnen einem Jahre, das nicht noth vvert, den Furſten alſe vns darumb zu beſuchen.

Von *Silber Müntze.*

Wie die Zinſs Dreiſſig Jahr langk zu nechſt betzahlet iſt vvorden alſo bleiben zugelaſſen, ob aber ablöſung geſchehen vvolten, alſs dan jederm parthey oder Gerechtigkeit vndt Vortheil fürbehalten.

Alle *Iniurien.*

Wor beyde Partheyen dieſer Meynunger vndt gnedigen anordnung alſo gehorſahmen vndt folgen vverden, ſollen gleich aufgehoben ſein, das vvir auch alſo die Obricheit, vvas in den vvider Uns vndt vnſer Hochheit mochte gehandelt ſein, gnediglich verzeihen.

Die *Pfahr* zum *Marckte* und in der Nevvſtadt belangend.

Die *Pfarhern* ſo itzundt in der Marck vndt Nevvſtadt Kirchen verordnet ſein, mugen nach geſtalt der Zeit vndt auſs allerhand Bedencken darbleiben, doch alſo, das jedem jährlich dem Capitel St. Alexandri eine Marck gegeben vvert,

I deſs

deſs ſollen auch bemeltem Capitel von dem Pfarhauſe zum Marckt jährlichs Fünff Marck entrichtet vverden vvas aber ein Rhat Uns das Pfarhauſs auf der Nevvſtadt mit rechte behalten möge, ſoll ihnen vnvergeben ſein.

Von den *Predigern*.

Es ſoll hiemit allen vndt ieden Predgern denn itzundt vndt zukunfftig befohlen vndt geboten vvirt, das Evangelium Chriſti unſers Herrn vndt Heilandes lutter vndt reine zu predigen, vndt das Volck nach Gelegenheit ſanfftmutig vndt getrevvlich leren vndt vnterrichten, vnnöthige vndt zenckiſche Lehre vndt Diſputation vnd dergleichen ſchelten vndt läſtern vnd ſonderlich aufruhr vndt emphörunge meiden, vndt ſich ſelbſt im Leben vndt Wort Evangeliſch beweiſſen, vndt halten, vndt vvo ſie anders befunden, ſollen ſie nicht gelitten, vnd der Gebuhr nach vvieder ſie gedrachtet vverden, vndt dieſelben Prediger mugen predigen in dem Marckt vndt Nevvſtadte Kirchen auch im Cloſter St. Auguſtini.

Mit dem *Prediger* im *Munſter*.

Soll es gehalten vverden als mit dieſem vorigen Articuln von den Predigern vermeldet, vndt das Wir als die Obricheit daſſelbige bey dem Capittel alſo zu verfolgen verſchaffen vvollen.

Ce-

Ceremonien in den Stifften.

Vndt deſsgleichen ſollen die benandten Capittel in Vnſern vnd ihren Stifften die Ceremonien vndt anders zu haltende auch macht haben inhalts des abſcheides ſo jungſt vorgangen dieſes Jahrs vf gemeinen *Reichstage* zu *Speyr* gehalten durch die *Stende des Reichs* beſchloſſen iſt, vndt daran nicht gehindert, noch geirret vverden, vndt dievveill den auch der *Glaube von Gott kommen muſs*, vndt mit Gebotten vndt Verbotten dieſes vndt johnes zu thuende, oder dergleichen nicht magk gegeben vverden, vndt vveiter aus ſolchen oder dergleichen Gebotten nicht anders dan Wiedervville, ergernuſs vndt aufruhr wachſet vndt angerichtet vvird, Deſshalben vndt umb Burgerlicher vndt Chriſtlicher einigkeit vvillen iſt dieſs für gutt angeſehen, daſs ein jeder *Geiſtlicher* oder *Weldtlicher Perſon*, frey macht haben ſolle, in vvelche Kirche Er vvolle gehn vndt die Predige vnd Ambt der Kirchen zuhören vndt niemandts den andern noch mit Worten noch mit Wercken daran nicht irren, hindern, ſchmähen oder beleidigen, vvor das aber anders befunden, ſolt durch den Raht oder ihn ſoll die Verſuhunge oder Weigerunge durch Vns als die Obrichеit vnd Landes Furſt geſtraffet werden.

Die *Schule* belangendt.

Die Schule St. Alexandri ſoll mit gelerten *Schulmeiſtern* verſorget ſeyn, vndt dahin zu Schule gahn die Knaben im Munſter vndt Marckt Pfahrn gebohren, aber den auf der Nevvenſtadt ſoll vveide halben desvveges furbehalten ſeyn, ob ſie vvoln eine Schule für ihre Kinder anrichten vnd beſolden, es ſoll aber hirmit vmb richtigkeit vndt Friede vvillen einem ieden Burgern ſeiner Kinder in vvelche Schule er vvolle zuſchicken, vndt daran vnverhindert ſein. Diſs ſol ſo gedinget ſein auſsgeſcheiden, vvas hier durch *Keyſerliche Majeſtaet* vndt die *Stende des Reichs* auch in kunfftig Chriſtlich Concilium vveiter oder anders halten wird, beſchloſſen werden, auch Brieffe vnd Siegel, ſo eine Parthey von den andern hette, hiermit nicht geſchvvechet, ſondern mehr bekreffttiget.

Cloſter.

Sancti Auguſtini vndt Marien Magdalenen, die Munche in St. Auguſtini Cloſter vndt Nunnen auf der Nevvenſtadt ſollen macht haben ihres Gevviſſens darin zu bleiben oder daraus zu ziehen, doch von niemands dartzu gereitzet oder getzvvungen vverden, vndt die Munche ſo darin bleiben vvollen, ſollen auch vngehindert bleiben in ihren geſengen vndt Ceremonien, doch das ſie vor oder nach der Predige in den Ceremonien nicht hinderen noch irren.

Es

Es ſoll aber niemandt von nevven in dieſelbigen Cloſter gehen oder gegeben vverden, ſondern die, ſo darinnen bleiben, ihrer gudter Rente vndt Zinſe ihr Lebtage gebrauchen, vndt damit in nieſſunge der Zinſen vndt Betzahlunge der Retardaten, auch ſchoſs vndt Dienſt halben oder anders gehalten vverden, vvie oben von andern Geiſtlichen iſt angezeiget vvorden.

Cloſter *Hœve* belangendt.

Das Capittul St. Alexandri vndt Canonicen ſollen auch hinfuhro ihre Cloſterhove oder Wohnungen niemandts von Adel oder ſonſt andern vermieten oder zu Leibe verſchreiben, die Vns alſs dem Landes Furſten auch Rathe und gemeiner Stadt Eimbeck undreglicheit, beſtendig vndt bevvegliche Vrſachen fur der Mietunge und Verſchreibunge angezeiget, vndt darinn keine Gefahr geſuchet vverden, vndt denn dieſer gudliche Verhandlung vndt Verdrach ſo geſchehen, von beiden Parteyen bevvilliget vndt angenommen, haben Wir gemelter Furſt derſelbigen zvvey verfertigen laſſen jedem theil ein ubergeben, vndt zu Vhrkundt der Wahrheit Unſer Inſiegell an die beyden wiſſentlich thuen hangen, Gegeben vndt Geſchehen in Vnſer Stadt Eimbeck nach Chriſti vnſers Herrn vndt Sählichmachers Geburt im Jahre als man ſchrifft 1529. am tage Eliſabeth. A. 1529.

LIB. II.
DIPLOMATARIVM MISCELLVM
RERVM PRAECIPVE THVRINGIAE; MISNIAE; SVEVIAE; FRANCONIAE
AB AN. 1120. AC DEINCEPS.

NVM. I.

REINHARDVS *Epiſcopus* HALBERSTADENSIS *confirmat monaſterio in* CHALDENBRVNNEN *bona atque praedia, quibus a fundatore ſuo,* WICHMANNO, *Comite, eulesia fuit dotata*, an. 1120.

In Nomine Sancte et Indiuidue Trinitatis,

REINHARDVS epiſcopus *Halberſtadienſis* narrat, *Wichmannum* comitem praedia ſua eccleſiae Halberſta-

REINHARDVS *Divina fauente clementia* ANTISTES HALBERSTADENSIS. Noverint omnes fideles tam futuri quam preſentes. Virum nobilem *Wihemannum* cognatum meum predia ſua, pro *remedio anime* ſue, nec non dilecte *coniugis* omniumque *parentum* ſuorum, cum omnibus utilitatibus que modo uel amodo inde prouenire poterint, eccleſie noſtre principali, ad al-

altare *protomartiris* STEPHANI contuliſſe, eo uidelicet tenore, ut de eodem predio, in loco qui dicitur CHALDENBRVNEN, apoſtolicam, ſcilicet communem & canonicam uitam, Deo opitulante inſtituerem. Hec autem tam ſuo quam earum prouinciarum iure in quibus hec ſita ſunt, SAXONIE, ſcilicet & THVRINGIE: ipſemet ſtabiliuit, in legitimo placito, ſe Comite pro tribunali ſedente; in BOTELSTEDE me preſente & Comitibus *Lodheuuico* & *Wicberto*, & utrorumque *filiis*, comitibus & *Sizzone* & *Berengario*, ceteriſque ſuis *compatriotis*. Similiter autem conſummata, bannoque *Adelberti* Moguntini Archiepiſcopi, indiſſolubiliter firmata ſunt, in *Erphesphorde*, me preſente, & Epiſcopo *Spirenſe Brunone*, omnibuſque ſupradictis, preſentibus quoque ſuis heredibus & deuote laudantibus. *Ecberto* clerico, Heremanno, ac Guncelino *Laicis*. Hec ſunt predia; in NIWENBVRKE & *Crhauenedorp* X. manſi. & dimidius. & uinea. in Holdenſtede. VIII. manſi & uinea. in Helpede V. manſi & vinea. & *Eradeſthorp*. XI. manſi. in Sutthardeſthorp. II. in Rouekeſthorp. I. in Paneckendorp. III. in *Seburch*. dimidius. in *Röldeſthorp*. I. in *Afleue*. I. & dimidius. in *Luttekendorp*. dimidius. in *Liefdegesdorp*. dimidius. in *Dielnice*. dimidius. in Aſendhorp. I. in *Dulne*. XXXVII. in LVDESLEVE. XXXIII. manſi. exceptis aliis iugeribus que ſuper

dienk donaſſe, ea lege ut in *Chaldenbrun* inſtitueretur coenobium

Fructus eius in *Saxonia* & *Thuringia* in *Botelſtede* ſedente comite cum *compatriotis* confirmatione facta ab Moguntino in Erphord

Deſcripta praedia ſigillatim

ſunt. & I. molendinum. in *Storquice*: *VII*. manſi. in *Zovlice*. *XIIII*. in *Namelikesdhorp*. XXX. in *Eſekendorp*: dimidius. in *Querenvorae*. dimidius. Hec ſita ſunt in Epiſcopatu HALBERSTADENSI, & comitatu *palatini Comitis* FRIDERICI. in *Coſcebodhe*. VIII. manſi: in Modhelwice. V. in noua uilla iuxta illam. VI. in *Dhretis*. I. in *Dhroganice*. IIII. in *Butine*. XIIII. in *Ruceſcheſece*. XII. Hi L. manſi ſiti ſunt in pago Orlan. In *Lengevelt*. VII. in *Dhurnevelt*. VIIII. in alio *Dhurneuelt*. I. in *Rotthorph*. VIII. in *Vurthern*. I. in *Thovbeche*. X. & I. MOLENDINVM in *Suegerſiede*. V. in *Vrankenhuſen*. II. *Panſtadhes*. Hec predia ſita ſunt in Epiſcopatu MOGVNTINO in *Thuringia*. His igitur predictis prediis. ecclesia Sancti Iohannis Euangeliſte in CHALDENBRVNNEN primum eſt dotata. Reliquorum uero bonorum ſuorum cum clientibus. *Moguntine*. & noſtre Halberſtadenſi Eccleſie contradidit. ad eam *iuſticiam*. qua *meliores* earundem eccleſiarum fruuntur. nec non cognatis & amicis quibus uoluit. Prefate igitur *Eccleſie* omnimoda ſtatuimus *libertate* & quiete. quatenus inibi *Deo famulantes* a quibuslibet nulla prorſus grauamina patiantur. Decernimus etiam Dei famulis ibidem regulariter uiuentibus. liberam *electionem*. quatenus quemcunque *ſanioris conſilii* fratres. de eodem. ſiue de alio monaſterio eiusdem ordinis. ſedem eam elegerint.

Igitur priuilegia indulget *Chaldenbrunnenſi* coenobio.

gerint. epiſcopi conſenſu ſtatuatur. Super hunc ergo locum & omnia eidem pertinentia. neminem *Epiſcopus* ADVOCATVM conſtituat. niſi quem prepoſitus petierit. nec idem. preter ſtatutum ab eadem Eccleſia quicquam exigat. nec *aduocatiam* diutius obtineat. quam utilitas Eccleſie poſtulauerit. & prepoſito placuerit. His omnibus ut dictum eſt oblatis. idem *uir nobilis* dignius adhuc. immo *holocauſtum.* domino dulciſſimum. *Semetipſum* obtulit. relictis que poſſedit omnibus. factus eſt *egenus egeni diſcipulus.* Si quis igitur contra hoc decretum quod abſit temere uenire *temptauerit.* & ſecundo tercioue commonitus non reſipuerit. ipſum perpetuo *anathemati* deputamus. Ceterum prefato loco iuſta ſeruantibus beneficiiſque ac defenſione adſtipulantibus. diuina retributio recompenſet. ac celeſtis benedictio in preſenti & futuro multiplicet. Amen. Hoc ſtatutum auctoritate beati PETRI Apoſtolorum principis. & Domini PAPE. & ſicut ipſe ante nos. ſuo *Banno* & priuilegio. in *Remenſi* ſtabiliuit concilio. & nos ſtabilimus. ac nullo modo mutandum ſub anathemate obligamus. Hanc uero *cartam* iam conſcriptam Ego *Reinhardus* manu *propria* corroboraui. meoque ſigillo inſigniri iuſſi. DATA XVI. Kal. Magi. anno Dominice incarnationis. M.C.XX. indictione XIII. anno autem ordinationis

aduocatiae liberae. non perpetuae. ipſe comes omnibus relictis, factus eſt pauper Bannum in *Remenſi* concilio ſtabilitum. Manu *propria* corroboratum & *Sigillo* Datum 1120.

Actum Halberſtadt

Domini Epiſcopi Reinhardi. XIIII. ACTVM in *Halberſtath.* pleno concilio in *cena Domini.* Papa. calixto II. *mogontino* archiepiſcopo. & romani Sedis *Legato.* Adelberto. *Halberſtadenſi* Epiſcopo Reinhardo. primo prepoſito Thidmaro. & primo aduocato Wichberto. Feliciter. Amen.

In tergo literarum haec leguntur.

Inſcriptio.

Priuilegium REINHARDI *Epiſcopi Halberſtad. ſuper* ADVOCATIAM. KALDENBRVNN. ad nutum PREPOSITI eligendum. Et confirmatio bonorum Eccleſie predicte. Et quod eodem libertate *litones* poſſidere debeamus, quatenus eos *Wichmannus.* comes fundator prefate Eccleſie poſſedit.

Et paulo infra.

Si attente legeris. in hoc priuilegio. XIII. *teſtes* ſcriptos habes Ydoneos. in diuerſis locis. ideo quod nemo recalcitret.

NVM. II.

LOTHARII III. & FRIDERICI I. Imperatorum Priuilegium, Eccleſiae *Kaldenbrunnenſi* conceſſum tam ſuper bonis, ad eam pertinentibus, quam etiam de iure *Aduocatiae* ibidem. Annis 1136. & 1179.

In

Digitized by Google

In Nomine Sancte & indiuidue Trinitatis.

LOTHARIVS *Diuine fauente Clementia tercius Romanorum Imperator Auguſtus.* Juſtis fidelium noſtrorum peticionibus. & eorum potiſſimum. qui Deo ſeruiunt. tanto liberalius condeſcendendum eſt. quanto deuocius eos circa diuinum ſeruicium intendere & inuigilare cognouerimus. Proinde. tam futurorum quam preſencium fidelium noſtrorum nouerit induſtria. quod nobilis uir WICHMANNVS. dilectus noſter. predia ſua pro remedio anime ſue. & *konigundis* coniugis. & parentum ſuorum. cum omnibus utilitatibus. que inde modo uel ammodo prouenire poterunt. *Eccleſie* principali ad altare prothomartiris in *Haluerſtat* optulit. ea uidelicet intencione. ut de eodem predio in loco qui dicitur *Caldenbrunnen.* ſecundum regulam *Sancti Auguſtini* communem fratrum inſtitueret uitam. Quod & factum eſt. Sancitum & corroboratum *Canonica auctoritate* & ſpiritali *banno.* In id ipſum ergo nos quoque conſentientes. & *regali potencia* & *Imperiali auctoritate* & *banno* eadem confirmantes. que hic adnotari placuit. in uilla *Doubeke.* XI. manſos. in *Rotdorf.* octo manſos. & dimidium. in *Durneuelt* nouem manſos. in alio *Durneuelt* unum manſum. in *Rodigoſdorf.* I. manſum. in Sufelt. I. manſum in *Larbunen*

LOTHARIVS Imperator

refert,

Wichman. pro remedio *animae*

Eccleſiae *Halberſtad* donauiſſe ſua in *Caldenbrunn* ut coenobium inſtitueretur cum ſpirituali *banno.*

Quod *regali potentia* confirmat

Deſcriptio *regionum* nominatim.

nen. I. manſum. in Wortheren unum manſum. in Sucgerſtede. V. manſos. in Vurankenhuſen. II. Panſtades. que ſita ſunt in Turingia. In Ruskeſez. XII. manſos. & unum molendinum. In Droganiz. IIII. manſos. In *Buthene* octo manſos. & unum nouale. in *Kozzibut* octo manſos. In *Modesvviz*. V. manſos. In Crop. II. Manſos. in Dreſt. I. manſum. Hec ſita ſunt in Pago Orla. In NIENBVRCH & *Krauveneſtorp*. X. manſos. & dimidium. & uineam. in Holdenſtede VIII. manſos. & uineam. in *Helpede* I. manſum. & uineam. in Erardeſtorp. XI. manſos. in Luithardeſtorp. II. manſos. in Roukeſtorp. I. in Panekendorf. III. manſos. in *Seburch* dimidium. in *Roldeſtorp*. I. in *Asleue* I. & dimidium. in Suttekenthorp. dimidium. in *Lietdegeſtorp* dimidium. in Dielnice dimidium. in *Alethorp*. I. in *Duſne* triginta VII. & Eccleſiam. in *Ludesleue*. triginta III. manſos exceptis aliis iugeribus que ſuper ſunt. & unum molendinum. & Eccleſiam in Oſniz. in *Storquiz*. VII. manſos. & unum *Geroris*. in *Zoulice*. quatuordecim & unum Geroris. in *Dameliкeſtorp*. triginta II. manſos. in Querenuorde dimidius. Hec ſita ſunt in *Dioceſi Halberſtadenſi*. & *Comitatu Palatini Comitis Friderici*. & in lacu *Seburch* piſcinam. ex altera parte littoris. quod dicitur *Thoch* in longitudine & latitudine eadem. quam habet *Magdeburgenſis*

in Comitatu *Palatini*.

ſis Archiepiſcopus. & eodem iure. ſiluas plurimas. *aquas. piſcinas. prata. molendina. Litones.* cum omni iure quo eos prefatus Wichmannus habebat. prefate Eccleſie in *Kaldenbrunnen* Imperiali benignitate ſtabilientes. omnimodam ſtatuimus *libertatem.* & quietem. quatinus inibi Deo. & Sancto Johanni Euangeliſte famulantes. ab omni inquietacione ſint immunes. Super hec igitur bona & alia que Deo propicio in futurum poterunt adipiſci. neminem Epiſcopus Aduocatum conſtituat. niſi quem prepoſitus. pecierit. nec idem preter ſtatutum. aliquid ab eadem *Eccleſia exigat.* nec *aduocatiam* diucius optineat. quam *eccleſie utilitas* poſtulauerit. & prepoſito placuerit. Igitur. quia qui aliorum defendit errorem. multo amplius eſt dampnablior illis qui errant. ne peſtifera *Aduocatorum* poteſtas in futurum in latitudine malicie ſe exerceat. ne infeſti poſſint eſſe Eccleſiis. concedimus ſpecialiter Eccleſie Kaldenburnenſi. ut ſi quas ualeat redimere bonorum ſuorum *aduocatias.* noſtre donationis ſuffulta liberalitate. & *maieſtatis potencia.* redimat. & ſi quisquam Aduocatorum Spiritu Sancto ducente. propria uoluntate. liberaliter. uel pro pecunia. ſiue quocunque modo iuri ſuo in aduocaciis renunciare uoluerit. liberam habeat a nobis licenciam renunciandi. & cedendi. & quicquid Juris noſtri eſt in ipſis aduocaciis. quia ad no-

Immunitas. aduocatia *reuocabilis* ſemper.

noſtram ſpectant maieſtatem & diſpoſicionem. beato prothomartiri in *Halberſtat.* offerimus. ita tamen. ut Epiſcopus de cetero nulli eas poſſit porrigere. Set Eccleſia Kaldenbornenſis perpetuo munere libertatis gaudeat. nec de cetero exactionibus ſiue talliis eius homines ſubiiciantur: *Item.* qui de *imperiali beneficio* gaudent. ut *beneficiis* ſuis renunciare ualeant. & uendere. uel donare fratribus in *Kaldenburnnen.* prebemus aſſenſum. & adiicimus pro remedio *anime noſtre.* ut obſequia prius nobis & ſucceſſoribus noſtris conſueta. eis perſoluantur. Statuimus etiam. ut nullus in Regno noſtro ſepe dictam Eccleſiam. ſiue *prepoſitum.* ſiue quemquam ex ipſa Eccleſia. *theloneorum* & *pedagiorum* exactionibus moleſtare preſumat. & quia *tributum Ceſaris* eſt. cum ab omnibus aliis qui *decimas. primicias. predia, uillas.* & *caſtella.* & *ciuitates* poſſident. nobis non negetur. de cetero noſtris *officialibus.* & aliorum quorumcunque. negetur a *Kaldenburnnenſibus.* & in qualibet ciuitate. in quolibet oppido. uico. caſtello. municipio. ſecuritate perpetua pociantur. quos tutos & ſine moleſtia cum ſuis rebus eſſe decreuimus. *Preterea* ſanctimus imperiali conſtitucione. ut hec omnia. quia *ueritate* nituntur. nulla poſſint *improbitate conuelli.* nulla nouitate mutari. niſi forte in melius bona iam memorate Eccleſie commutentur.

iura alienandi beneficia.

cenſus auguſtales

immunitas a *teloniis* caeſaris tributis, *decimis,*

Con-

Digitized by Google

Concedimus quoque eidem Eccleſie *libertatem* ſcilicet hactenus excolendi *nouale.* in his que *foreſto noſtro* adiacent. & omnino eam cum omnibus ſuis ſub noſtra tuicione eſſe uolumus. Precipiendo itaque iubemus. ut nullus *Archiepiſcopus. Epiſcopus. Dux Marchio. Comes.* nulla denique magna paruaue perſona. in hiis conceſſis. ſeu ſtatutis eam *diueſtire.* uel *moleſtare* audeat. Si uis uero contra hoc. quod non credimus. preſumpſerit. centum *libras auri.* medietatem *camere noſtre.* & medietatem prefate componat *Eccleſie.* Quod ut uerius credatur. & ab omnibus diligencius cuſtodiatur. preſentem inde cartam Sigilli noſtri impreſſione inſigniri iuſſimus:

Nouelia in foreſto imperiali.

diueſtire. moleſtare

Signum Domini LOTARII *tercii imperatoris* Romanorum inuictiſſimi.

Signum.

Ego *Bertoldus* vice *Adelberti Archicancellarii* recognoui.

Data Anno Incarnacionis Dominice M. C. XXX. VI. VII. Idus Auguſti. Indictione XIIII. anno uero *Regis Lotharii.* XI. *Imperii* quarto. *Actum* Oſterrode. in Chriſti nomine feliciter. Amen.

Datum 1136.

Actum

In Nomine Sancte & Indiuidue Trinitatis.

FRIDERICVS *Diuina fauente clementia. Romanorum Imperator Auguſtus.* Que in hoc

FRIDERICI imperatoris confir-

matio ho rum, *Conſenſu* Principum S. R. I.

hoc priuilegio *Lotharii. Romanorum Imperatoris.* ſancita ſunt. & quorundam Principum & aliorum mediante conſilio donata Ecclesie *Kaldenbrunnenſi* approbamus. collaudamus. & imperiali auctoritate roboramus. & ſine aliqua refragatione ſeruari conſtituimus.

Signum

Signum Domini FRIDERICI *Romanorum Imperatoris inuictiſſimi.*

Ego *Godefridus* Imperialis aule *Cancellarius.* vice Chriſtiani *Maguntini* Archiepiſcopi. & tocius *Germanie Archicancellarii.* recognoui.

Acta 1279.

Acta ſunt hec Anno Dominice Incarnationis. M. C. LXX. VIIII. Indict. XII. Regnante Domino Friderico. Romanorum Imperatore glorioſiſſimo. Anno Regni eius. XX. VIII. Imperii autem. XX. VI. Datum in curia apud Koyne, celebrata. XVI. Kal. Septembris.

NVM. III.

FRIDERICVS I. *Imperator* confirmat Eccleſiae B. Mariae in *Sittichenbach* omnia bona tam praeſentia, quam futura, an. 1154.

In

Digitized by Google

In Nomine Sancte & Indiuidue Trinitatis.

FRIDERICVS *Diuina fauente clementia Romanorum Rex.* Notum eſſe uolumus omnibus Chriſti fidelibus tam futuris quam preſentibus. quod pro *ſpe diuine retributionis.* Beate Dei genitrici MARIE in *Sidikenbiſche.* & fratribus Deo ibidem famulantibus circiter quatuor manſos terre *inculte*, *frutectis* tantum & *arbuſtis* occupatam, que *Woſtene* vocatur, contradidimus. Preterea de bonis que ipſis iuſte tradita ſunt. hec ſubnotari congruum duximus. Videlicet in *Sidekenbiſchen* XXI. manſos. et manſum noualem. & ſiluam ab Eſico de *Burnenſtede* traditam. & uineam per concambium quatuor manſorum in *Lineſtorp.* a patruo noſtro beate memorie Rege CVONRADO datam. Ad ipſos etiam pertinent rura quedam cum uſibus qui inſeruiunt. & ineſſe poterunt. ſita in *frutectis* que *Woſtene* uocantur. expeditam a contradicentibus pietate *Rodolfi Halberſtadenſis* Epiſcopi. & Abbatis eorum *Volquini.* & *Loduvvici* de *Wippere.* eiuſdemque loci decime ab Epiſcopo iam prefixo collate. Sed & duo manſi in *Ouerheilengen.* ab Heinrico Duce *Saxonum* traditi. Quin & Fridericus Comes de *Bichelingen.* decem manſos eis in *Ouerheilingen.* & in *Louinge* tradidit. pro quibus equalia bona heredibus reſtituit. & Mehtildis de *Rodolueſtat* manſum & dimidium eis in

FRIDERICVS I. Imperator
B. MARIAE donat in *Sittiebenbach,*
Wüſtene, inculta,
aliaque in *Bornſted,*
in *Linstorf*
a patruo CVNRADO imperatore data,
decimas in *Volquin, Wippere,*
C. *Beichling,*
Rudolſtatt

K Ouer-

Ouerheilingen aſſignauit. Nos autem commoniti a predicto FRIDERICO *Comite* quondam *coniugis noſtre*. & fratris eius *Bertolfi* conſenſu. tribuimus pratum quod eſt duabus interiacens aquis. *Vnſtruot* & *Lax*. cum locis aquoſis & inaquoſis. excepto molendino. & inſula que ad molendinum pertinet. Si uero poteritis preſtationem, quam ibidem poſſidemus. ab illis quibus preſtita eſt adipiſci. omnino concedimus. orantes, ut ſit apud nos perpes memoria noſtri & predeceſſorum noſtrorum. Porro placuit *Abbati ueſtro* pie memorie *Volquino* & aſcripto amico ueſtro *Friderico Comiti* redonari nobis pro omni iſta tradicione tres manſos in *Louinge* XXXV. ſolidos perſoluentes. At uero cum de *cenſu donationis noſtre* per dilectionem noſtram requiſiſſet *Comes miniſteriales noſtros* & familiam. responderunt *decem ſolidos* eam ſoluere. Sed ex *antiquitate* non plus quam XX. perſoluiſſe. Huic placito ex parte ueſtra facto in *Lindburch*. conſenſi. non *poſſeſſiunculas* ueſtras appetendo. ſed heredum querimoniam ſi forſitan emergeret reprimendo. Huius autem noſtre donationis. & conſcriptionis teſtes ſunt. Albertus *Marchio*. Otto *Palatinus* Comes. Gozwinus de *Heimesberck*. Fridericus de *Bichelingen*. Vlricus Epiſcopus *Halberſtadenſis*. Anſelmus Epiſcopus *Hauelbergenſis*. Cunradus *Marchio*. Fridericus *Palatinus* Comes. Cuonradus

Vnſtrut. Lax. *Louingen.* Lind-burch. Teſtes.

fra

frater meus. Comes *Bertolfus* de *Andeſſe*. Ludouicus de *Werteberch*. Godefridus Burchgrauius de *Nuremberch*. Comes Erneſt de *Horeburch*. Comes Hoier de *Mannesuelt*. Heſeko de *Burneſtede*. Cuno de *Wippere*. Burchardus de *Valkenſtein*. Walterus de *Winmare*. uillicus de *Altſtede*. Fridericus *Creuer*. Erenfridus de *Althuſen*. Tiediricus & Chriſtianus de ueteri *Bichelingen*. Tidericus de *Louingen*. Hec & quecunque bona nunc & in futurum iuſte poſſederitis integra uobis & in direpta permaneant. Igitur ſi qua ſecularis poteſtas poſſeſſiones ueſtras ſcienter imminuere temptauerit. quinquaginta libras auri componat. quarum dimidiam partem Camere noſtre. reliquam uero *Abbati* in Sidekenbiſche perſoluat. Vt autem euidentius roboretur preſens conſtitutio. indita eſt huic paginule ſigilli noſtri impreſſio. & hec idoneorum teſtium per nomina deſcriptio.

Signum Domini FRIDERICI *Romanorum* Regis. Signum.

Ego Leitolfus Cancellarius. uice Arnolfi Moguntini Archiepiſcopi & Archicancellarii recognoui.

Datum Quidelineburgc III. Idus Aprilis. Anno Dominice Incarnationis *M. C. L. IIII.* Indict. 2. Regnante *Friderico* Romanorum Rege glorioſo. Anno V. Regni eius *III.* Datum Quedlenburg.

NVM. IV.

Literae FRIDERICI I. *Imperatoris*, in quibus certa bona cum Eccleſia *Caldenbrunnenſi* permutat, ſimulque eidem libertatem de *Advocatia* ibi redimenda concedit. an. 1179.

In Nomine Sancte & Indiuidue Trinitatis.

FRIDERICVS I. Imperator.

FRIDERICVS *Diuina fauente Clemencia Romanorum Imperator Augustus.* Donationis & pacta & commutationes que inter mortales ſtatuuntur. dingne priuilegiorum teſtimoniis roborantur. ne forte pro lapſu temporis ueniant in obliuionem. aut iniquorum dolis uel temeritate indignam incurrant permutacionem. Nouerint ergo imperii noſtri *fidelium* preſens etas & futura. quod nos conſentiente epiſcopo *Halberſtadenſe* ODELRICO. & quorundam *principum* & aliorum *prudentum* mediante *conſilio.* cum BERNARDO *prepoſito.* & fratribus ecleſie *Kaldenbrunnenſis.* ſubſcriptum fecimus *concambium.* Dedimus eis. & ſue in perpetuum eccleſie. redditus XX. talentorum. per ſingulos annos accipiendos in turbis uillis. ad *regalem curiam* noſtram *Aleſtede* pertinentibus. Scilicet in *Winkele*: & in *Wulferſtede*: & in *Varenſtede*; In uilla *Winkele* de VI.

cōnſenſu *Halberſtad.* epiſcopi commutat bona cum *Kaldenbrunnenſi* coenobio, in *regali curia* Alſted, Wulferſted, Varenſted,

VI. manſis litonum. *IIII.* talenta. & tres ſolidos. & de noualibus. VI. talenta. & VII. ſolidos. que ſimul faciunt. X. talenta. & X. ſolidos. In Wulferſtede de duobus manſis litonum. & de manſis famulorum qui uocantur Hygen. V. talenta. & X. ſolidos. In Varrenſtede de uno litonis manſo. & de uno *Slaui* manſo & de aliis manſis famulorum. *IIII.* talenta. Recepimus autem pro hiis bonis. a prefato prepoſito. & ab eccleſia ſua. in uilla *Doubeke.* XI. manſos. in *Rothdorf* octo manſos. & dimidium. in *Durneuelt* nouem manſos. in alio *Durneuelt* unum manſum. in Rodigosdorf. I. manſum. in *Sufelt I.* manſum. in *Sarbunen. I.* manſum. Hec ſita ſunt in *Thuringia.* In Ruskeſez. *XII.* manſos. & *I.* molendinum. in *Droganiz.* quatuor manſos. in *Butene VIII.* manſos & *I.* nouale, in *Kozzibut. VIII.* manſos. in *Modelvviz.* V. manſos. in Crop duos manſos. in Drets *I.* manſum. hec ſita ſunt in *pago* ORLA & redditus eorundem bonorum computata ſunt ad XXV. talenta. Hec eadem bona conceſſimus nos in *feodum* Comiti *Sifrido* de *Orlamunda.* in compenſationem bonorum illorum que ipſe habuit in *Koyne.* quoniam eadem *omnibus* ab eo in *poſſeſſionem* imperii. *mille marcis* argenti. & predicto *beneficio.* Vt autem pretaxati concambii contractus. omni deinceps tempore ratus permaneat & inconuulſus. preſentis priuilegii paginam fecimus inde

Receptis eo loco *Doubeke, Rothdorf, Dornueld,* &c. in THVRINGIA

In *Ruske, Drogeniz, Buten, Kozzibut, Modelwiz,* ORLAE pagi.

Feuda ORLAMUNDENSI C. conceſſa.

de cônſcribi. & maieſtatis noſtre Sigillo roborari. Adiecimus etiam ut in uillis prefatis. ſcilicet *Winkele: Wulferſteae: Varrenſtede* ſuper bona que cum *Kaldenbrünnenſibus* commutauimus. dilectus noſter. Albertus de *Alzſtede.* ſit *aduocatus*, ad defenſionis preſidium. & ne idem. uel eius ſucceſſio indebita expoſcat ſibi ſeruicia. ſtatuimus. ut quicunque fuerit aduocatus bonorum illorum. ſingulis annis duobus tantum preſideat placitis. & a ruriculis ſue aduocacie. XX. denarios recipiat diuiſim. in feſto ſancte *Walburgis* decem denarios. & in autumpno decem *denarios* uſuales & *VIII.* manipulos auene in pabulum. & ſemel in anno ab eis *uectigalia* expoſcet. a meridie unius diei. usque ad meridiem alterius diei. Preterea. prefati *ruricula* tribus uicibus in anno ſucceſſiune in *arando* fideliter ſubſeruire debebunt: & tantum uno die in *metendo* ei deſeruient. & uniuerſaliter in *carniprivio porcum* in eſtimatione trium ſolidorum perſoluerit eidem. & ſi quisquam eorum quod abſit in furto fuerit comprehenſus. uel *ſanguinem* innocentis effuderit. Secundum *conſuetudinem* prouincie *puniatur*, etſi non fuerit *grauis exceſſus* & enormis. ſecundum qualitatem *delicti* amicabiliter cómponat. & *due partes* ſatisfactionis *Prepoſito* exhibebuntur. & tercia dabitur aduocato. & quia priuilegium meretur amittere. qui iure ſuo abuti-

Aduocatia

Iura coenobii in ſeruitiis.

Iurisdictione

abutitur. ſi forte ſuſtinere importunitatem heredum prefati *Alberti* non poterit eccleſia *Kaldenbrunnenſis.* ex imperiali maieſtate indulgemus eidem. ut ſi facultas ſe optulerit. quod aduocaciam eorundem bonorum potuerit redimere: quatenus omnis occaſio nocendi tollatur. licite redimat. & ſi forte heredes amore diuino ſuccenſi. ab eadem aduocacia cedere uoluerint. libere cedant. Et quia ad *imperialem diſpoſicionem. ius & poteſtas aduocatiarum* ſpectare dinoſcitur. ueſtigiis felicis memorie *Lotthari* imperatoris inherentes. que *ius imperiale* in aduocaciis omnium bonorum *Kaldenbrunnenſis* eccleſie: ad inſtanciam *Wichmanni* comitis. *Sancto Stephano prothomarthiri* in *Halberſtat* contradidit. & nos eandem *donacionem ratam* habentes. concedimus, ut Epiſcopus *Halberſtadenſis uice noſtra ſuſcipiat aduocacias.* nec tamen eas ulli hominum ex tunc porrigere ualeat. Set beato *Iohanni Euangeliſte* in *Kaldenbrunnen* conferat. ut ſic fratres inibi Deo famulantes. quietius ualeant omnipotenti Deo famulari. Tertium quoque qui huic noſtre donationi. & commutacioni interfuerunt. quedam nomina iuſſimus annotari. Wichmannus *Magdeburgenſis* Archiepiſcopus. Philippus *Colonienſis* Archiepiſcopus. Vlricus *Halberſtadenſis* Epiſcopus. Otto *Babenbergenſis* Epiſcopus. Sifridus *Brandenburgenſis* Epiſcopus. Bertholdus

aduocatia, Teſtes,

Marchio Yſtrie. Bernardus Comes de *Anehalt.* Comes Dedo de *Groux.* Vlricus & Kunradus de *Within.* Albertus de *Grunbach.* Fridericus de *Hakenburnen.* Fridericus de *Anfarde.* Albertus Aduocatus de *Alzſtede.* & alii quam plures.

Signum Domini *Friderici* Imperatoris inuictiſſimi & Auguſti.

Ego *Godefridus* imperialis *aule Cancellarius* uice Chriſtiani *Maguntini* Archiepiſcopi. & tocius Germanie Archicancellarii. recognoui.

Datum 1170. Acta ſunt hec anno Incarnationis Dominice. M. C. LXX. nono. Indiccione. *XII.* Regnante Domino FRIDERICO *Romanorum Imperatore* glorioſiſſimo. Anno rengni eius. *XX. VIII.* Imperii autem *XX. VI.* feliciter Amen. Data in curia apud Koyne celebrata. *XVI.* Kal. Septembris.

NVM. V.

FRIDERICVS I. Imperator confirmat clauſtro, quod dicitur *cella S. Mariae*, prope *Miſne*, duos manſos, venditos eidem ab Heidenrico, *miniſteriali.* an. 1183.

Friderieus I. Imperator. FRIDERICVS *Dei Gratia Romanorum Imperator Auguſtus.* Quo - pietate ſuadente. im-

imperatoriam condecet maieſtatem. *clauſtralium uirorum* utilitati prouidere. & cautele proſpicere. ideo notificandum duximus uniuerſis tam futuris quam preſentibus. quod quidam *miniſterialis* noſter nomine *Heidenricus*. cum uoluntate & permiſſione noſtra. & conſenſu germani fratris ſui. *duos manſos*. ſitos in uilla *Cotiſovve*. iuxta *Yſerſtete*. in pago *thuringie*. partim pro remedio anime ſue. partim etiam pro pretio contulit clauſtro. ſito iuxta *Myſne*. quod dicitur *cella Sancte Marie*. in preſentia maieſtatis noſtre. in *curia* apud *Altenburc* celebrata. ſunt autem huius rei *teſtes*. Berno Epiſcopus *Zuirinenſis*. Abbas de *Pigovve*. Hermannus *Palatinus Saxonie*. Marchio Theodoricus de *Luſiz*. Comes Dedo frater eius. Albertus de *Hyltimburc*. Albertus de *Groumbah*. Hugo de *Wartha*. Tiemo de *Koldiz*. & alii quam plures. Ea que ſuper memorata ſunt auctoritate noſtra confirmamus. & *Sigilli* noſtri impreſſione roboramus. ſtatuentes & firmiſſime precipientes. ne quis ea in poſterum. infringere ſeu immutare preſumat. *Acta* ſunt Rec. Anno Domini *M.C.LXXXIII*. Indict. I.

Cella a S. Mariae in Thuringia donata a miniſteriali confirmat.

Actum in curia *Altenburg*.

Teſtes

Digitized by Google

NVM. VI.

RVDOLPHI I. *imperatoris Priuilegium*, Monaſterio S. Caeciliae in *Pfulingen* conceſſum, ut acquirere hoc in poſterum queat eiusmodi *bona immobilia*, quae alias tantum ab iis, qui uulgariter *Gnoz* audiunt, poſſidentur. an. 1274.

RVDOLPHVS I. Imperator. abbatiae in *Pfulingen.*

RVDOLFVS *Dei Gratia Romanorum Imperator Rex ſemper Auguſtus*, dilectis in Chriſto *Abbatiſſe* & conuentui Monaſterii *Sancte* Cecilie in PFVLLINGEN ordinis *Sancte Clare* ſalutem cum plenitudine omnis boni. Quia ueſtra Sacra Religio ad hoc ſemper ſtudere dinoſcitur; ut ſibi proficiat per *regulare uite meritum* & alii per fame laudabilis teſtimonium *pietatis* exemplum deuotis orationibus & diuinis laudibus inſiſtendo, Idcirco *ueſtris piis uotis* libenter annuimus & petitiones ueſtras quantum cum Deo poſſumus fauorabiliter exaudimus: Exhibita ſiquidem nobis ex parte ueſtra *relacio* continebat, quod Eccleſia *Sancti Martini* in *Pfullingen* quoſdam habet *homines cenſuales* tam in eadem uilla, quam alibi reſidentes qui *nobis* & *Imperio ratione Aduocatie* ſeu *dominiis* ſunt *ſubiecti*, qui uulgariter *Gnoz* appellantur, quorum bona *immobilia* que

priuilegia indulget

ab imperio adſcriptis ſubditis *Genoſſen* acquirendi.

que pro ſe poſſident non conſueuerunt hactenus ut dicitur aliis quam predictis hominibus qui *Gnoz* appellantur dari uendi uel aliter alienari, niſi per *alia bona* immobilia equiualencia uel melora dictis hominibus reſtaurentur, de quibus bonis aliqua per *Commutationem equiualentem* arbitrio diſcretorum uobis & ueſtro Monaſterio acquiſitis, unde petiſtis eadem bona taliter acquiſita uobis & dicto Monaſterio *Auctoritate Regia confirmari*; Nos igitur ueſtris piis precibus inclinati, dicta bona in *ortis agris domibus pratis* ſeu aliis quibuscunque uel que in futurum per confirmationem equiualentem ſimiliter acquiretis, uobis & ueſtro Monaſterio, tenore preſencium *confirmamus* & preſentis ſcripti patrocinio communimus, Concedimus quoque ut ſpeciales *paſtores habere poſſitis*, pro ueſtris *animalibus* mittendis, nec uos ſuper premiſſis quisquam moleſtare audeat prout *Regiam* uelit euadere *ulcionem*. Dat. Hagenoie XV. Kalend. Maji Regni noſtri Anno 3. Anno vero Incarnat. Dominice 1274.

Alienare nefas non commutare.

de iure peculiaris *Paſtoris*, *Hirten*,

Dat. Hagenoiae 1274.

NVM.

NVM. VII.

RVDOLPHVS I. Imperator praedicto monaſterio in *Pfulingen* libertatem largitur, ne teneatur illis conſtitutionibus, quas homines in *Pfulingen* in praeiudicium illius de nouo fecerunt, ſimulque *uineam* eidem confirmat. an. 1277.

RVDOLPHVS I. Imperaror

Rudolfus *Dei Gratia Romanorum Rex ſemper Auguſtus* dilectis in Chriſto *Abbatiſſe* & conuentui ſororum *in Pfullingen*, ordinis Sancte Clare gratiam ſuam & omne bonum; cum ſicut intelleximus *homines* in *Pfullingen* quedam de *noua ſtatuta* in non modicum ueſtrum *preiudicium* & grauamen facere preſumpſerint, Nos uobis ueſtro *Monaſterio* hanc tenore preſencium concedimus *libertatem*, ut ab eisdem *Conſititutionibus* aliisque ſimilibus in futurum *Auctoritate Regia exempte* omnino ipſis non debeatis aliquatenus ſubiacere, quin pocius ſub obtentu *gratie noſtre* inhibemus firmiter & diſtricte ne quis uos in hiis & aliis quibuscunque audeat modo aliquo de cetero *infeſtare*. In ſuper hanc gratiam uobis facimus per preſentes, quod uos *uineam* in *Cliuo Achalm* ſitam in qua quorundam preſumptio uos uexat in debi-

abbatiam in *Pfullingen*

eximit ab obligatione *iuris nouiter* introducti,

Idque priuilegio ſingulari

Digitized by Google

debite & impugnat *quiete* debeatis in perpetuum & pacifice poſſidere, propter quod eciam nobili domino *Alberto Comiti Aduocato* terre, hoc eodem tenore iniungimus firmiter & mandamus, quatenus uos ac bona ueſtra ab omnium moleſtatorum ueſtrorum uiolentiis conſtanter & fideliter tueatis, in cuius conceſſionis teſtimonium &c. Dat. *Hagenoie* Kalend. Nouembr. Indict. *III.* Regni noſtri Anno *VI.* Anno uero Incarnacionis Dominice 1277.

uinea in *Acbolm*

Datum *Haganoiae* 1277.

NVN. VIII.

RVDOLFVS I. *Imperator confirmat Conrado*, Epiſcopo *Friſingenſi*, Priuilegium eiuſdem Eccleſiae quondam a *Friderico I.* Imperatore conceſſum. an. 1277.

Rudolphus *Dei Gratia Romanorum Rex ſemper Auguſtus* uniuerſis Imperii Romani *fidelibus* preſentes literas inſpecturis in perpetuum. Accedens nuper ad mee *Maieſtatis* preſenciam Venerabilis *Conradus Friſingenſis* Epiſcopus nobis humiliter ſupplicauit, ut priuilegium clare memorie FRIDERICI quondam Romanorum *Imperatoris* ipſi & Eccleſie ſue *Friſingenſi* traditum & conceſſum innouare & confirmare de *benignitate Regia* dignaremur, cuius priuilegii talis eſt tenor:

RVDOLFI I. tranſumptum

priuilegii

In

In Nomine Sanctæ & Indiuiduæ Trinitatis,

FRIDERICI I. Imperatoris quo 1189.

FRIDERICVS *Dei Gratia Romanorum Imperator Auguſtus.* Imperialem noſtram decet Maieſtatem; ut quodcunque de ratione fieri decreuit *literarum noticiae* commendari faciat, ne, curſu temporum labente, facilius a memoria ſuccedencium facta preteritorum euaneſcant, unde nouerunt uniuerſi tam preſentes quam *poſt futuri* fideles Chriſti, quod cum dilecti noſtri *conſanguinei* dux uidelicet AVSTRIE *Leupoldus* eiusque filius *Fridericus* omnem Maieſtati noſtre reſignaſſent *iuſticiam*, quam per *dominicalia Friſingenſis Epiſcopi* quondam ab *Imperio* poſſederunt AUSTRIA, id eſt MARCHRECHT & LANDGERICHT & BVRGWERCH que ſpecialiter ad uſus ipſorum reſpiciebant tam in officio *Enzinsdorff* quam etiam in *Holemburg* & *Eberſtorff* nos ob inſtanciam eorundem precacionum atqe dicti nobis ac uenerabilis Epiſcopi *Ottonis* amorem, ad hoc ſumus inducti, quia dictam IVSTICIAM nobis reſignatam Ecclesie *Beate Virginis*, ſancti-que Corbiniani *Friſinge* donacione *Regali* tradidimus. proinde ſperantes certo nos eterne beatitudinis in futuro remunerationem. Vt autem hec noſtra traditio ſine retractatione ſtabilis & in conuulſa omnium permaneat euo, hanc inde paginam conſcribi ac impreſſionis *ſigillo* iuſſimus inſigniri cum teſtibus ſubnotatis, quorum

ab AVSTRIAE duce, ceſſa *dominicalia Markrecht; Landgericht; Burgwerk* in *Enzinsdorf*

largitur Epiſcopo *Friſingenſi.*

rum hec ſunt nomina, Otto *Bambergenſis* Epiſcopus, T. *Patauienſis* Epiſcopus, H. *Bambergenſis* Prepoſitus, *Ratoldus* dux *Dalmacie*, Conradus Comes de *Pilſtein*, Albertus Comes de *Bogen*, Otto Comes de *Veleburch*, Conradus Burggrauius de *Nurenberg*, Otto *Ratisponenſis* Aduocatus, Heinricus de *Alitendorff*, Crafft de *Datzmesbach*, de Choro Friſingenſis, Otto de *Walddecke*, Fridericus de *Paſtorp*, Vlricus *Wertnich*, Albertus de *Helbach*, de MINISTERIALIBVS *ducis Auſtrie*, Wichardus de *Seuelt*, Hademarus de *Kunringen*, Lutwind de *Sunnenburg*, Rudolf *Stubich*. - Teſtes.

Signum Domini FRIDERICI Glorioſiſſimi Romanorum Imperatoris ſemper Auguſti. Ego Johannes imperialis aule Cancellarius in uicem - - Domini Conradi *Maguntinenſis* Archiepiſcopi Germanie Archicancellarii recognoui. *Actum* Anno Dominice incarnationis *MCLXXXIX*. Regnante Domino *Friderico* Romanorum Imperatore ſemper Auguſto Anno Regni eius *XXXVIII*. imperii uero *XXXVI*. Datum Wienn XV. Kalend. Januar. Indict *VII*. feliciter Amen. Signum *Actum Wienn* 1189.

Nos itaque memorati *Friſingenſis Epiſcopi, Principis noſtri dilecti* precibus fauorabiliter inclinati preſens priuilegium de uerbo ad uerbum de innata nobis clemencia renouamus confirmamus & preſentis ſcripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc noſtre renouationis & con- Quae omnia RVDOLF. I. rata habet firmatque

confirmationis paginam *infringere*, aut ei in aliquo contraire. Si quis autem contrarium attemptare preſumpſerit penam *centum Marcarum auri puri* ſe ſciat incurſurum. *Teſtes* ſunt uenerabiles *Saltzburgenſis* Archiepiſcopus, Pataujenſis Ratisponenſis &c. Epiſcopi. Datum *Wienn XII.* Kalend. Junii, indict. V. Anno Domini *MCCLXXVII.* Regni noſtri Anno *IV.*

Teſtes, *Wienn.* 1277.

NVM. IX.

Idem RVDOLFVS I. permittit Conrado, Epiſcopo *Friſingenſi* Ius *Metalli Fodinarum* in Dioeceſi eiuſdem. an. 1277.

RVDOLFVS I. Imperator.

RVDOLFVS *Dei Gratia Romanorum Imperator ſemper Auguſtus* Vniuerſis preſentes literas inſpecturis uolumus notum eſſe ubicunque in poſſeſſionibus *prediis* ſeu *fundis* Venerabilis *Friſingenſis* Epiſcopi, *Principis* noſtri dilecti *Auri* uel *argenti* uel alterius cuiuſcunque *metalli*, uel etiam *ſalis Vene* reperte fuerint idem Epiſcopus in eisdem gaudebit per omnia iure ſuo, *nobis* & *Imperio* ſimiliter iure noſtro in omnibus *reſignato*. Concedimus etiam memorato *Epiſcopo* ut *metallum* cuiuslibet generis in *Eccleſie* ſue *fundo* querere ualeat, *imperii iure ſaluo*, quare ſub obtentu noſtre gratie precipimus uniuerſis ne quis memoratum *Epi-*

iura *ſaliniarum* & *metallifodinarum*, imperio *reſeruata*

concedit epiſcopo *Friſingenſi*, imperii iure ſaluo,

Epiſcopum in huiusmodi ſuis iuribus aliqualiter audeat inpedire; huius rei *teſtes*: Venerabilis Fridericus *Saltzburgenſis* Archiepiſcopus, Bertoldus *Bambergenſis*, P. *Pataníenſis*, Leo *Ratiſponenſis*, Ditricus *Gurcenſis*, Johannes *Chunenſis*, Wichardus Seconienſis Eccleſiarum Epiſcopi. Heinricus *Palatinus Comes* Reni, Dux *Bauarie*, Fridericus *Burggrauius* de *Nurenberg*. Nos in huius rei teſtimonium preſentem cedulam Serenitatis noſtre *ſigilli* munimine iuſſimus roborari. *Datum Wienn* 1277. *XVI.* Kalend. Jun. indict. *V.* Regni noſtri Anno *IV.*

Teſtes

Wienn 1277.

NVM. X.

HEINRICVS, *Abbas* HERSFELDENSIS, in *feudum* concedit Friderico & Theoderico, *Thuringiae Landgraviis*, ea bona, quae eorum maiores ab Eccleſia *Herſfeldenſi* recognoſcere hactenus conſueuerunt. an. 1289.

HEINRICVS, *Dei Gratia* HERSFELDENSIS *Eccleſiae Abbas*, Notum eſſe cupimus Chriſti fidelibus uniuerſis praeſentes literas inſpecturis, quod nos ad peticiones & inſtantias diligentes, Illuſtris Principis Domini *Alberti Thuringiae Landgrauii* & *Saxoniae Comitis Palatini*, omnia alia *Feudalia* quae nobis & nomine Eccleſiae ex mor-

HEINRICVS abbas *Hirsfeldenſis*

Thuringiae Landgrauio

confert feuda, ei, morte uaſalli NB. uacantia, nam ipſo alias iure ſucceditur. Iuſti feudi nomen.

morte Illuſtris Principis Domini *Heinrici* piae memoriae, quondam *Miſnenſis Marchionis* patris, dicti Domini Lantgrauii legitime *uacabant*, ipſi Domino *Landgrauio* per nos *feudaliter* collata Illuſtribus Principibus Domino Friderico & Domino Theodorico ipſius Domini *Landgrauii filiis* communia contulimus, cum ipſorum patre poſſidenda titulo *iuſti feudi*. Huius collationis feudalis *teſtes* ſunt, Heinricus Maior, *Praepoſitus* noſtrae Eccleſiae, Theodericus noſter *Camerarius*, Conradus *Germonde*, Bernhardus de *Hune*, Hermannus de *Buchenóvve*, Bertholdus de *Bomerode*, Bemboldus *Pincerna*, Johannes noſter *Marſchalcus*, *Milites*, & Hermannus de *Bomerode*, Hermannus & *Wenzelo*, Fratres de *Mila*, Hermannus *Dapifer* de *Slotheim*, Hermannus de *Spangenberg*, Hermannus de *Drifordia*, Helfericus de *Covvroburg*, Fridericus de *Hopſgarten*, Wattermannus & Guntherus *Tutert*, Milites, qui omnes praeſentialiter affuerunt. Datum *Hersfeld*, Anno Domini Milleſimo, ducenteſimo octuageſimo nono, *VII.* Kalend. Nouembris.

Teſtes curiae feudalis

Datum Hirsfeld 1289.

NVM.

NVM. XI.

ADOLFVS *Rex Romanorum* Abbatiſſae & monaſterio in *Pfulingen* Priuilegium largitur, ui cuius non niſi coram *nobili Viro* de *Iſemburg*, Aduocato Prouinciali, aut in ciuitate *Reutlingen*, & in certis tantum cauſis conueniri poſſint. an. 1296.

ADOLFVS *Dei Gratia Romanorum Rex ſemper Auguſtus.* Vniuerſis preſentes literas inſpecturis gratiam ſuam & omne bonum. Affectantes honorabiles & Religioſas perſonas *Abbatiſſam* & Conuentum Sanctimonialium in PFVLLINGEN Ordinis Sancte *Clare* ob celebrem uite ſue *fragranciam* & ut pro noſtra & noſtrorum ſalute omnipotentis Dei clemenciam deuotis ſuis ordinationibus iugiter interpellare, quadam *prerogatiua fauoris* & gratie preuenire ipſis, de noſtre concedimus clemencie poteſtate, quod coram *nullo iudice* niſi ſolum coram Nobili uiro de ISEMBVRG, ADVOCATO PROVINCIALI uel eo qui pro tempore fuerit, aut in Ciuitate noſtra REVTLINGEN ſuper quibusdam actionibus debeant conueniri. Dat. apud *Ezzelingen* 1296. Regni noſtri Anno quarto.

ADOLFVS Imperator *Pfullingenſi* abbatiae priuilegium fori indulget; quod conueniri nequeant, niſi coram *aduocato prouinciali.* Dem Landvogt uel in *Reutlingen.* *Datum* ESSLINGAE 1296.

Digitized by Google

NVM. XII.

HENRICVS VII. imperator abbatiam *Pfullingen* ab omnibus *tributis immunem* facit atque in PROTECTIONEM imperialem ſuſcipit, indulgentia ſingulari, an. 1309.

HENRICVS VII. Imperator mandat de *Yſenburg*, *Eſslingae*, *Reutlingae* ciuitatibus,

HEinricus Dei Gratia Romanorum Rex ſemper Auguſtus.* Nobili uiro Luthero de *Yſenburg Aduocato prouinciali*, uel ei qui pro tempore fuerit nec non prudentibus uiris, *Sculteti Conſulibus* & Ciuitatibus in *Ezzelingen* fidelibus noſtris dilectis gratiam ſuam & omne bonum: Gratum Deo obſequium facere non ambigimus cum eis quibus uirile deeſt ſuffragium noſtri fauoris praeſidium impertimur. Ea propter honorabilibus ac Religioſis perſonis Abbatiſſe & Conuentui Ordinis Sancte Clare, in PFVLLINGEN, quas celebris uite inſigniuit religio ſpecialem graciam facere diſponentes, ipſas ab omni genere *Sturarum* & *exactionum* de *bonis* ſuis quibuscunque ſoluendarum eximimus & haberi volumus ſupportatos, preterea Abbatiſſam & conuentum predictos cum perſonis & rebus ſuis omnibus, ut eo liberius diuinis inherere poſſint obſequiis, in *noſtram* & *Imperii protectionem* recipimus ſpecialem fidelitate ueſtre ſtudioſi-

ut *Pfullingen* coenobium a *Steuris* praeſtent immune.

receptum in Caeſaris & imperii PROTECTIONEM.

us

us inhibentes nequis ueſtrum ipſos contra *exemptionis* & *tuicionis* noſtre tenorem audeat aliqualiter moleſtare. Dat. *Spiris IIX.* Kalend. Septembr. Anno Domini 1309. Regni uero noſtri Anno primo. *Datum* Spirae 1309.

NVM. XIII.

HEINRICVS VII. *Romanorum Rex* mandat Norimbergenſibus, ut *ſiluam ad Imperium* pertinentem, & iuxta *Nuremberg* ex utraque parte ripae, quae *Pegniz* dicitur ſitam, ſed hucusque *uaſtatam*, in *arbores* redigi curent, an. 1309.

HENRICVS *Dei Gratia Romanorum Rex - - ſemper Auguſtus* prudentibus uiris, *Sculteto*, *conſulibus* & *ciuibus* in *Noriberga* fidelibus ſuis dilectis gratiam ſuam & omne bonum dignum iudicat noſtra *Serenitas*, & congruum arbitratur, quod ea, quae noſtrum & *imperii honorem* ac *profectum* ueſtrasque *commoditates* & utilitates reſpiciunt, affectu beneuolo & effectu debito proſequamur, Quapropter ueſtris *conſiliis* & petionibus fauorabiliter annuentes *fidelitati ueſtrae* diſtricte committimus & mandamus ſub *obtentu noſtris fauoris* uobis nihilominus iniungentes quatenus *ſyluam noſtram* & *Imperii* ſitam pro-

HENRICVS VII. imperator. Noribergenſibus mandat; ut *ſyluam imperialem*,

prope *Nurmberg* ex utraque parte *Ripae*, quae dicitur *Pegnitz*, a *quinquaginta* annis citra incendium, uel alio modo quocunque *deſtructam* ſeu *uaſtatam*, ac poſtmodum *in agros* a quibusque *redactam*, in *arbores* & in *ſyluam*, ſicut ſolebat eſſe primitus *autoritate* noſtra *Regia* redigatis, Nos quoque ad hoc, ſi neceſſe fuerit, opem & operam dabimus efficacem, praeſentium teſtimonio literarium *Sigilli* noſtri *Regii* robore ſignata. Datum *Spirae* VII. Kalend. Septembris. Anno Domini Milleſimo, Trecenteſimo nono, Regni uero noſtri anno primo.

in agros conuerſam, iterum excitent arboribus,

Datum Spirae 1309.

NVM. XIV.

Heinricvs VII. R. R. concedit officium *Foreſti* in *Nuremberg* Ottoni *Forſtmaiſter* in *feudum* an. 1309.

Henricvs VII. Imperator *Foerſteri* munus cum Sparta *Forſtmeiſter*, genero *Sculteti* confert, cum *noualibus*

Nos Heinricvs *Dei Gratia Romanorum Rex ſemper Auguſtus* ad uniuerſorum ſacri Romani Imperii fidelium notitiam cupimus peruenire. Quod nos officium *Foreſtri noſtri* in *Nurmberg* contulimus *Ottoni Forſtmaiſter* fideli noſtro dilecto genero prouidi uiri *Conradi* dicti *Eſelor Sculteti* noſtri Nurnbergenſis ac omnibus ſuis *haeredibus* talium *foedorum capacibus* cum *noualibus* ſuis ad ipſum ex ſucceſſione progenitorum ſuorum hucusque deuo-

uolutis, a nobis & ab Imperio deinceps in *feodum* poſſidendum. Ita quod ipſe Otto praefatus-una cum *ſeruis* ſibi ad regimen eiusdem *officii* neceſſariis ſyluam praenotatam foueat & in omni loco impignoret. Vbi eandem *ſyluam ſucciſam* indebite uideret aut *nocive*, Nulli etiam ſine ſua demonſtratione pro *ſtructura* aliqua ſyluam ſuccidere liceat ante dictam nec coram aliquo *Judicum*, niſi coram BVTIGLARIO noſtro apud *Nurmberg* qui tunc pro tempore fuerit *iuſtitiam* obſeruabit, In cuius rei teſtimonium hanc literam ſibi fieri uolumus *Sigillo* noſtre *Maieſtatis* ſtrictius roboratam. Datum in *Nuremberg IIII.* Idus Julii. Anno Domini Milleſimo, Trecenteſimo, nono, Regni uero noſtri Anno primo.

in feudum

ſubiicitque eum BVTICVLARIO Noribergenſi.

Datum 1309.

NVM. XV.

ANDREAS Abbas HERSFELDENSIS, infeudat *Fridericum* THVRINGIAE Landgrauium, cum caſtro *Gröningen* & aliis bonis, quae hic ab Eccleſia *Hersfeldenſi* recognoſcere conſueuit, an. 1316.

Nos ANDREAS, *Dei Gratia, Hersfeldenſis Eccleſiae Abbas, Inſpectantibus* praeſentium uniuerſis publice profitenur, quod *Illu-*

ANDREAS abbas *Hirsfeldenſis*

Digitized by Google

a Landgrauio *Thuringiae* ſuſcipit iuramentum *fidelitatis*, de *Groeninga*, eidem uendita, accepta a domino & retradita uaſallo titulo feudali.

Illuſtri & Magnifico Principi, Domino FRIDERICO *Landgrauio* THVRINGIAE, *Miſnenſi Orientalique Marchioni*, ac Domino terrae *Pliſſenenſis*, *fideli* noſtro uniuerſa *feoda*, quae a noſtra hactenus in *feudum* tenuit Eccleſia, & que ſibi de iure conferre *debuimus*, recepto ab eodem *Iuramento fidelitatis* debito & conſueto. Et ſpecialiter caſtrum *Gröningen* cum uniuerſis appendiciis ſuis eidem Domino per ſtrenuum virum *Ludolphum de Gröningen* uenditum & in noſtras manus per ſtrenuos milites *Guntherum* de *Salza*, ac Hermannum *de Goldacker Marſchalcum* eiusdem Domini, *fideles* noſtros ex parte *Ludolfi* praedicti uice & nomine *reſignatum iuſto* FEODALI *tytulo* contulimus, dolo, fraude, occaſione falſa, quibuslibet ceſſantibus, & conferimus, tenore praeſentium literarum, quam quidem collationem, ut permittitur per nos rationabiliter factam in facie ſedis *Apoſtolice* & *Sacri Imperii*, ſeu aliis locis, ubicunque requiſiti fuerimus, ſeu oportunum fuerit, profitemur & approbamus euidenter. Dantes ſibi has noſtras literas, noſtri *Sigilli* appenſione roboratas in *teſtimonium* praemiſſorum. *Actum* & *Datum Gotha*, Anno Domini *Milleſimo*, *Trecenteſimo ſedecimo*. XIIII. Kalend. Nouembris.

In facie *Apoſtolice* & *Imperii*

Actum & *Datum* 1316.

NVM.

NVM. XVI.

IVTTAE, Abtiſſin zu *Quedlinburg*, belehnet de Hertzog zu *Sachſen*, *Rudolffen*, mit dem Hauſe *Blanckenſee*, an. 1340.

Wir IVTTE *von Gotes Gnaden Ebteſchinne zu Quedelingeburch*, bekennen offenlich an dieſem Brieffe, daz Wir haben gelegin und liehen in dieſem Briefe, dem Hochgeborn Furſten, Hertzogen *Rudolffe* von *Sachſen* und ſinen Erbin, daz Hus zu *Blanckenſe*, mit alle dem daz dorzu gehort, zu eym *rechten Lehen* ewelich zu beſitzen, daz uns Grefe Günther, Grefe Ulrich, Grefe Adolff, und Grefe Buſſe von *Lindavv*, *ufgelazzen haben*, zu ſiner *Handt*, und die Lehen, die Wir im und ſeinen Erbin tun in dieſem Briefe, die ſullen gantze Macht haben, ob Wir ſie in *liplich* mit der *Hant* und mit dem *Munde* getan hetten. Wer is ouch daz er und ſine erbin ſo ſchier zu Uns nicht kommen möchten, daz ſie daz vorgenante *Hus*, und waz darzu gehört, *Liplich* von uns entphingen, daz ſol im und ſinen erbin an iren *Lehen* nicht ſchaden, daz Wir und unſere nachkommen daz ganz und ſtete halten, des geb Wir dieſen *Brieff verſiegelt* mit Unſerm Inſiegel, der gegebin iſt zu *Quedelingeburch* nach Gotts geburt, *Drizen*

IVTTA abbatiſſa *Quedlenburgenſis*

Rudolfum Saxoniae D. *Blanckenſea*, refutata a de *Lindenau*,

ritu *dextere* uel *oris*, indulta abſentia inaugurandorum.

Datum 1340.

zen hundert Jar, in dem *Virzigeſten* Jare, an dem Montaghe allir naheſt nach Palmarum.

NVM. XVII.

Landgraf FRIEDRICH in *Thuringen* verkaufft ſein Hauſs *Breitenheim*, nebſt dem Stätgen *Luckau* an die von *Starckenberg* vor 1500. Schock Groſchen, an. 1347.

FRIDERICVS Landgrauius *Thuringiae* uendit cum conſenſu *filii* *Starckenbergio* *Breitenheim* & *Luckow* cum ſylua & feudis pro 1500 Sexagenis minorum groſſorum

WIr FRIDRICH *von Gots Gnaden* LANTGRAFE in *Doringen* und *Marggrave zu Miſſen* bekennen daſs wir mit Wille und Gunſt Unſers *Sonnes Friderich* des Eldern den Edlen Louten Erkenbrecht von *Starckenberg*, *Heinrich*, *Friderich* vnd *Adamand* ſynen Sonnen und iren Erbn Unſir *Hus Breitenheim* mit dem Stetchen tzu *Luckovv* mit dem *Forſte* mit *Manſcheffsten* mit *Lehen geiſtlich* und *vvertlich* und mit aller ſiner tzugehorung um 1500. Schock *ſchmaler Groſchen* recht und redelich verkaufft habn, alſo daz ſie und ire Erbn daſſelbe *Hus Breitenhain* mit alle dem daz datzu gehoret von Uns und Unſern Erbn tzu *rechtem Lehen* ewiglich habn und behalden ſullen, als wir yn dy itzunt geligen habin, Ouch ſal daſſelbe *Hus Breitenhain* *Unſer* und *Unſer Erbn offin Hus* ſin tzu alln Unſern *Noten* und *Geſcheffden* und die vorgnannte

ſaluis ſeruitiis

gnannte von *Starckinberg* ſulln Uns damite *dynen* und *gevvarten* widder allermenlich nymandes uzgenomen wenn-und wiedygke wir des bedürffen und ſie darumb *manen* odir die *manen lazen*, und Wir und Unſir Erbn ſulln Sie und ir Erbn *verteidingen ſchutzen* und ſchirmen getrewelich, und ir auch widder mechtig ſyn tzu irem rechte, des ſint getzugen &c. &c. Geben tzu *Aldenburg* am Sant Mauritii Tag, Anno 47.

ligiis aduerſus quemcunque requirendis

Datum Altenburgi 1347.

NVM. XVIII.

Friedrichs, *Balthaſars*, *Ludewigs* und *Wilhelms*, Landgrafen in *Thuringen*, *Lehn-Brieff* vor die Edeln, Otte *Botho* und Otto *Wenth* Herren zu *Ilburg*. an. 1350.

Wir *Friedrich*, *Baltazar*, *Ludevvig* und *Wilhelm* von Gotz Gnaden Lantgraven In *Doringen*, Marggraven zcu *Miſſin* in dem *Oſterlande* und zu *Landeſperg* Graf zu *Orlamund* und Herr des *Landis* zu *pliſſne*, bekennen offenlich an deſim offin Briefe, wenn die Edeln *Otte Botho* und *Otto Wenth*, Herrn zcu *Ylburg* unſere Lieben Getruwen dy *Lehin* derſelbin ure *veſten*, damiete ſy der Hochgeborn Furſte Marggrafe *Ludevvig* von *Brandenburg* unſer liebir *Oheim* an uns *gevveiſet* hat von uns *em-*

phan-

FRIDERICVS &c. Landgr. *Thuringiae*

nobili de *Botho*

feuda a *Brandeburgico* M. ceſſa

conferunt *phangin* und die *ervolget* haben daz Wir ſie by allin erin und *rechtin*, die ſy by dem vorgenanten unſſerm *Omen* und by andern *Furſtin* gehabet habin, ſullin und wollin lazin und behaldin. Auch heben Wir yn ir Gut mit einander geligin, Alſo ob ir *cheiner abeginge* ane erben, daz *God vvende*, daz ſin Gud uff die *andern* und uff ire *Erbin* an allerleie hinderniſs ſal geuallin, ouch geloben Wir *Friedrich* und *Balthazar Sigemund*, daz Wir der vorgnanten unſir *Bruder Ingeſigel* wenn ſy dy gewinnen an deſim Brieff ſullin ſchaffin, wer abir dan des *nicht geſche* von welcherley Hinderniſſen daz queme dennoch ſal diſer *Brieff* yn aller crafft bliben glicher Wys, als ob dieſelbin *Ingeſiegel* daran gehangen werin zcu *Urkunde* daruber haben Wir unſir *Ingeſigel* an deſin ſelbin Brieff gehangen der gegeben iſt zcu *Dreſsden* nach Chriſti geburt *Dritzenhundert* Jar yn dem *funfftzigiſten* Jaren an dem Dornſtage nach dem heiligin Criſt Tage. Dabey ſint geweſt und ſint *getzuge* die edeln Ernſt Grafa von *Glichin*, Meinhart Burggraue von *Miſſen* der Junger.

cum iure ſimultaneae ſucceſſionis

Datum Dreſdae 1350.

NVM.

NVM. XIX.

Friedrich und *Balthaſar*, Landgrafen in *Thuringen*, belehnen Meynheren Burggrafen zu *Meiſſen*, mit denen Veſten *Borſſenſtein* und *Saydow*, an. 1351.

Wir *Friedrich* und *Balthaſar* Landgraven in *Doringen* und Marggraven zu *Miſſen* bekennen daz Wir dem Edeln *Meynher* Burggraf zcu *Miſſin Meinher* und *Beren* ſynen Vetteren Unſſern Liben Getruwen und irn Erbin dy *Veſten Borſſenſteyn* und *Saydovv* mit allin rechtin nutzin eingenitzen und gemeyniglich mit alle dem daz darzu gehoret alſo ſy dy edeln *Slanke* und *Borſſe* von *Ryſinborg* Uns habin uffgelazin vorgehabt habin, und beſetz ſin tzu rechten *Lehene* von Uns und Unſern Erbin ewiclich zuhabent unde zu beſitzene gelichin habin unde lihin auch an dieſem ſelbin Briſe: Des ſint *Gezuge* dy edeln Graſe Gunther von *Schvvartzpurg* Herr tzu *Lichtemberg* Tyme von *Kolditz* Marſchalck Friedrich von *Wangenheim* und die ſtrengen Kriſtian von *Witzeleibin*, Arnoldus *Judemann*, Albrecht von *Maltiz* Johann von *Maltiz*, Nickel von dem Ende, Ritter Reinhart von *Hornſperg*. Geben zu *Gotha* im Jar LI. feria quarta poſt Gregori.

FRIDERICVS &c. Landgrauius *Thuringiae* Meinherum *Miſniae Burgrauium* inueſtit caſtris *Borſtenſtein* & *Saydow* feudis refutatis

Teſtes

Datum *Gothae* 1351.

NVM. XX.

FRIDERICVS &c. Landgrauii *Thuringiae* de *Sternberg* conducunt, ad praeſtandum auxilia cum caſtro *Kallinberg* pro 400. libris *hallerorum*, an. 1351.

FRIDERICVS &c. *Landgrau.* Thuringiae *Sternbergios* conducunt ad ſeruitia in caſtro Callinberg praeſtanda contra quemuis, excepta ſocru,

Wir *Friedrich* und *Balthaſar* Lantgraue in *Doringen* und Marggrafen zu *Miſſin* bekennen vor Uns und Unſir Erbin, daz Wir mit dem Erbarn geſtrengin *Hern Ern* Gottſchalcke und Fritzen von *Sternberg* Gebrüdere ubirein komen ſyn und ſy tzu *Dinſte* genomen als dyſelbe von Sternberg und alle ire Erben dy by iren *Veſten Kallinberg* bliben und teil daran haben ſullen Uns Frowen *Katherinen* Unſer erliche *Wirtin* und Unſern Kindern dy Uns mit einander beſchert mit irer *Veſtin Kallinberg* und mit *lieben* und mit *gute* getruwelich dinen und behulffen ſin zcu allen Unſern noten an geverde wenn und wie dicke Wir des bedurffin widder *allirmennlich nymandes utzgenomen*, wie die Hochgeborne Frowen *Juttin* Graffin von *Henneberg* Unſer liebe *Svvieger* alleine, gein der ſullen ſy Uns keiner Hulfe verbundin ſyn dieweile ſy lebet, Abir nach iren tode, ſullen ſi und ire Erbin dy obgnante ire *Veſten* und allez daz darzu

zu gehoret von Uns Unſern *Kindern* und iren Erben zcu *Lehen* nemen und emphan und ſullen ſich damit an Uns und Unſir Kinder halden und an nymand anders, darumb ſo ſullen Wir yn *400. Pfund* Heller von ſend *Walpurg* tag der ſchierſt kompt uber ein jar unvertzogenlich gebn und bezaln. Gingen Wir auch abe mit dem *Tode* ane Kinder daz God wenden wolde denn dy dick genante von *Sternberg* by Unſern Brudern by iren Veſten und hulfen nicht bliben dennoch ſoilden ſy unſir *Bruder gevvartin* und geholfin ſyn mit alln ſachn glicher Wis als ſy Uns ſelbir ſoilden getan habn und ſich yn keyner wis von yn wendin als lange biz ſy yn dy obgnanten *Vierhundert Pfund Heller* gentzlich widder gegebin hettin. Geben *Gotha* Anno 52. feria 2. poſt Dominicam Quaſimodogeniti.

pro 400. libris hallerorum, | ſub clauſula commiſſoria. | Datum 1352.

NVM. XXI.

Landgraf FRIEDRICH in *Thuringen* beſtetiget dem *Teutſchen-Orden* alle Briefe und *Freyheiten* ſo derſelbe von ſeinen Vorfahren erhalten, und inſonderheit das *Gerichte* zu *Zwetzen*, an. 1352.

Wir FRIEDRICH von Gots Gnaden *Landgrave* in *Doringen*, und *Marggrafe* zu *Miſſin* bekennen daz Wir durch

FRIDERICVS L. Thuringiae

durch

cum conſenſu cognatorum durch God und Unſir Frowin Ere und durch Unſrer Eldern ſele Heil, mit Rate der Edeln Furſtin Frowen Eliſebetn Unſir *Eltermuter* und mit andern guten raten und Willen habn beſtetiget und be-

ordini *Teutonico* confirmat ſtetigin dem *DeutſchinOrden* alle dye Brieffe und Friheit dy derſelbe Ordin hat gehabt von Unſern Eldern und bynamen

iudicium *Zwetin* uber *Hals* und *Hand* in agris & pago daz *Gerichte* zcu *Zcvvetin* und waz darzu gehoret, Ubir *Hals* und *Hant* und alle *Gerichte vvy ſi geheizzen* ſint, beyde yn *Velde* und yn *Dorffe*, alſo daz noch Wir noch keyner Unſir *Amptmann* noch nymant von Unſern Wegen ſy daran hindern noch beſwerin ſal, ouch ſo wollen Wir behaldin

excepta *Strata publica*, der *Landſtraſſe*, die *LantStrazze* alleyne, die da benyden dem Dorffe durch den Vlur get, Alſo waz rechtes Wir habn uff andern *Strazin* in Unſern *Landen* da Wir nicht Gerichtes en habn daz habn Wir auch uff der vorgnanten *ſtrazin*, dit beſtetigen wir und gebin ym ewiclich tzu beſitzen vor Uns und Unſere Erbin, und habn des Unſern Ingeſigel darubir gegeben, Dat. *Dreſsden* Vigilia Lu-

Teſtes Dresden 1352. ciae. Teſtibus Nobilibus Heinrico Comite de *Svvartzburg* Domino ibidem, Tymone de *Koldiz*, Friderico de *Wangeheym*, Henrico de *Brand*, Kriſtano de *Wizeleiben*. Anno LII.

NVM.

NVM. XXII.

CAROLVS IV. *Imperator* Nobili *Dondacio de* MALVICINIS &c. in *feudum nobile* concedit caſtrum S. Iohannis de *Olupra* cum tota ualle *Tidonis* & *Torrente* in comitatu & Diœceſi *Placencie*, an. 1354.

In Nomine Sancte & Indiuidue Trinitatis feliciter Amen.

KAROLVS quartus *Diuina fauente clemencia Romanorum Imperator ſemper Auguſtus & Bohemiae Rex.* Ad perpetuam rei memoriam Notum facimus omnibus ac ſingulis preſentes literas inſpecturis quod accedens Nobilis Dondacius de *Maluicinis* de *Fontanini* de ciuitate *Placencie* noſter & Sacri Imperii *fidelis* dilectus ad Imperialis Maieſtatis preſenciam noſtro auditui patefecit, qualiter Caſtro Sancti Iohannis de Olupra cum tota ualle Tidonis & Torrente eiusdem Comitatus & Diœceſeos *Placencie* nec non cum terris poſſeſſionibus contuitionibus ſitis infra uallem predictum pro magna parte ad dictum Dondacium ſuosque progenitores & domum ſuam *hereditario* iuſto titulo pertineat & pertinuerit ab antiquo, & ut in caſtro & bonis predictis per noſtre

CAROLVS IV. Imperator

de MALVICINIS, *Fontanini,*

caſtrum de *Olupra*

Placentiae

M Cel-

Celſitudinis *munificentiam* ſe ſentiat uberius conſolatum, nobis cum inſtantia ſupplicauit, quatenus eidem Dondacio & ſuis ſucceſſoribus *merum* & *mixtum imperium gladii* poteſtatem animaduerſionem in facinoroſos homines & perſonas & cohercitionem etiam modicam quantamcunque & omnimodam *Iurisdictionem* in premiſſis omnibus quidem & quam in eis iure ſacri Imperii dinoſcitur, obtinere donare & concedere. Nos igitur conſiderantes uolentesque memorato Dondacio ſibi ſuisque ſucceſſoribus & heredibus legitimis libere in feudum nobile *imperium merum* & *mixtum* impertimur & *gladii poteſtatem*, animaduerſionem in facinoroſos homines & perſonas & cohercitionem etiam modicam quantamcunque & omnimodam Iurisdictionem in predicto Caſtro Sancti Iohannis de *Olupra* & in tota ualle *Tidonis* & in *Torrente* dicti *Tidonis* Ciuitate & diœceſi predictorum, quorum quidem confinationes & confinia & coherentie ſunt iſte ab uno latere; a mane aqua ſiue flumen a ſero territorium & diſtrictus *papie* ab alio latere aduerſus meridiem Ius Abbacie *Mezzani* in una parte & in parte Diœceſeos ſeu territorii *Bobienſis* & in omnibus *Caſtris*, *opidis*, *vicis*, *Burgis*, *terris*, *villis*, *domibus*, *plebatibus* in dicta ualle & flumine ſeu torrente Didonis infra dictos confines

cum *mero* & *mixto* imperio

confert.

cum *gladii* poteſtate.

Mezzani Bobienſe territotium.

fines & coherencias conſtitutis cum mero & mixto Imperio & Iurisdictionibus ſupradictis nec non iure imponendi & exigendi tam noua quam ſolita *vectigalia* ſiue *mutas*-cum iure & libera poteſtate extrahendi & extrahi faciendi de dicto flumine aquam ad irrigandum prata & terras & alia faciendum ſeu fieri faciendum pro ſua libita uoluntate & ut ſimili modo poſſit extrahere ſeu extrahi facere de quolibet alio *fluuio* ſeu *torrente* nec non de quolibet fonte *ſortimine* ſeu ſulatura ſita uel ſita infra ſcriptos confines de noſtra Imperiali clemencia liberaliter dedimus. Nulli igitur hominum liceat hanc noſtre *Maieſtatis* paginam infringere niſi penam *centum marcarum* auri puri incurrere uelit. Teſtes huius rei ſunt uenerabiles Nicolaus Patriarcha *Aquilegienſis* frater noſter Iohannes *Olomucenſis* Gerardus *Spirenſis* Theodoricus *Mindenſis* Azolinus *Senenſis* Philippus *Volteranenſis* Egidius Vincentinus Protywa *Segnienſis* & Iohannes Emonenſis Eccleſiarum Epiſcopi nec non Illuſtres Nicolaus *Oponie* Iohannes Marchio *Montisferati*, Wladyslaus *Theſcinenſis* & Otto *Brunſvvicenſis* Duces nec non Spectabiles Iohannes *Nurembergenſis*, Burchardus Magdeburgenſis *Burggravii* & Heinricus de *Svvartzburg* Comites & alii quam plures preſencium ſub bulla aurea munitorum. *Dat. Senis* Anno

cum *uectigalium* iure mauten.

cum poteſte mutandi alueos.

Teſtes.

Datum Senis 1354.

 LIIII.

LIIII. Indict. VIII. Vto Non. Maji Regni Anno 9. Imperii. I.

per Domiuum Cancellarium
Nicolaum de Chremis.

NVM. XXIII.

AGNESSEN, *Abtiſſin zu Quedlinburg, Lehen-Brieff* vor die Hertzoge zu *Sachſſen*, RVDOLF, *Wentzeln* und *Albrechten*, uber *Barby* und *Walter-Niemburg*, an. 1359.

AGNES *Quedlenburgenſis* abbatiſſa

cum conſenſu capituli

conferunt *Saxoniae* Duci

BARBY caſtrum & oppidum *Nienburg* cum omnibus pertinentiis

Wir *Agnes* von Gots Gnaden Ebtiſſe des *Werlichen Gots-Huſes* zu *Quedelingborch*, bekennen offenlich mit dieſem Kegenvvertigen Brive, allen den die en ſehen odir hören leſen, daz Wir mit vvohlbedachten mute, mit rate und auch fulbort Unſers gantzen *Capitels*, daz Wir die Hochgeborin Fürſten und Herren, Herrn *Rudolphen*, Hertzogen zu Sachſen, des heiligen Römiſchen Reichs *Ertzmarſchalck*, Hertzogen *Wentzlavv* ſinen Brudir, Hertzogen *Albrechte* ſinen Vettern, und allen ihren rechten Erben, geliehen, haben, unde liehen mit dieſem Kegenvvertigem, Brive, BARBY *Hus* und *Stadt* mit aller Zugehörunge, Walter *Nigenborch*, dos Hus und vvaz dazu gehört. Mit allen *Herrſchafften*, *Vryheiten*, *Manſchafften*, *Lehenen*, *geiſt-*

geiſtlich und *Wertlich*, und vvie man dieſelben zugehörungen mit beſundern Wortten mag benennen. In gelicher Wiſe alſo die obgenanten Veſten und Herſchafft die Edeln, Her Albrecht und Her Günther, Grafen zu *Mülingen* und Herrn zu *Barbey* von Uns und Unſerm *Gots-Huſe* gehabt haben und beſezzen, zu einem rechten *Erblehne*, erblich und evviklich zu beſitzen. Des zu Uhrkunde haben Wir dieſen Brieff geveſtent mit Unſerm und Unſers Capitels *Ingeſiegelen.* Geben zu *Quedelingborch* uf der *Borch*, Nach Gots gebort *Drizehnhundert Iar*, darnach in dem *Neun und Funfftzigſten Iare*, an ſend Gregorius tage des Heiligen Lerers und Biſchoffes.

Vti haec poſſederint domini de *Müliugen*

Datum *Quedlenb.* 1359.

NVM. XXIV.

Lehn-Brief *Keyſer* KARL des IV. vor ſeinen Prinzen, Marggraf *Otten* zu *Brandenburg*, uber die *Marcken Brandenburg* und *Lauſsniz*, de an. 1360.

W*ir* KARL *von Gotes Gnaden Romiſcher Kayſer zu allen Zyten Mehrer des Rychs und König zu Beheim* bekennen offentlichen mit dieſem Briff, daz komen iſt fur Unſer Keiſerlich gegenwertickeit, der Hochgeborn OTTE *Marggraf zu* BRANDENBVRG und zu LVSISZ des heilgen Romiſchen

CAROLVS IV. Imperator

Ottoni de *Brandenburg* & *Luſatia*

ſchen Reichs *Obriſter Camerer* Pfaltzgrave bei Reyn und Hertzog in Beyern Unſer lieber Ohem und Furſte und hat Uns Dymutiklich geheten daſs Wir ym die MARKEN ZCU BRANDEMBURG und ZCU LUSITZ und was Wir im zcu recht leihen ſollten mit allen iren Zcugehorungen Von beſundern Gnaden geruchten zcu *leihen* in aller der *Weize* und *maze*, als Wir die dem Hogeborn LUDWIGEN dem *Romer Marggraffen zcu Brandenburg* und *zcu Luſitz* Unſerm liben Oheim und Furſten ſeinem *Bruder* vormals zcu *Nürnberg* haben gelihen nach laute der Briſe die Wir demſelben *Ludwig* doruber haben gegebin die von Worte zcu Worte hernach in diſem Brif alſo geſchriben ſtent.

utrumque marchionatum

ueteri more ac iure,

Wir KARL *von Gots Gnaden Romſcher Keiſer zcu allen Ziten Mehrer des Reichs und Kunig zcu Behem* bekennen &c. &c. ut in Regiſtro LOMBARDIALI in fol. C. & ſequentibus.

Tranſumtae litterae clientelares,

Des haben wir des egenanten Marggraffen Otten von Brandenburg demutige Bete di redlich iſt angeſehen und haben mit wohlbedachtem Mute und mit rechten Wiſſen und auch mit Keiſerlicher Macht Volkomenheit dem egnanten Marggraffen *Otten* ſein Erben und elichen Nachkomen mit ſulcher *ſchonheit* und *tzierheit*, als Wir daz billich tun ſolten *vorlihen* und *vorleihen* auch ym mit dieſem Brif die MARCKEN *zcu* BRANDENBURG und *zcu* LUSIZ und waz Wir ym zcu recht lei-

ſub formula; *Schönheit* und *Liebliebkeit*

leihen ſullen mit der alden MARCKEN mit den Landen uber der ADER mit der VKKERN und mit allen FVRSTENTVMEN, HERSCHAFFTEN, GRAFSCHAFFTEN, Freihiten, Eren, Wirden Rechten und Gevvonheiten in aller der Maze als Wir di dem egnanten *Marggraf* LVDWIGEN *dem Römer* ſein Bruder vormals zu Nurenberg haben gelihen nach lute Unſer Brife di Wir Im dorvber haben gegeben als auch die volkumenlich in dieſen gegenwertigen Brif hivor von Wort zcu Wort ſind begriffen, und dieſelben Brife ſullen auch in ir beider Perſonen LVDVVIG des Romers und OTTEN Marggraffen zcu Brandenburg ir Erben und Nachkomen evviklich in iren Kreften beleiben, Auch bezeeigen vvir und offenvvaren mit dieſen Brif deſs vvir den egnanten Margrafen OTTEN SPREMBERG *Burg* und *Stat* und vvaz dorzcu gehort, daz vvir von dem Hochgebornen Marggraff zu *Meiſſen* und ſeinen Bruder Unſern lieben Furſten und auch vvider di von SVVARTZBVRG recht und redlich gekaufft haben und dez in rechten und gevver ſein, nicht verlihen haben. Dez ſint gezugt die Ervvirdigen Arneſtus Ertzbiſchoff zcu *Prag* Johannes zcum *Luch* Unſers Keiſerlichen *Hofes Cantzler*, Johannes zcu *Olemutz*, Henrich von *Lubus* der Kirchen Biſchofe, Die Hochgebornen Barnym von *Stetin*, Ridacker von *Brunſvvick* und Wenzla von *Lignitz* Hertzogen

cum Vkern & Comitatibus ac Dynaſtiis.

imo etiam *Spremberg* caſtro

Teſtes

Hofcanzler

gen, und die Edlen Johanns *Burgraf* zcu *Madburg* Grafe zcu *Hardeck*, Czenck von der *Lapen* Unſers Kunigreichs Behem *Oberſter Marſchalck* und Camerer, Svvinck haze von *Hazenburg* Unſer Keiſerlichen Camer Obriſter *Camermeiſter* und viel ander *Furſten, Grafen, freyen*, di do bei vvaren. Mit Urkund ditz Brifs verſigelt mit Unſer Keiſerlichen *Guldein* BVLLEN der gebin iſt zcu *Prage* im Jahr LX. Die purificat. Beat. Virgin.

Pragae ſub *aurea Bulla* 1360.

per Cancellarium Henricum Auſtral.

NVM. XXV.

Eiusdem *Declaration*, daſs vorbemelte *Belehnung*, Marggraf *Otten* geſchehen, unſchedlich ſeyn ſolte dem Römiſchen *Reiche*, der Kron *Böhmen* und Hertzog *Barnymbs* zu *Stetin* an denen Landen *Brandenburg* und *Lauſſnitz* habenden Rechten, an. 1360.

CAROLVS IV. Imperator declarat

W*ir* KARL *von Gotes Gnaden Romiſcher Kayſer zcu allen Zyten Mehrer des Richs und Konig zu Boheim* bekennen offentlichen mit dieſem Briff, Allein vvir von nevvens dem Hochgebornen Otten *Marggraſen* zcu *Brandenburg* und zcu *Luſiz*

ſitz des heilgen Romſchen Reichs *Ober-* *in feudationem*
ſten Cammerer Pfaltzgravven bey *Reyn* und
Hertzogen in *Beyern* Unſern liben Ohem OTTONI *Brandeb.*
und Furſten die *Marcke* zcu *Brandenburg* M.
und ander ſein Furſtentum und Lande
offentlich zu *Lehen* han *verlihen* doch red- factam
ten und ſprachen vvir auch offenlich zcu
der zceit do vvir demſelben Unſerm
Ohem ſein Lehen verlihen daz vvir im
dieſelben Lehn verlihen *unſchedlich* unſer ſaluo iure
des heilgen Romiſchen *Reichs* des Kung- a) *imperii*
reichs und der Cronen zu *Behem* des Hoch- b) *Bohemiae*
gebornen Barnymbs des Eltern Herzcog
Zcu *Stetyn* unſers liben nefen und Furſten c) *Pomeraniae*
und yedermans rechte davon erleutern,
erckennen und erkleren vvir an diſem
Brif von unſrer Keiſerlichen Macht und
mit rechten VViſſen daz ſulche Leihun-
ge der vorgenanten Lehen als vvir von
des Reichs vvegen dem vorgenanten
Marggraffen *Otten* die Marcke zu *Bran-
denburg* und ander ſein Furſtenthum und
Lande verliehen hann zcu Lehen, un-
ſchedlich ſein ſol in allen ſachen uns und
dem heilgen Romiſchen Reiche dem Ku-
nigreich und der Cronen zu Behem von je-
dermanne und mit namen unſern eg-
nanten *Neſen* von *Stetyn* ſein Erben und
Nachkomen an allen unſern und an iren
Landen Veſten Heuſern Dorffen, guten Brie-
fen und Handfeſten di vvir und ſi haben,
mit Urkund diz Brifs verſigelt mit un-
ſern Keiſſerlichen *gulden Bullen*, der ge-

Digitized by Google

Prorat cur aurea Bulla 1360.

ben iſt zcu *Prage* An. LX. die Sancte Dorothee.

per Cancellarium Rudolphum de Fridberg.

NVM. XXVI.

CAROLVS IV. *Imperator* confert Iacobo, *Feltrenſis* & *Bellunenſis* Eccleſiarum Epiſcopo &c. dimidiam partem prouiſionis, quam *Bellunenſis* & Feltrenſis ciuitates per ſingulos annos *Imperatori* ſoluere tenentur, an. 1360.

CAROLVS IV. Imperator *Feltrenſi* epiſcopo

KAROLVS IV. &c. Notum facimus, quod nos grata & fidelia obſequia venerabilis Iacobi *Feltrenſis* & Bellunenſis Eccleſiarum & Comitis principis & Capellani noſtri deuoti, quibus ipſe nos & Imperium ſacrum feruentibus ſtudiis ac attenta diligentia frequentius venerari curauit rationabiliter aduertentes & ob hoc uolentes ipſum reſpicere generoſe animo deliberato, non per errorem aut improuide ſed ex certa noſtra ſcientia medietatem prouiſionis quam ciuitates *Feltrenſis* & *Bellinenſis* notis annuatim ſoluere tenentur & hucusque ſoluatur, eidem Epiſcopo fauorabiliter contulimus de-

confert. cenſum *Feltrenſem* & *Bellinenſem.*

dedimus, ac etiam benignitate ſolita & ex innata nobis pietatis clemencia tenore preſencium liberabiliter duximus confe-rendam. Ita quod idem Epiſcopus medietatem dicte prouiſionis ſingulis annis tempore quo ſoluitur recipere plenarie & in uſus ſuos integre conuertere poterit ac debebit, contradictione qualibet procul mota precipientes nichilominus *Capitaneis Sapientibus Conſilio* ac *Communitatibus* dictarum ciuitatum *Feltrenſis* & *Bellunenſis* fidelibus noſtris dilectis firmiter & diſtricte, ne dictum Epiſcopum contra preſentis noſtre conceſſionis indultum impedire aut in aliquo audeant perturbare, ſicut noſtrum volunt gratiam conſeruare preſentibus ad tempora uito dicti Epiſcopi ſolummodo duraturis. Preſentium ſub Imperialis noſtri &c. Datum Prage Anno LX. Indict. XIII. II. Idus Januar. *Pragae* 1360.

NVM. XXVII.

CAROLVS IV. Imperator *Feltrenſi* epiſcopo confert caſtrum *Alpagi*, 1360.

In Nomine Sancte & Indiuidue Trinitatis, feliciter Amen.

KAROLVS quartus *diuina fauente clementia Romanorum Imperator ſemper Auguſtus & Bohemie Rex.* Ad perpetuam rei me- CAROLVS IV. Imperator

memoriam notum facimus, quod licet de innata manſuetudinis clemencia benigna in ſingulis ſubiectorum nobis commodis noſtra delectetur Serenitas, ad illorum tamen proſperitates juuandas ſinceriori ſemper affectu dignatur nitendum qui pre ceteris fidei & obſequiorum grata conſtantia noſtre Celſitudini ſingularius placuerunt, Attendentes igitur multiplicia uirtutum merita & uaria fidelia obſequiorum, quibus Venerabilis *Iacobus Feltrenſis* & *Bellunenſis* Eccleſiarum *Epiſcopus* & Comes princeps & *Capellanus* noſter deuotus & ſui anteceſſores *Feltrenſis* & *Bellunenſis* Epiſcopi nos & ſacrum Romanum Imperium ſollicitis & deuotis inſtantiis, ſtudiis frequentius honorarunt, & ob hoc uolentes eundem *Epiſcopum* & dictos ſuos ſucceſſores benignitate ſolita reſpicere generoſe ipſi *Caſtrum* & plebem *Alpagi* Diſtrictus Bellunenſis cum uillis hominibus ruſticis bonis rebus *Iurisdictionibus Iudiciis Iuribus* honoribus attinentiis & pertinentiis quibuslibet ad ipſa rite ſpectantibus animo deliberato non per errorem & improuide ſed ex noſtra ſcientia auctoritate Ceſarea ac de plenitudine Imperialis poteſtatis *liberaliter* contulimus & diuine remunerationis intuitu pleno iure tenore preſencium conferimus generoſe, Ita quod ipſi *Epiſcopus* & ſui ſucceſſores per ſe aut eorum uicarios indictis caſtro & uillis *Iurisdictionem Ciuilem* & *temporalem meram* & *mixtam*

Feltrenſi epiſcopo

Confert *Alpagi* caſtrum

Cum omni iure territoriali

tam libere exercere ualeant, prout de iure fuit faciendum, Ciuitas etiam *Bellunenſis* premiſſarum intuitu *prouiſionem* aliquam ratione cuſtodie dicti *Caſtri Alpagi* praefatis Epiſcopo & ſuis ſucceſſoribus in antea exhibere minime tenebuntur, Noſtris & Imperii Sacri & aliorum quorumlibet iuribus in premiſſis omnibus ſemper ſaluis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc noſtre Maieſtatis paginam infringere, aut ei auſu temerario quomolibet contraire. Si quis autem contrarium attemptare preſumſerit indignationem noſtram & pœnam centum marcarum auri puri ſe nouerit irremiſſibiliter incurſurum. Datum *Prage* Anno LX. Indict. XIII. II. Idus Ianuar. Pragae 1360.

NVM. XXVIII.

Keyſer KARL der IV. ordnet und ſetzet Hertzog BOLKENS von der *Coſil* nachgelaſſenen Töchtern zum Vormund Hertzog PRZIMLAW von *Teſchin*, an. 1360.

Wir KARL *von Gotes Gnaden Romiſcher Keyſer* zu allen Zyten Mehrer des Rychs und Konig zu *Böheim* bekennen und thun kunt offentlichen mit diſem Briff. VVann vvir den Hochgebohrnen Przim- Caroli IV. Imperatoris

confirmatio ducis *Teſchinenſis* liberorum tutelae & matrimonii cum pupilla contracti,

Przimlavv Hertzogen von *Teſchin* unſern liebenFurſten der *dreyer Kinder* Hertzog Bolcken von der *Coſil* ſeligen Tochter *Elſken*, *Oſken* und *Bolkam* vor etlichen Jaren mit yr gemeinen *Frunden Rat* Furmunden geben und geſatzt haben, Und Er die Elter *Elſsken* mit namen zu einer elichen kunftigen *Wyrtinne* genumen hat, und von vvegen derſelben Fruntſchafft die vorgenante *Oſken* dem Hochgebornen *Wentzslavven* Hertzogen zu *Falckenberg*, Unſern liben Furſten und *Bolekan* dem Edlen Czencken von *Wartenberg* auch zcu *ehligen* kunfftigen *Wirtinne* geben hat mit

Morgengaba

ſulchen *Egelt* und *Morgengab*, als hier nach geſchrieben iſt, und alsday mit unſern Wizzen und Rat geſchehen iſt VVanne vvir daranne bruften er und frume Derſelben *Kinder* ſo haben vvir mit vvolbedachten mut und guten *rat* unſer *Furſten* und *Heren* di daz fur eyn recht funden und geſprochen haben den vorgenanten drein Kindern von *Kuniglicher* Macht *von Beheim* jar gegeben und geben ſi an deſin Brif, mit rechten VVizzen alſo daz ſi

ſuper oppido *Byrna*

ſich *vortzeihen* ſullen und mugen des halben teyls der Stadt zu *Byrnn*, des *Haus* und *Stetils Toſt* und des *Stetils Peiſenkartzen* und aller yer *Wichbild* Herſchaffte und Zugehorunge und ſal das vortzeihen gantze Macht und Krafft haben als ob ſie mundig vvoren und vvem ſie zu Jaren kumen, und mundig vverden ſo ſullen ſie

ſich

ſich alſo derſelben Dinge vortziehen und daz Vernuvven, do ſal Hertzog *Wentzslavv* mit Oſken Hochzeit haben von Sand Michels Tag der ſchirſt kumpt, uber vier gantze Jar nach einander zu zelen an underlaz, und von den tag alsdenne die *Hochzeit* geſchichte, uber ander vier Jar auch an *underlaz* zu zelen ſo Hertzog *Przimlavv* Hertzog VVenceslavv und Oſken XV. Schock groſſer Prager Pfennig gentzlich betzalen zu *Morgengab* vver aber Sache daz diſelbe Oſ*ke* indervvendig der nachſten vier Jare ſturbe ſo ſol Hertzog Przimlavv und ſein Erben der vorgenanten Summen XV. Schock loz quit und ledig ſin und der nicht ſin ymand vorbunden zu gelden, ſturben aber Hertzog VVentzeslavv indervvendig derſelben vier Jar ſo ſol man Herzog *Przemlavv* ſein Oſken an alle VViderrede aber antvvorten als einem *Furmunde* Auch ſullen Burger und Mann der Statt - halb tzu By*chein* des Hauſes und ſtetils Toſt und des Stetils feiſenkretzen und ir *Weichbilde* und Zugehorunge Hertzog Przimlavv und ſeinen Erben erbelich als iren rechten Herrn fur baz ſal der Hochgeborne Bolck der Elter Hertzog von *Falckenberg* Unſer lieber *Furſt* und *Hertzoge Wentzeslavv* ſin Sun der obgenante Hertzog Przemken und ſinen Erben und Hertzog Przimlavv denſelben Hertzogen von Falckenberg Vater und Sun indvven-

vvendig dreyer VVochen zu tzelen von dem Tag als diſs gegenvvertig Brif geben iſt alle die abgeſchribene ſache gen einander Ende volfuren und eingevvezzen beden ſiten ane geverde vvaz yden Mann anrurte zcu ſeinem Teil als davor begriffen iſt. Gegeben *Prage* Anno LX. Am Sent Veits Tage.

Pragae 1360.

NVM. XXIX.

CAROLVS IV. Imperator *Barnabam* Vice-Comitem *Mediolanenſem* eiusque heredes conſtituit S. J. *Vicarios generales* & irrevocabiles in ciuitatibus *Brixen, Bergamo, Cremona, Crema, Parma* &c. cum enarratione illorum iurium, quae ibi tanquam *vicarii* exercere poſſint, an. 1360.

CAROLVS IV. Imperator

viceecomiti *Mediolanenſi*

KAROLVS *Quartus diuina fauente clemencia Romanorum Imperator ſemper Auguſtus & Bohemie Rex* Nobili *Barnaboni* Vicecomiti *Mediolanenſi* noſtro & Imperii Sacri fideli dilecto gratiam ſuam & omne bonum. Dum inter clauſtra noſtri pectoris prouida conſideratione perpendimus qualiter ſuperne *Maieſtatis* dignatio nos quamuis immeritos ſua pietate prouexit

uexit ad apicem Ceſaree-dignitatis & gubernacula nobis Sacri Romani Imperii conceſſit, quod ſuper principatus & dignitates orbis terre ad ſummum excellencie gradum diuina ſapiencia more ineſtimabili ſublimauit: Inuenimus liquido ex iniuncto nobis officio humeris noſtris incumbere qualiter *uirga uirtutis noſtre Reges* & *regna* regere & in ſtatu tranquillo populos ſub pace ac iuſticie regula debeamus ſalubriter gubernare, quoniam noſtram autem ſimul in diuerſis partibus, quas Sacri Imperii ambitus continet non poſſimus exhibere preſenciam, ne aliquibus noſtra deſit uigilancia ad gubernandum eas in quibus non aſſumus, perſonas idoneas generis nobilitate & morum honeſtate conſpicuas, ac rerum experiencia circumſpectas noſtra conſueuit Maieſtas eligere & in partem ſue ſollicitudinis aduocare, Sane, Nobilis olim *Mathei Vicecomitis aui Tui* ſincere deuocionis affectu grataque & utilia prompte fidelitatis obſequia quibus ergo celebris & recolende memorie Diuum *Heinricum* quondam *Romanorum Imperatorem* Auguſtum Auum & predeceſſorem noſtrum claruiſſe dinoſcitur, gratioſius recolentes, conſiderantes etiam fidem & deuotionem ipſius in Te eſſe *ſucceſſione* quadam *hereditaria* propagatam, qui ad proſperitatem & ſalutem noſtre ſublimitatis placide *ſucceſſionis* ordine iugiter anhelaſti, & pro noſtre

exemplo Heinrici VII, aui ſui

N Ma-

Maieſtatis honore perſone ſepius atque rerum ſubire diſcrimina minime refugiſti; Habito de innata nobis clemencia ad premiſſa benigno reſpectu, ac de fidei tue conſtancia legalitate & prudentia plurimum preſumentes facimus conſtituimus creamus & ordinamus te & *heredes tuos* pro Sacra noſtra Maieſtate Imperiali Romana noſtros & *Sacri Imperii Vicarios Generales irreuocabiles* & duraturos per tempora *uite noſtre*, & poſt obitum noſtrum propicio Deo felicem donec per ſucceſſores noſtros Imperatores uel Reges Romanos ſpecialiter & expreſſe *reuocati* fueritis, dum tamen in noſtra & *Sacri Imperii fide* & obedientia perſiſtatis, in Ciuitate B*rixienſi* cum *Riperia Lacogarde Sattcamonica* & terra *Urcearum* in Ciuitatibus *pergami* & *Cremone* cum omnibus Caſtris terris Communitatibus eiusdem. Item in terris & Communitatibus ac Villis omnibus *Triuilii*, *Ripalte*, *Bregniani* & *Carauazzi*, & totum *Glaraabdue* & ipſam *Glaraabdue* cum ponte de *Vaprio*, Item in caſtris & communitatibus *Creme* & *Sonzini*, Item in Ciuitatibus *Parme* & *Lande* ac in B*urgo* Sancti Domini, cum earum territoriis & diſtrictibus ac uniuerſis & ſingulis ciuitatum Terrarum Caſtrorum predictorum territoriis diſtrictibus & pertinenciis, & Caſtrorum ipſorum terris, quas tu B*arnabas* qui ſemper diuiſum & ſeparatum a fratre tuo *Galeaz* de *Vicecomitibus Mediolanenſibus* tenes poſſides & gubernas, Item

confert *uicariatum* S.R.I. ad *uitae* tempora.

in ciuitatibus *Brixen*, *Pergamo*, *Cremona*, aliisque pluribus.

Digitized by Google

Item de quibuſcunque iuribus rationibus fidelitatibus *ſeruiciis homagiis* & ſubiectionibus quibuſcunque qualitercunque quantocunque & quocunque iure quacunque ratione cauſa uel occaſione pertinentibus ſpectantibus ſeu adiacentibus Ciuitatibus *terris*, *Caſtris Villis* & locis predictis ſeu alicui eorundem. Excipimus tamen & includi nolumus *Ciuitates* terras Caſtra *fortalitia* diſtrictus & quecunque dominia *Sancte Romane Eccleſie* de quibus *adminiſtrationem* uobis non committimus *titulo uicariali* ſeu alio noſtro quocunque. In ipſa denique noſtra preſenti *uicariali* conſtitutione *creacione* & *ordinatione* tibi & heredibus tuis predictis auctoritate *Imperiali* & de noſtre concedimus *plenitudine poteſtatis* in predictis *Ciuitatibus* terris *Communitatibus*, Caſtris & locis quibus harum ſerie eſtis tu & heredes tui *Vicarii* conſtituti in te & ipſos transferimus plenam meram & liberam ac omnimodam *poteſtatem-temporalem* & *gladii poteſtatem* & *iurisdictionem* nec non *merum mixtum* & *abſolutum imperium* uice & autoritate noſtra - & ſacri Imperii in eisdem Ciuitatibus terris communitatibus locis, *territoriis* & diſtrictibus ac ipſorum & cuiuslibet eorum pertinentiis & iuribus uniuerſis nec non *in rebus* & *perſonis* quibuslibet eorundem cuiuscunque ſtatus dignitatis ordinis preeminencie uel conditionis exiſtant, Salua tamen *Eccleſiaſtica libertate*, & plenam & libe-

exceptis *Pontifici* ſubiectis

utpote *poteſtatem* temporalem, *iurisdictionem*, abſolutum *imperium* in rebus & perſonis.

ſalua *eccleſiaſtica* libertate.

Digitized by Google

liberam poteſtatem exercendi predicta & infra ſcripta per uos uel alios officiales & miniſtros ueſtros ad hoc deputatos, ſeu eciam deputandos, & animaduertendi in facinoroſos homines & *cohercitionem* quamlibet quantamcunque *magnam* uel *modicam* ratione preuia & mediante iuſticia exercendi. Vt omnino *tu* & *heredes* tui ſitis quoad omnia & ſingula que dici & *appellari* poſſunt, ſeu ſunt de *mero* & *abſoluto* aut *mixto Imperiis* ac *Iurisdictione* qualibet, *generaliter* quoad omnia & *ſpecialiter* quoad ſingula que in huiusmodi iurisdictionibus & Imperiis includuntur Generales & ſpeciales *Vicarii Iudices*, RECTORES *poteſtates* & *Adminiſtratores ordinarii generales* & ſpeciales auctoritate noſtra Imperiali conſtituti irreuocabiliter, dum tamen ut premittitur in noſtra & Imperii ſacri *fide* & *obedientia* maneatis. Damus inſuper & concedimus tibi & heredibus tuis predictis ac in te & in ipſos transferimus pleno iure omnem autoritatem licenciam & poteſtatem generalem & ſpecialem *impoſicionis penarum* augmenti & diminucionis ac remiſſionis ipſarum, mulctas imponendi & remittendi in cauſis & negotiis contingentibus gladii poteſtatem & cohercitionem quamlibet exercendi; Itaque in Ciuitatibus Communitatibus terris Caſtris & locis quibuslibet ſupradictis omnem uice noſtra *ſuperioritatem* obtinentes, Iurisdictionem latiſſimam & Imperia tibi & heredibus tuis

impoſitionem pœnarum, diſpenſandi ius.

SVPERIORITATEM Imperialem

tuis, uelut a lege & a nobis lege animata in terris commiſſa, pleno iure & generaliter & ſpecialiter demandata. Et ut eciam apud te & heredes tuos predictos & coram te & ipſis poſſint tam contentioſa quam uoluntaria iudicia exerceri ubique in locis predictis & etiam extra territoria ſupradicta de rebus duntaxat contractis uel quaſi contractis, ſeu *de maleficiis*, *Criminibus* & *delictis*, uel quaſi commiſſis & perpetratis inter ſubditos & Incolas ſed in predictis territoriis contractis uel perpetratis. Volumus etiam & concedimus quod *tu* & *heredes* tui poſſitis omnia & ſingula ſupra ſcripta & infra ſcripta exercere per Vos ipſos & per alios iudices a te & ipſis generaliter conſtitutos, & ſpecialiter delegatos, Ita quod - omnino habeatis ſpecialiter & expreſſe ſimpliciter & de plano & cum cauſae - cognitione *Iudicium* dandi licentiam ſemel & ſepius ac etiam remouendi datum, & alium uel alios cum cauſa uel ſine cauſa quocies uobis uidebitur ſubrogandi; poſſitisque tu & heredes tui predicti ut ſupra dare & datos declarare, tutores & Curatores nedum perſonis ſed eciam rebus & bonis poſſeſſionem bonorum concedere & in ipſam mittere ex qua cunque cauſa quantumcunq; maxima ſeu magna cauſas quascunq; *Capitales Criminales* & *Ciuiles* maximas magnas uel minimas eciamſi bonorum omnium ſeu partis aut ſtatus cuiuslibet

iudices conſtituendi ac deſtituendi.

ſeu libertatis uel ſeruitutis perſonarum ſentenciam cognicionem requirant, Vobis per Vos ipſos uel alios quos elegeritis committimus & mandamus, ut ipſorum cognicionem & deciſionem *delegacionem* & *ſubdelegacionem* concedimus pleno iure *fugitiuorum inquiſitionem* & *inſecutionem* ac punicionem, laqueacionem furum ſuſpenſionem membrorum *detruncacionem bullacionem* in *facie fuſtium* & *ictus percuſſionem* patrie proprie temperaliter & perpetuo ac fori interdictione ad beſtias & culeum dampnacionem & *ignis* incremacionem & totius uel partis debilitacionem & quamlibet aliam uite *condempnationem* uel *ademptionem*, *Relegacionem* quamlibet temporalem & perpetuam extra territoria ſupradicta, Limitum tuitionem bonorum *publicationem officialium conſtitutionem* & omnium *criminum ordinariorum* & extraordinariorum publicorum & priuatorum enormium & faciliorum cognicionem & deciſionem eiusdemque cognicionis & deciſionis Commiſſionem & in integrum *reſtitucionem abolicionem* quamlibet in iudicio & extra exercendi & diſponendi, Ac execucionem quarumcunque ſententiarum condempnacionem & penarum plenariam habeatis ac liberam facultatem Eorumque ad Vos *Vicarios* uel *ad iudices* per Vos deputandos *deuoluantur* & pertineant Appellaciones in quibuscunque cauſis *Criminalibus*

genera pœnarum corporis quaecunque

publicationis bonorum

nalibus uel *ciuilibus enormibus* uel *facilibus* eciamſi nominatim & expreſſe ad noſtre Maieſtatis audienciam fuerint interpoſite, & illas tanquam *a nobis generaliter* & ſpecialiter appellationum ipſarum etiam ad uos interpoſitarum Iudices & Commiſſarii deputati poſſitis cognoſcere & per vos uel alios examinare terminare & diffinire, decretorum primi uel ſecundi interpoſitiones, declarationes dominii utilis uel directi, & cuiuslibet alterius iuris uel ſeruitutis finiendas, per uos uel alios committimus pleno iure, expoſicionem & impoſicionem omnium *Vectigalium* tam *ſolitorum* quam *nouorum theoloneorum*, *monetarum*, *gabellarum*, daciorum & aliorum onerum tam perſonalium quam realium ac mixtorum Angariarum parangariarum & Cenſuum in terra & in aqua Impoſicio *feriarum nundinarum* indictio conſuetudinum & iurium municipalium ſtabilitio conſtitutio & reuocatio officiorum & beneficiorum Collatio Inſuper *rebellium* qui ſunt uel fiunt tam Imperii quam Urbium Imperialium & preſertim predictorum locorum *inſecucio* & punicio, Ac eciam ualeatis autoritate propria iuſte indicere *bellum* & *guuerram* & *exercitus* & *caualcatas* & cuiuscunque numeri congregationes gentium ordinare & ponere ubicunque prout expediens uobis uidebitur per Augmentationem & conſeruationem ſtatus ueſtri & generaliter omnia &

noua uectigalia,
monetas,
gabellas,
dacias,
angarias,
ferias,
bella & arma,

regalia quaeque

& ſingula *Regalia* & alia quecunque que ex *lege iure conſtitutione* uel edicto ſeu *conſuetudine* aut aliter qualitercunque noſtre *Serenitati & ſacro Imperio competere dinoſcuntur* ad uos NOSTROS VICARIOS & illos quibus *comiſeritis* pertineant pleno iure ita quod omnia emolumenta redditus & prouentus generis-cuiusque propter publicationes uel confiſcationes bonorum, impoſiciones penarum, *exactiones uectigalium, nouorum* uel *ueterum* uel aliter quoquo modo proueniant, de *Ciuitatibus Caſtris, Communitatibus, locis, terris, Iuribus & pertinenciis* ſupra dictis, ad uos peruoniant pleno iure ſine aliqua reſtitutione uel racione nobis & ſacro Imperio deinceps fienda, & in ueſtrum priuatum patrimonium ſeu erarium ſicut uolueritis conuertantur, que omnia & ſingula ſupradicta facimus habita deliberacione procerum noſtrorum ex certa ſciencia omni autoritate Baylia tam *ordinaria* quam *abſoluta*, & omnibus aliis modis quibus melius poſſimus de noſtra plenitudine poteſtatis dum tamen Ciuitates terre Caſtra Communitates fortalicia loca diſtrictus et territoria ſupradicta et eorum quodlibet cum omnibus pertinenciis ſupradictis de noſtra et ſacri Romani Imperii Iurisdictione dominio et proprietate conſiſtant. Non *obſtante* quod predicta ſeu aliquod predictorum dicantur eſſe *dampnoſa fiſco* uel iuri contraria, Et

Nihil obſtante

non

Digitized by Google

non obſtante quod *ſecunda iuſſio* non diceretur interceſſiſſe et non obſtante, quod de aliquibus debuiſſet fieri *mencio ſpecialis*, et omnibus aliis legibus iuribus uel conſuetudinibus generalibus uel ſpecialibus que poſſent predictis in aliquo obuiare quibus omnibus et ſingulis in quantum preſentibus obuiare reperiuntur de noſtre plenetudine poteſtatis ſpecialiter et expreſſe ac ex certa ſcientia derogamus et ipſo iure derogatum eſſe uolumus et iubemus. *Nulli ergo hominum liceat hanc noſtre Maieſtatis paginam infringere*, aut ei auſu temerario quomolibet contraire. Si quis autem contrarium facere preſumpſerit indignationem noſtram et penam *quinquaginta Marcarum* auri puri tocies quocies contrafactum fuerit, eo ipſo ſe nouerit irremiſſibiliter incurſurum, quorum medietatem Imperialis noſtri erarii reliqua uero Leſorum uſibus facimus applicandam. Dat. *Nuremberg* Anno LX. Indict. XIII. VI. Kalend. Iul. Regnorum 14. Imperii 6.

Formulae iuris R. in clauſulis

Datum *Nurnberga* 1360.

NVM. XXX.

Keyſer KARL der IV. erlaubet *Graff* Heinrichen zu *Naſſau* aus ſeinem Dorffe Liebelſcheid eine *Stadt* und *Veſtung* zu machen, an. 1360.

 Wir

Carolus IV. imperator. Naſſouiae Comiti indulget ius uertendi *pagos* in *Caſtra* & *Ciuitates*.

W*ir* KARL *von Gotes Gnaden Romiſcher Keyſer zu allen Zyten Mehrer des Rychs und Konig zu Beheim* bekennen etc. Wann der Edel Heinrich *Grave* zu *Naſſavve* unſer und des heiligen Reichs Lieber getreuer uns dhemutecliche gebeden hat, daz Wir ym erleuben wollen daz er daz Dorff zu *Liebelſcheid* und den *Bynang* under dem Huſe zu Liebelſcheid zu einer Veſten und gemurten Stat machen muge und dieſelbe Stadt und die Leute die da inne wohnhaftig ſint und werdent freyen wullen von ſunderlichen Gnaden des haben Wir amgeſehen nutzen ſteten willigen Dienſte den der vorgnante Graue Heinrich Uns und dem heiligen Romiſchen Reiche oft unvordrozzenliche hat gedan und die er uns noch tun ſal und mag in kumpftigen Zciten und han darum mit wolbedachten mute mit rechter Wizze und von Unſer *Keyſerlichen Macht demſelben Gravven Henrichen* und ſeinen Erben, *erleubet*, und erleuben yn gnediglichen an dieſem Brieve daſs ſie die egenanten Dorff *Liebelſcheid*, und den *Bynang* mit Graben *Muren*, *Turnen* Eckern und anders Veſten mogen als man an andern Veſten und *Steten Veſtenunge* plegt zu *dune*, Auch geben Wir von ſunderlichem Gnaden und Keiſſerlichen Macht derſelben *Stat* und *yr* Zugehorunge und den Leuten die itzunt dorinne wonent und noch do inne wonen werdent ſoliche

effectus oppidorum

Frey-

Freyheit als Unſer und des Reichs Stat zu *Wetslar* von Uns und Unſern Vorfaren an dem Reiche Romiſchen Keiſſern und Kunigen redliche gefreyet iſt, mit Beheltnuzze Uns dem heiligen Romiſchen Reiche und iedermanne Unſſer und yres rechten, Mit Urkunt etc. Geben zu *Nurnberg* Anno 1360, An den neheſten Sunabend nach ſand Margareten Tag Unſſrer Reiche im XV. des Boheimiſchen in XIV. und des Keyſerthumbs in VI.

instar *Wezlariae*

Datum *Nurnberg* 1360.

per Dominum Magiſtrum Curie Iohannem Eyſtetenſem.

NVM. XXXI.

CAROLVS IV. ordnet, auf was Art die *Städte* in Ober- und Nieder-*Schwaben* bey bevorſtehenden *Zuge* wieder die von *Wirtenberg* ſich zu verhalten, auch wie der Ihnen daraus etwan zugefugte *Schaden* erſetzet werden ſolle, an. 1360.

W*ir* KARL *von Gotes Gnaden Romiſcher Keyſer zu allen Zyten Mehrer des Rychs und Konig zu Boheim* bekennen und thun kund offentlichen mit dieſem Brief. Wann wir Unſſer und des heiligen Reichs lieben getreuen der Burger gemeinickli-chin in *Obern* und in *Niedern Swaben* Din-

CAROLVS IV. Imperator.

requirit auxilia *Sueviae* Civitatum

aduerſus *Wurtenbergicum* Ducem.

Dinſtes gegenwarticklichin an der *Hervart* die Wir uf die von *Wirtemberg* tun, der ſich *frevellichin* wider Uns und daz heillig Reich geſazt haben durch *eren* und *Notdurffte* willen *Unſſer* und des heilligen *Reichs* bedurffen, und wann auch dieſelben *Burger* in ſulich *Hervart* ziehen von Unſern Geboten und wann auch kein *Hervart* ane Schaden nicht geſchehen noch vollfuret mag werden und auch niemande des nicht wol mag geſchonen darumb ſetzen Wir mit wolbedachtem mute nach *Rat Furſten Hern* und ander *Unſer* lieben getrewen mit rechten Wizzen, und mit Keyſerlicher Machte *Vollkommenheit* mit dieſem Brief ob es zu ſulchen *ſchulden* queme daz yemant von den egnanten Unſern *Steten* in Swaben oder von andern *Steten* und auch Hern die ſich in kunftigen Zeiten zu in verbunden, Iren *Dienern* und *Helffern*, derſelben *Hervart* der von *Wirtenberg* Dyner oder Helffer, oder nach von Unſſer oder Unſſern Nachkomen an dem Reiche Gebot in kunfftigen Zeiten Uns und dem Reiche zu Nuz und zu eren dieſelben *Stete* und ir *Eidgenoſſen* in ander *Hervart* ziehen wurden oder durch eines gemainen *Landfriedens* willen den ſi von Unſern *Gebot* machen wurden derſelbe *Landfriede* von yemant *ubervaren* wurde ſolchen *Lovvten* di ſich frevellich vvider Uns und daz Reich ſezten dehme ſchade vviderfure es ſey von

ex conſilio procerum S. R. I.

Futrun-

Digitized by Google

Futrunge oder von *Brandes* wegen oder ſunſt ander ſchade wie man den genennen mag - des ſullen di egnanten *Stete* in *Svvaben* baide ein *halbe* oder *Sieder halbe* des *Sehes*, alle ir eidgenoſen und Nachkomen baide an iren Leiben und Gutern gen aller mannicklichen unverdachte ſein, und des ewicklichen bleiben, unengolden, und ſal auch kein *Richter* wie der genant ſei, oder in welchen Wirden er geſetzt ſey umb ſolchen *Schaden* zu in nicht richten noch rechtes helffen. Auch gebieten Wir den egenanten Steten in *Svvaben* und allen iren *Eitgenoſſen* ernſtlichin und veſticklichin bei Unſern und des Reichs Hulden, daz ſi gegenwerticklich in diſer *Hervart* und auch hernach in allen andern kunftigen *Hervarten* die nach Unſs und Unſern Nachkomen an dem *Reich* gebote geſchehen alle die *Burger* und *Stete* di ſich zu diſen Zeiten, wider Unſs und den Reiche ſetztzen oder hernach in kunfftigen Zeiten wider Unſs und Unſſern Nachkomen an dem Reiche frevellichen ſezende wurden mit *Gevvalt* ob ſie mugen - ſullen gewinnen und ſie brechen und ſullen auch ubir alle die die ſie in ſulchen *Steten* und *Burgen* begriffen und auch uber alle die die wider einen gemainen Landfrieden der von Unſſer oder Unſſern Nachkomen an den Reiche *gebeizze* und *Gebot* von den egnanten Steten

cum pleno iure belli aduerſus quoscunque hoſtes.

aller irer *Macht beſchirmen* beſorgen und bevvaren vver auch der vvere der die egnanten Burger in *Svvaben* alle ir Eitgenoſen Diner und Helffer darnach und er umb rat und Hilffe und ſolcher Sachen vvegen als vor begriffen iſt, von in vvurde angeruffen nicht ſchirmte und in getrevvlichen riet und hulffe derſelbe ſol aller der pene und Buzze und dem Reiche beſtanden und vorvallen ſein Zolicher Weiſe als die die ſich frevellichen vvider Unſs und das Reiche geſazt haben oder hernach ſich ſetzen vvurden, Ez ſullen auch die egnanten *Stete* in *Svvaben* und alle ir *Eitgenoſen* derſelben an Leibe und an Gute verderben. Gegeben Anno LX. am Tage Marie Magdalene. Datum 1360.

NVM. XXXII.

Keyſer KARL der IV. confirmiret auf Verlangen Graf Rudolfs von *Habsburg* dem vormals von Keyſer FRIEDRICH dem III. im Jahr 1321. Graf JOHANSEN von *Habsburg* und Graf Wernern von *Homburg* ertheilten *Gunſt-Brief*, betreffend die von dieſen beyden damals gethane Zuſammenſetzung Ihrer *Leben* und der da-

davon dependirenden *Erbfolge* nach Abgang des einen Theils ohne *Männliche* Erben, an. 1306.

Carolus IV. Imperator.

Wir KARL *von Gotes Gnaden Romiſcher Keyſer zu allen Zeiten Mehrer des Rychs und Konig zu Beheim* bekennen und tun kund offentlichen mit dieſem Brif, daz fur Uns qvam der Edle Rudolf Grafe von *Habisburg* unſer und des Rychs lieber getreuer und zeigte einen guten Brief, verſigelt mit des Allerdurchlauchtigſten Furſten und Hern *Friedrich* ſeeligen Gedechtnizz ettvvan Romiſchen Kuniges Unſſers Vorfarn *grozze Ingeſigel* und bat unſſer Keyſerlichen Majeſtat demuteclich und fleizzeclich, daz Wir yn geruchten von beſundern Gnaden confirmeren und beſtetigen als er von Worte zu Worte vvas geſchcriben.

ad preces C. de *Habsburg* exemplo FRIDERICI Imperatoris confirmat

Wir FRIEDRICH *von Gotes Gnaden Romiſcher Kunig, allezeit eyn merer des Reichs* tun kunt mit diſem Briefe allen die yn anſehent leſent oder horen leſen daz fur Uns komen Unſer lieber Vetter Graf *Johann von Habſpurg* an einen teil und Graf Werner unſer Oheim Graf *Werners* von *Homburg* ſeeligen Son mit unſern Oheim Graf Ulrich von *Pfirte*, der ym zu Vogt vor Unſs mit Urteil als recht vvas gebeben vvart, vvann derſelbe *Wernher* ze zei-

Tranſumtum FRIDERICI IV.

de pacto Succeſſorio C. de *Habsburg* & C. de *Homburg*

Digitized by Google

zeinen tagen nicht komen vvas, und geſchach das, von den vorgenanten Graf *Johanſen* der deſſelben *Knaben* rechtir *Vogt* iſt, an dem andern teil, und habent *gemacht eyner dem andern alle die Leben* die ſie hant von *Uns* und dem *Reiche*, und die der vorgenante Graf Werner von *Homburg* Graf *Werners* Seelger Son un von Uns entpfangen hat mit Unſſer Keyſerlichen Gunſt und gutem Willen und mit Unſſern Oheimen Graf *Ulrichs* von *Pfirtte* Gunſt und Willen und geben yn daruber dieſen Brief zu eynen offenen Urkund verſigelten mit Unſern Kuniglichen *Ingeſigel* der iſt geben zu *Colmar* des Montages nach Sent Valentins Tag, do man zalt nach Chriſtus Geburt XIII. C. Jar darnach im XXI. Jar Unſers Reichs in dem Sibenden, des haben Wir des egnanten *Rudolffes* redliche demutige bete angeſehen &c. und beſtetigen und confirmiren den egnanten Brief &c. &c. *Nürnberg* am Sent Jacobs Abend. Anno LX.

in feudis, *ab imperio* *ſuſceptis.*

Datum *Colmar* 1321.

Nurnberg 1360.

NVM. XXXIII.

CAROLVS IV. Imperator confirmat *Rudolfo & Iohanni*, fratribus, Comitibus de HABISBVRG, omnia Priuilegia, illis ab *Henrico VII.* & *Friderico III.* Imperatoribus conceſſa ſimulque hic inſerta an. 1360.

O In

In Nomine Sancte & indiuidue Trinitatis.

CAROLVS IV. Imperator 1360.

KAROLVS *Quartus diuina fauente clemencia Romanorum Imperator ſemper Auguſtus & Bohemie Rex.* Notum facimus tenore preſencium uniuerſis; etſi munificencie noſtre graciam libenter extendimus ad ſingulos; quos fideles nobis ab operum experimento ſentimus, circa illorum tamen merita generoſius proſequenda dextera libencius noſtre liberalitatis adducitur, pro quibus non ſolum deuocionis puritatis & fidei ſcilicet & ſeruicii gratitudinem multiplicis intercedere manifeſte uidetur; Sane licet ad proſequenda mirifice uota fidelium generoſitatis noſtre manus generali quadam regularitate ſit abilis: Illis tamen generoſa porrigitur quadam ſpecialitate liberior, quos ad grata noſtre *Serenitatis obſequia* continuos fructuoſos & utiles claris ſemper indiciis experimur. Hinc eſt quod ueniens ad noſtre Maieſtatis preſenciam Spectabilis RVDOLPHVS Comes de *Habisburg* noſtri & Imperii Sacri *fidelis dilectus*, nobis attencius & humiliter ſupplicauit, quatenus ſibi & ſpectabili IOHANNI Comiti de HABISBVRG *fratri* ipſius Germano fideli noſtro ac *heredibus* eorum, quedam *priuilegia* ipſis a Diuis Romanorum *Imperatoribus* & *Regibus praedeceſſoribus* noſtris tradita & donata *approbare*

confirmat *Habsburgicis* comitibus *Priuilegia*

bare, ratificare, renouare & confirmare de innata nobis benignitatis clemencia generoſius dignaremur, quorum tenor per ordinem ſequitur, in hęc uerba:

HEINRICVS *diuina fauente clemencia Romanorum Imperator ſemper Auguſtus.* Nobili uiro WERNHERO *Comiti* de *Homberg* fideli ſuo dilecto, gratiam ſuam & omne bonum; Exaltat *potenciam Principum* digna remuneratio ſubiectorum quia recipientium fides creſcit ex premio, & alii ad obſequendum deuocius animantur exemplo; Conſiderantes itaque ſincere deuocionis conſtanciam multeque probitatis indicia nec non uere fidei argumenta quibus te nobis & Imperio *multipliciter* oſtendiſti *paratum* ad exhibendum *obſequium*, quod nobis & eidem Imperio in tota *Italia* & ſpecialiter in *Lombardie* partibus, ubi ſicut *uir nobilis*, ſane uirtute & armorum ſtrenuitate nobilior, CAPITANEATVS pro nobis geris, & geſſiſti officium, multum honoris & comodi fructum attulit & profectuum & non minus diligencius attendentes, quod immenſos labores & *expenſas* graues, prout dictum officium exigebat & exigit, pro noſtro & eiusdem *honore Imperii* liberaliter & intrepide ſubire curaſti, noſtre liberalitatis affectus afficitur & ad hoc attractus fauorabiliter imitatur ut tibi pro meritis dignis beneficiorum premiis ualeat oſſendere, per que tua creſcat deuocio,

I. HENRICI VII. imperatoris 1313. in quo Wernero de *Homberg* ob res in *Italia* fortiter geſtas, & CAPITANEATVM, ibi exornatum,

uocio, tuaque *maiorentur merita* probitatis. Ut igitur tu & heredes tui legitime deſcendentes de te, noſtris & Imperii predicti prouinciis in antea forcius aſtringantur, quo maioris ſenſeritis uos per nos honorari praerogatiua fauoris & gratie ſpecialis, *Mille marcas* argenti, quas tibi & eisdem pro nobis & ſucceſſoribus noſtris in Imperio promittimus exoluendas, cum quibus uos *in Vaſallos & homines Imperii* conquirimus de largiflua manu noſtra donamus, uolentes & etiam concedentes preſencium per tenorem ut in Theloneo noſtro apud *Flulen* ſingulis annis in redditibus *Centum Marcas argenti* ſi ſecundum legittimam & conſuetam Collectionem, quam propter huiusmodi obligacionem augmentari & immutari nolumus colligi poterunt & haberi, Reſiduo, quod ipſis *Centum marcis* ſecundum eandem collectionem ſuperit, *nobis & Imperio* totaliter reſeruato, tu & heredes praedicti recipiatis & colligatis, & tamdiu pacifice & quiete dictos *Redditus, poſſideatis tytulo feodali*, quousque per nos uel noſtros in Imperio ſucceſſores, uobis de praefata ſumma *pecunie mille marcarum* argenti plenarie fuerit ſatisfactum, qua habita, tu *Wernhere*, uel heredes tui praedicti ſtatim ualorem ipſius ſuper unum *caſtrum*, uel alia bona ueſtra propria demonſtrabitis & aſſignabitis Imperio, uel ſaltem *praedia* de *nouo comparabitis* cum eadem que a no-

1000. *Marcae* argenti

in *feudum pecuniae*

conceduntur

Digitized by Google

nobis & *Imperio* predicto, in FEODVM, de quo te WERNHERVM tuo & dictorum heredum tuorum nomine VIRGA noſtra, ut moris eſt, ſolempniter *inueſtiuimus* & preſentibus *inueſtimus* tenebitis & poſſidebitis & pro ipſo debita *ſeruicia* facietis, Recepto ſuper hoc a te fidelitatis & *homagii* debito *ſacramento*, In cuius rei teſtimonium preſentes literas conſcribi & *Maieſtatis* noſtre *Sigillo* iuſſimus communiri. Dat. apud *Montem Imperialem* in Caſtris iuxta *Florenciam* XII. Kalend. Februar. Anno Domini MCCCXIII. Indict. XI. Regni noſtri Anno quinto. Imperii uero primo.

ſub *uirgae* feudalis *inueſtitura* nexuque militari & homagio.

in monte *imperiali* Datum 1313. iuxta *Florentiam*

II. FRIDERICI III. imperatoris 1315.

FRIDERICVS *Dei Gratia Romanorum Rex ſemper Auguſtus.* Nobili uiro *Wernhero* Comiti de *Homberg* fideli ſuo dilecto gratiam ſuam & omne bonum: *Seruicia* utilia & Commendabilia nobis & noſtris in Imperio *praedeceſſoribus* per te continuatione impenſa laudabili, *recompenſare* benignitate *Regia* cupientes tibi tanquam *bene merito*, ut eo feruentius in dicto perſeuerare poſſis obſequio omnes *infeodaciones*, *donaciones* & *gratias* per diue *Recordationis* dominum HENRICVM Romanorum Imperatorem noſtrum *praedeceſſorem* tibi factas, ſicut in *inſtrumentis* ſeu priuilegiis ſuper his confectis & tibi per eum traditis continetur expreſſius ex certa confirmamus & approbamus ſcientia Ipſas *tue* NOBILITATI, de *nouo concedentes*

Confirmatio codicilli *Henriciani*

tes pariter & *donantes*. In quorum *confirmacionis approbacionis & conceſſionis & donationis* noſtre euidentiam atque robur, praeſentes literas conſcribi noſtro Maieſtatis ſigilli munimine fecimus roborari. Dat. in HAGENOIOIA Anno Domini MCCCXV. Kalend. April. Regni noſtri Anno primo,

Datum *Hagenoiae* 1315.

III. FRIDERICI III. imperatoris eiusdem 1315. quo pacta *mutuae ſucceſſionis* inter Comites de *Homberg* & *Habsburg* in *teloneo* & in *Kletgowe* *Rynowe*

Nos FRIDERICVS *Dei gracia Romanorum Rex ſemper Auguſtus* ad uniuerſorum noticiam uolumus peruenire quod conſtituti in noſtre Maieſtatis preſentia Nobiles uiri *Wernherus* Comes de *Homberge* & Iohannes Comes de *Habisburg Conſanguinei* & fideles noſtri kariſſimi cupientes iidem nobiles *bona* & recta intentione propter ydemptitatem *ſanguinis*, cum *fratres uterini* exiſtant, ut unius *bona ad alterum* ex ipſis debeant peruenire prefatus WERNHERVS *Theoloneum* in *Flulon*, ſiue ius, quod in ipſo *Thelonio* habere dinoſcitur, prefato IOHANNI & *uiceuerſa* idem Iohannes ipſi *Wernhero* Comitatum ſuum in *Kletgovve*, & Aduocatiam in *Rynovve* & generaliter omnia alia *feoda*, que a nobis & Imperio dicti *Comites* tenent & poſſident ac tenere & habere debent, accedente ad hoc *noſtro conſenſu & autoritate expreſſa* per *manus* noſtras *regales*, unus alteri *pepegit & legauit*, quod uulgariter dicitur ein *Gemechten*, Reſeruauit tamen ſibi prefatus WERNHERVS, qui nondum *uxoratus* exiſtit, quod de *pheodis* ſuis predictis *uxori*,

gemechte dicta,

uxori, cum qua matrimonialiter contrahere continget *donationem propter nuptias* & MORGONATIAM ualeat aſſignare, omnem nichilominus defectum, ſi quis in huiusmodi contractu eſſe poteſt propter *minorennitatem annorum* prefati IOHANNIS *patruelis* noſtri, *ſupplentes de plenitudine Regie poteſtatis* preſertim cum in IVDICIO CVRIE NOSTRE foret obtentum prefatum IOHANNEM adeo in *annis preceſſiſſe* quod contractus ſecum celebrati firmi debent & ualidi merito *reputari*, Adhibitis in promiſſis omnibus & ſingulis uerborum & geſtium ſolempnitatibus debitis & conſuetis. In cuius rei teſtimonium ſigillum Maieſtatis noſtre preſentibus eſt appenſum. Dat. *Conſtancie* Anno Domini MCCCXVIII. Id. Iun. Regni noſtri Anno primo. — ſalua uxori *morganatia*, confirmat, addita *uenia aetatis*. Comiti, adhunc actum, Datum *Conſtantiae* 1315.

Nos uero dicti *Comitis ſupplicationem rationabilem* uidentes exiſtere, nec non ſuam & dicti fratribus ipſius preclare fidelitatis immotam conſtantiam qua nobis dudum & Imperio ſacro, Complacuerunt fideliter & tanto fidelius complacebunt in antea, quanto ſe a noſtra Celſitudine beneficia recepiſſe cognouerint ampliora claro noſtre mentis intuitu preclarius intuentes, Ipſis animo deliberato, ex certa noſtra ſcientia *auctoritate Imperiali* ſupra ſcripta *priuilegia* in omnibus & ſingulis eorum *tenoribus*, ſententiis, clauſulis *punctis & articulis* prout de *verbo* — Quae omnia Carolus IV. inſtaurat auctoritate imperiali

Digitized by Google

les & fideles, &c. Dat. Nuremberg Anno LX. Indict, XIII. VIII. Kalend. Auguſti Regnorum noſtrorum Anno Romani XV. Boemici XIV. Imperii uero VI.

Datum *Nurnberg* 1360.

NVM. XXXIV.

CAROLVS IV. *donat Ludouico* HVNGARIAE, & *Caſimiro* POLONIAE Regibus Ducatum PLOTZENSEM cum omnibus iuribus, ſibi, tanquam *Regi Bohemiae* in laudato Ducatu & aliis Principatibus *Mazoviae* competentibus, an. 1360.

KAROLVS QVARTVS *diuina fauente clemencia Romanorum Imperator ſemper Auguſtus & Bohemie Rex.* Notum facimus omnibus & ſingulis preſentes literas inſpecturis, quod illius intuitu amoris et fauoroſi affectus intuitu, quo Sereniſſimos principes, dominos *Ludouicum* HVNGARIE, et *Kazimyrum* POLONIAE *Reges* Illuſtres fratres noſtros cariſſimos *fraterne karitatis* pia benignitate proſequimur, ipſis ambobus heredibus et ſucceſſoribus eorundem *Hungarie & Polonie Regibus* ducatum PLOTZENSEM cum appendiciis dominio et pertinentiis ſuis, nec non iura, que nobis in predicto ducatu PLOTZENSI et aliis principatibus MAZOVIE com-

CAROLVS IV. Imperator

Hungariae & *Poloniae* regibus ex *fraterna* charitate ducatum *Plozenſem* aliaque *Mazouiae*

Digitized by Google

petunt ipſis rite *donauimus & donamus uniuerſos & ſingulos ciues* homines et inhabitatores *oppidorum & pertinenciarum* huiusmodi ab omni *fidelitatis & ſubiectionis homagio* iuramentis et promiſſionibus nobis, ut *Regi Bohemie* preſtitis autoritate preſencium abſoluentes. Nullis iuribus in dictis *ducatu* dominio et pertinenciis nobis aut noſtris heredibus et ſucceſſoribus *R*egibus *Boemie* reſeruatis. Datum *Nurenberg* Anno LX. Indict. XIII. VI. Kal. Auguſt. *R*egnorum noſtrorum Anno *R*omani XV. Boemie XIV. Imperio uero VI.

donat, ſed tantum, qua *Bobemiae R.* non qua imperator. Datum *Nurenberg* 1360.

per Dominum Cancellarium Henricum Auſtral.

NVM. XXXV.

CAROLVS IV. Imperator promittit bona officia ſua, apud *pontificem* facienda pro CNESENSI archiepiſcopatu, in ſciſſione epiſcopatus *Vratislauienſis*, an. 1360.

CAROLVS IV. Imperator

KAROLVS QVARTVS &c. *Romanorum Imperator ſemper Auguſtus & Bohemie Rex* Notum facimus &c. quod illius amoris & fauoroſi affectus intuitu quo Magnificum & Excellentem Principem Dominum *Kazimirum* Regem *Polonie* Illuſtrem fra-

in gratiam R. *Poloniae*

fratrem noſtrum Cariſſimum pia benignitate proſequimur pro nobis heredibus & ſucceſſoribus noſtris *Boemie Regibus* eidem fratri noſtro de certa ſcientia tenore preſencium promittimus absque dolo quod pro ſciſſione WRATISLAVIENSIS *Epiſcopus* a GNEZNENSI *Metropoli* facienda pro parte noſtra uel eorundem ſucceſſorum noſtrorum apud Sedem *Apoſtolicam* unquam laborabitur quibuscunque temporibus affuturos. Dat. Nuremberg Anno LX.

promittit pro ſciſſione *Vratislauienſis a Gneſnenſi* officia apud *apoſtolicam* ſedem. Datum *Noribergae* 1360.

per Domiuum Cancellarium Henricum Auſtral.

NVM. XXXVI.

Keyſer KARL der IV. leihet Graf Egon zu *Friburg* und deſſen Erben die *Lantgrafſſchafft* in *Briſsgau* nebſt der Herrſchafft von *Friburg* und das Recht über die zu Friburg wohnenden *Juden*, an. 1360.

W*ir* KARL *von Gotes Gnaden Romiſcher Kayſer zu allen Zyten Mehrer des Rychs und König zu Beheim* bekennen &c. daſs Wir haben angeſehen die getreuen nütze Dinſte die Uns und dem heiligen Reiche

CAROLVS IV. Imperator

Comiti de *Friburg*

che der Edel Egon Grafe zu *Friburg* oft nuzlich und getreulich getan hat und noch tun ſal und mag in kunftigen Czeiten, davon ſo haben Wir im ſeinen *Erben* und *Nachkomen* welcher *Herre zu Friburg* wirt, oder inne hat dieſelbe *Herſchafft gnediclich vorliehen* und leihen an diſem Brife von Keiſerlicher Macht und rechter Wizze die *Lantgrafſchaft* in *Briſskovv*, die *Juden* zu Friburg, ſo ſie do vvohnhafftig vverden oder ſein, und vvaz zu der Herſchaft von *Friburg* gehorete daz von Uns und dem Reiche ruret zu *lehen* doch mit ſotanen Underſcheit, daz vvelcher und oder der Herre zu *Friburg* iſt, odir des vorgnanten Egons Erben und Nachkomen die vorgenante *Herſchaft* zu *Friburg* als vorgeſchriben iſt, inne hat, Uns Unſern Nachkomen Romiſchen Keiſern und Kunigen und dem Reiche von den obgeſchribenen *Lehen gebunden* ſein ſol zu allen ſachen, als ein *Man* ſeinen *rechten Hern* pflichtig iſt und biſsher gevvohnlich gevveſen von der Herſchaft zo tone, und von alter herkomen. Mit Urkund &c. gegeben *Nurenberg* Dominica die proxima poſt aſſumtionem Mariae. Anno MCCCLX.

confert *Friburgenſem* Dynaſtiam, & Landgrauiatum *Brisgouienſem* cum iure recipiendi *Iudaeos*

ſub nexu *feudalium* ſeruitiorum

Datum *Nurenberg* 1360.

NVM.

NVM. XXXVII.

CAROLVS IV. empfiehlet Graf Heinrichen von *Montfort* die *Vogtey* zu *Kempten*, als ſolche vorhero Herzog Friedrich von *Tegk* verwaltet, an. 1360.

Wir *KARL von Gotes Gnaden Romiſcher Keyſer zu allen Zyten Merer des Rychs und Konig zu Boheim* bekennen und tun kunt offentlichen mit diſem Brife allen den- die ihn ſehen oder horen leſen, daz vvir angeſehen haben die *ſteten getrevven Dinſt*, die Uns und dem Reiche der Edle *Heinrich Grafe* von *Montfort* genant von *Thenenach*, unſſer - und des Riches *liber getrevver*, oft nutzlich getan hat und furbas ton vvil, und mag in kunftigen Zeiten, und haben in die - *Vogtey* zu *Kempten*, mit allen iren *rechten, nutzen Freiheiten* und Zugehorungen und auch der *jerlichen gevvonlichen Steuer*, doſelbiſt, als ſie Herzog *Fridrich* von *Tekg*, von Uns und dem Riche *inne gehabt* hat von Unſſern ſunderlichen *Gnaden* und von *Keiſſerlicher Macht* empfohlen haben und empfehlen auch mit diſem Brife, alſo daz er dieſelben *Vogtey* von Uns und dem *Reich* mit allen obgenanten *Rechten, Freiheiten* und *Zugehorungen* und der *Steuer* zu *Kempten* alſ *lange* inne haben ſal, als Wir

CAROLVS IV. Imperator

Henrico C. de *Montfort*

Vogtiam *Kempten* cum omni iure *tributario* annuatim, ubi olim Dux *Tekenſis* habuerat, confert, *precarii iure*, biſs auf *widerruff*.

Digitized by Google

Wir und Unſer Nachkomen an dem Riche Romiſche Keiſer und Konige Im daz gunnen, und des nicht *vviderrufen.* Darumb gebieten Wir allen den die in diſelben *Vogtey* gehoren, daz ſie demſelben Grafe *Heinrich* von *Unſſern* und des *Reiches* vvegen als einem *Vogte gevvarten* und *gehorſam* ſin ſullen, als lip in ſei, Unſſer und des *Reiches Hulde* zu behalden. Mit Urkunt &c. Geben in *Campis* iuxta *Bopſingen* in die Sancti Bartholomei. An. M CCC LX.

Datum *Bopſingen* 1360.

per Dominum Commendatorem prouincialem Boemie Ioannem Eyſtetenſem.

NVM. XXXVIII.

CAROLVS IV. belehnet Simonen Herrn von *Lichtenberg* mit demjenigen Theile der *Lantgrafſchafft* und des *Land-Gerichts* zu *Nieder-Elſaß*, welchen biſshero Ludewig der Eltere und Ludewig der jungere Grafen von *Oettingen* beſeſſen, nachdem dieſe ſich von ihren daran habenden

benden Rechte bey Keyſerl. Maj. ſchrifftlich *loſsgeſaget*, an. 1360.

Wir KARL *von Gotes Gnaden Romiſcher Keyſer zu allen Zyten Merer des Richs und Kenig zu Boheim* bekennen &c. Wann die Edlen *Ludevvig* der Elter und *Ludvvig* der junger Grafen von OTTINGEN und Landgrafen zu *Elſazzen* unſſer und des heiligen Reichs lieben getrevven mit gutem Willen Uns als einen *Romiſchen Keiſſer* ledecliche ane *Golt* und *Silber* uffgegeben hant ſolch Teil der *Lantgraffſchaft* und des *Lantgerichts* zu *Nydern Elſazzen*; als ſie hatten uff uber und in des Edlen Symonis von *Lichtenberg* Unſſer und des heiligen Reichs lieben getrevven *Herſchafften*, *Veſten*, *Steten*, *Dorffern*, *Gerichten*, *Tvvingen*, *Bennen*, *Geleiten* unde andir Sache, als in den Briven die de vorgnante Grafen von *Ottingen* daruber geben haben vollenkomelicher iſt begriffen die von Worte zu Worte hernach geſchreben ſtent alſo:

CAROLVS IV. Imperator feudi *refutatione* facta a comitibus de *Oetingen Landgraviatus* ALSATIAE inferioris in *Lichtenbergenſi* dynaſtia

Dem *Allerdurchluchtigſten* Furſten Unſſers *gnedigen* Hern Hern KARL von Gotes Gnaden *Romiſchen Keiſſer* zu allen Zeiten merer des Reichs und *Kunige* zu Beheim, odir auch ſinen *Nachkomen* an den *heiligen Romiſchen Reiche* Entbieten Wir *Ludvvig* der *Elter* und *Ludvvig* der *jun-*

per litteras, ad imperatorem, formula, quae ſequitur.

junger Graven von OTTINGEN *Lantgraven* in *Nyder Elſazzen* - Unſern *andachtigen, getrevven Dienſt* bereit zu allen Zeiten Evv. *Allerdurchlauchtigſte Hochvvirdicheit* tun Wir witzzen daz Wir durch reddeliche Saghe die *Lantgrafſchaft* und daz *Lantgerichte* zu *Nydern Elſazzen* gans und gar die Wir gehabt han ader je hetten von der egnanten Unſern *Lantgrafſchaft* ubir den Edelen Symon Hern zu *Lichtemberg* und ſeine Herſchaffft ubir ſeine *Veſten Stete Dorffgerichte Tvvinge* und *Benne*, ſie ſein ſunder oder gemeine ſin, und darzu alle die *Manne* und *Manſchaft* und *Lehen* die Wir haben odir von uns zu *Lehen gan* von den *Gütern*, *Geleite* und *Nutzungen* vvo odir vvie die genant geheizzen und gelegen ſeint in den Gerichten, Twingen *Bennen* und *Dorfern*, die bey fordern Zeiten von der egnanten *Lantgrafſchaft* an der hem hant von *Lichtemberg* komen ſint, mit allen Rechten und Zugehorungen *hoch* und *nieder, geſucht* und ungeſucht vvie und vvo ſie genant odir gelegen ſeint niſ nicht uzgenomen, die Wir von *evvern Gnaden* und von dem *heiligen Reich* zu *Lehn* haben han mit vvolbedachten *Mute* und beretliche *recht* und *redelich* VEFGEGEBEN und *geben* ſie *auch* VFF mit dieſem *Brieve* in *evver Hant* in alle der Wiſe rechte und mazze als Wir ez allerbeſt und veſteclicher mugen getun, und bitten *Evvre Oberſte Durchluchtickeit*, andechteclich und

enarratio iurium *landgraviatus*

refutatorum domino feudi

adpellacio Caeſaris Ew. *Oberſte Durchlauchtigkeit.*

und ſlehelich, daz ir die egenante *Lehen* deme egnanten Symon Hern zu *Lichtenberg* und ſinen Lehens Erben zu *rechten Lehen* gunnen und *liben* vvilent und des zu Urkunt han Wir Unſere *Inſigele* gehanget an dieſen Brieff, der geben vvart an dem Donrſtage vor ſant *Pauls* Tag des heiligen zvvelf - Boten, als er bekert vvart, ſub Annis 1359. So hat Uns der egnante *Symon* demuteclich gebieten daz Wir Unſſern *Willen* und Unſer *Keiſerl. Macht* zu dem egnanten ſachen allen tun, und ym und ſeinen *Lebens-Erben* vvaz in dem vorgeſchriben Brieve geſchriben ſtet zu lehen verlihen vvillen in *aller Mazze*, als ez in demſelben Brive geſchriben ſtet, des haben Wir angeſehen nutze ſtetegen Dienſten die der Egnante *Symon Uns* und dem heiligen romiſchen *Reich* offter unverdrozzenlich hat getan und fur baz tun ſal und mag in kunftigen Zeiten und han darumb mit Wolbedachten Mute mit rechter Wizzen, und von Unſer *Keyſſerlichen Macht* demſelben *Symon* und ſeinen rechten *Lehns-Erben zu rechten Lehen* verlihen, und verlihen yn mit rechter crafft ditz Brives ſolich teil der *Lantgrafſchaft* und des *Lantgerichtes zu Nydern Elſazzen* als die vorgnante Graven von *Ottingen* hatten uff und uber des egnanten *Symons Herſchafft*, *Veſten Stetten*, *Dorffen*, *Gerichte*, *Zvvinge*, *Benne* und andir ſachen als in der vorgeſchriben Grauen von Ottingen

an. 1359. *Landgraviatum* refutatum

Simoni de *Lichtenberg* confert

in *aerum*

P

gen Brieve volkomlicher iſt begriffen und in der Weiſen als do ynne geſchriben ſteet, Auch hat der egnante Symon alle die vorgnante *Leben* von Uns und dem heiligen ROMIſchen *Reich* zu rechten *Manlehen* empfangen mit *Eyden Hulden* und *Dienſten*, als ſoliches *Manlehns Recht* uno Gevvonheit iſt, als auch er und ſeine *Lehens Erben* dieſelben Lehen von *Uns* und *Unſern* Nachkomen an dem *Reich* ROMIſchen Keiſſern und Konigen allezeit empfahen ſullen, Mit Beheltung Uns dem heiligen ROMIſchen *Reich* und ydermann ſeines und yres *rechten*. Mit Urkunt &c. Geben zu *Velde* bei *Eſſelingen* Anno 1360. Sabbato proximo ante feſtum Natiuitatis Beate Marie Virginis.

maſculinum feudum

imperatoris & imperii

Datum *Eſslingae* in campis 1360.

NVM. XXXIX.

Keyſer KARL der IV. nimbt die Grafen von *Wirtemberg*, EBERHARDEN und VLRICHEN, Gebrüdere, in ſeinen *Schutz*, beſtätiget Ihnen hirnechſt Ihre *Lande* und Priuilegia, ſo ſie von dem Reiche haben, nachdem Sie zuvor dem *Bundniſs* mit Hertzog Rudolfen von *Oeſterreich abgeſaget*, und verſprochen die *Reichs-*

Digitized by Google

Reichs-Städte in Schwaben nicht weiter zu beunruhigen, an. 1366.

Wir KARL *von Gotes Gnaden Romiſcher Keyſer zu allen Zyten Mehrer des Richs und Konig zu Beheim* bekennen etc. Wann die *Edlen Eberhart* und *Ulrich* Gebrüdere *Grafen* von VVIRTEMBERG unſer und des Reichs lieben getrevven durch Unſer Keiſerlich Gebot alle *Bundnitzz*, die ſie in dheinen Weis gehabt haben mit dem *Hochgebornen* RVDOLF Hertzogen *zu* OSTERREICH *zu Steyer* und *zu Kernden* unſern *Eidem* und Fürſten gentzlich *abgetan* und vernichtet haben, und haben uns gelobet in guten trevven an *Geferden* vor *ſich* und ir *Erben* mit iren offenen *Briſen*, daz ſie bei uns, dievveil Wir *leben* mit aller irer *Macht* getrevvlichen *beleiben* ſullen und vvollen von uns beigeſtändig und beholffen ſein, vvider *allermeiniglich* nymant auſsgenommen, des haben Wir ſie in Unſſer *Keiſerlichen Hulde* und *Gnade ſunderlich empfahen* und meinen und vvollen von *Keiſerlicher Güte* die egnanten *Grafen* und ir Erben und Nachkomen *zu* allen iren *Rechten* genediclich *ſchermen* dievveil Wir leben vvider *allermænniclich* die in dem heiligen Reiche geſezzet ſein, davon wollen Wir auch von Keiſerlichen *Gnaden* und von ſunderlich angeborner *Gute*,

CAROLUS IV. Imperator.

Wirtenbergicos Comites, quod miſerint nuntium foederi *Rudolfi Auſtriaci*

Suſcipit in *tutelam* & *protectionem.*

omnium eorum, quae iure poſſident poſſuntque docere ha litteris aut conſuetudine.

daz die egnanten *Grafen* von WIRTENBERG ire Erben und Nachkomen bleiben ſullen bei andern allen iren *Herſchaften*, guten *Freiheiten* und *Gnaden* doruber ſie *ſunderliche Briefe* haben oder die ſie in erber guter *Gevvohnheit* hergebracht haben von den heiligen Reiche, Ouch ſullen ſie Unſſern und des Reichs undertanen, die in den Reich geſezzen ſein, als davor begriffen iſt, und bei namen den *Svvebiſchen Steten* des rechten gehorſam ſein, *vor Uns* oder wem Wir das empfehlen an Geferden, und dazſelbe ſol in ouch geſchehem von den *Steten* daz ſie in des *rechten* Gehorſam ſein, und in daz widerfar, von uns oder wem Wir daz empfehlen, als dauor begriffen iſt; Ouch wollen Wir das allermennicklich die ſich durch Willen der egnanten Grafen von *Wirtemberg* in dieſen *Krig* geflochten haben und bei namen der Hertzog von TEK u. der Schencke von LYMPVRG, unſſere Hulde gentzlich haben ſullen und von uns unverdacht ſein, an Geferde, ausgenomen dem Hertzog von OSTERICH, der ſol unſſere Hulde ſunderlichen ſuchen, vvann er in diſen - *Teidingen* nicht begriffen iſt; Ouch lazzen wir ledig alle *gefangen* die zu unſs - und unſſerer Frunde Helffer und Diener hant - gelobt haben, die in dem Kriege gefangen ſeint, Ouch wollen und meinen Wir wider zu geben unvorzogenlichen alle *Feſten* die von wegen

Vrbibus Sueuiae relicto iure.

Conclusis duce Tecensi, pincerna de Limpurg exclusa Austriae Duce.

gen

gen der von *Wirtemberg* und iren Frunt und Djener in diſen Chrige verlorn ſint, ausgenomen ALEN und ſein Zugehorungen. Wann daz ſal ſten in ſulcher Mazz als hernach geſchtiben ſtet, Sei daz ſach daz die egnanten Grafen von *Wirtemberg* bei ir *pfantſchaft* bleiben wollen, ſolche Vriſt als ir *pfentbrife* ſagen domit in *Alen* und ſein Zugehorugen verſazt iſt, ſo ſullen ſie alles ir *Gelt* daz ſi doruf haben des *Drentzen tuſend pfund Heller* ſint uf die andern Veſten LVTERBVRG, ROSENSTEIN und HAYMBACH die zu derſelbeu *pfantſchaft* gehoren gentzlichen slahen, Wolten ſie aber des nicht ton und wolten ir *Gelt* haben daz ſullen Wir in geben in ſulcher Summe, als davor begriffen iſt, und ſullen ſie uns in antworten, die andern obgenanten *Veſten* als es der Edlen Ludewig des Eltern und Ludewig des Jüngern Grafen von *Ottingen* Wille iſt. Geben in Campis ante *Schorendorff* 1360. ultima die menſis Auguſti.

reſtitutis locis, *Ala* excepta pretio tamen in die *pfandbriefe* definito uel ſoluto uel addito *pignoratis Luterburg, Roſenſtein Haymbach.* arbitratu *Oetingenſium* Datum *Schorndorf* im *Felde* 1360.

NVM. XL.

Priuilegium von denen Landgrafen in *Thuringen*, FRIEDRICH BALTHASAR und VVILHELMEN, denen in ihren Landen befindlichen *Juden* ertheilet, an. 1368.

FRIDERICUS, Balthaſar, Wilhelm, *Thuringiae Landgravii* indulgent *Judaeis & famulis* eorum gratiam & tutelam in ſuo territorio, qua *camerae ſervis*, ſaluis LL. *Ebraeorum* Moſaicis, quibus uti debeant,

Wir *Fridrich Balthaſar* und *Wilhelm Landgrafen in Duringen* und *Marggraven zu Miſſen* bekennen, daſs vvir alle Unſſir *Judin Judinne* und yre Kinder und alle yre *Geſinde* dy eygentlich yre Dyner und Dynerin ſint, dy in alle Unſern Landen Steten und Gebitin wonen begnadet habin; Alſo daz vvir ſy *ſchutzin beſchirmen* und *vorthedingin* vvolln alz vvir beſte mugin vvo ſy dez bedorfin ane argeliſt, alz unſer *Kamer Knechte* Ouch ſulln und vvulln vvir ſie bie alln *Judiſchen Rechtin* lazen und ſie doby behalden volliclichen, vver aber ab yn genant zcuſpreche um dheinerley ſachen ſo ſuldin ſy von den adir von den dy ſy ſchuldigiten kunen mit *yrn Judiſchin Rechte* und yrin *Eyd* tun uf *Moyſes Buche* alz daz von aldir Herkumen iſt, und dy Cleger ſullin yn daran gnugin lazen vvenn ouch dye *Judin* den *Clegern* ſulche *judiſche recht* teten, ſo ſullen ſye der ſchulde ledig und loz ſin, vvere ouch das ab keyn *Jude* ſtrandilte an ſinen *eyde* ane Argeliſt, daz ſolte ym nicht zcu varinſten vvider keyn den *Richter* noch dem Cleger, und her ſolde dorum nicht zcu ſchadn kumen, Ouch ſal dheyn *Voyt Schulteyze* oder *Amptman* nach nymant ane der den vvir daz muntlich *bevoln* uber die vorgnante *Judin* keyn *Gerichte habn*, Sundern hette oder gevvunne ymant ubir ſye zu clagin, So ſuldn vvir eynen uz Unſern *Rate* oder ſuſt

Suo ideo *iudice* peculiari inſtructi

eynen

Digitized by Google

eynen der eyn *Bydirman* vver dorzu gebn, und ſolde ein gleich *richter* ſyn, alzo daſs den *Juden* glich alz *recht geſche* alz dem *Criſten*, vvere ouch ab dy vorgnanten unſern *Judn* ymant beſvverte oder beſvverin vverden mit *Ladunge Banne* oder *geiſtlichin Gerichte* dez ſullen vvir ſy *vertheidingen* und ſchutzin alz vvir verriſt mochten. VVir ſullen ouch alle Unſſre *Judin* von dem der vvir mechtig ſint, und dy ſye vor Unſern *Gerichte* beklagin nach dez rechtis *loufte, gulde* oder *rechtis* lazin helfin unvorzogelich als andern *Criſtinen Luten* ane Geverde. Is ſullen ouch alle *Judin* dye yn unſern *Slozzen* und *Gebiten* vvonhaft ſint, und ire *Dyner* und *Broteſſer* dye mit ym vvonen allır *geleyte* und *Zcolle* ledig und loz ſyn yn Unſern *Landen* aber *fremde Judin* die um uns nicht vvonhaft ſint, vvolln vvir dez nicht vortragen, Ouch ſullen vvir alle die vorgnante *Juden* bynnen diſſin *Zvven Jarn* die ſich an ſente *Martins Tage* hat angehabin nicht *biten* noch *beſchatzten*, iz vvere denn daz das in dheyn Vorbuſte mit den *rechten* ane Geverde darumb uns auch dyeſelbin *Judin* alle mit eynander auf diz Jar gegebn habn *Tuſint Guldyn* dy ſye Uns bereit betzalt habn yn Unſſer Kamer, vvelchir ouch und Unſſer *Judin* von - uns Zeyn vvolde der ſal *irlop* zcu *uns* nemen, und vvir ſulln yn gutlich von - uns varin *lazen*, Und vvir und dye

exemti ab ordinariis.

pari cum Chriſtianis libertate

qui in eorum con uictu ire *Brodeſſer* a *ueſtigalibus*, immunes

ob ſummam *mille* florenorum ſaluo aditu ad *principem* ipſum.

Unſſern ſulln yn nicht *hindirn* oder ymant von unſſern vvegen, vvir ſulln
conductu Erfurtum, Halam, yn ouch von den dy yn *ſchuldig* ſint helfſin *Gulde* oder *rechtis* unvortzogelich, und ſye mit yre *Habe* lazin *geleitin* keyn *Erforte* odir keyn *Halle* - an vvelche Stat yn das fugit. Is ſal ouch keyn Jude mer
uſurae definitae *Wuchirs* nemen den yr uf *eyn ſchog* dye VVochin eynen halben *Groſchin*, vvaz ouch vvir Unſſern *Judin* vormalz Brive gegebn habn dy ſullin vvir yn villeclichin yre *Zcit* uzhaldyn, vvene ouch diſe *Zvvey Jar* uzkumt, ſo ſullin Uns dy Judin diſſin *Brif* vvidergebn und diſſir Brif ſal dornach keyne Macht habn; Alle diſſir vorgeſcribner Rede zcu eynen
Datum 1368. *Orkunde* und Bekentnis &c. *Drytzen hundert* Jar donach in den *Acht* und *Sechtzigſtin* Jaren am Suntage Nach Sente Andreas Tage dez heiligin Zvvelf Botin.

NVM. XLI.

Des APTS VON KEMPTEN, IOHANNIS, Brieff an Churfürſt *Ernſten* und Hertzog *Albrechten* von SACHSEN, betreffend, daſs bey dieſem, als *Schencken* des Stiffts Kempten, zu Lehn gehende *Unter-Schencken-Amt* daſelbſten de an. 1369.

Durch-

Durchlauchtige *Hochgebohrne*, *Genedige Fürſten* und - *Herren*; Evver Furſtlichen Gnaden ſyen Unſer demütig *Gebet* und alles vves vvir Eren und Liebes Vermögen von Uns zu allen Zyten mit gantzem Vlieſs und Willen voran berait. Gnedige Furſten und Herren, Ewrn Furſtlichen Gnaden tuen wir ze wiſſen Nachdem Unſer wirdiger *Stift* und *Gotzhus* Inn der Ere der *Muter Gottes* von der heiligen Frawen Sant *Hildegarden* die dann dez milden und loblichen Kayſers *Karoli* deſs Gröſſern Eeliche Gemahlen geweſen iſt, loblichen Geſtifft und mit *Mengerlay Würden* und Eren und ſonder mit *Vier Ampt Herren*, gerychet und begambt hat und daz loblich Huſs zu *Sachſen* zu dem *Schencken-Ampt* erwölet und geordnet iſt. Daſs wir ſolches iztgemelten *Schencken Amtz* halben zu Zitten Bekümberniſs und Hinderung von etlichen Unſern *Vmbſaeſſen* genannt die von *Haymenhoven* haben, darum der ettlich ſind, die vermeinent ſie ſollen an Ewr *baider Gnaden* ſtat und von Ewer Gnaden wegen, alz *Underſchencke* dieſez Amptz gevehig und genoſs ſein, das ouch alſo furſehen und Inn gebrauch haben. Alſo das Ihnen auch die Nutzung gar klein und für nichten ſind, Noch dannoch ſo dieſelben von *Haymenhoven* diſs Amptz nit gevâhig, Noch *nit genoſſen* ſind; So ſeyen

IOHANNIS abbatis *Kemptenſis* litterae ad duces *Saxoniae*. Quod *Praelatara* haec a Caroli M. uxore condita cum quatuor *hereditariis officiis*, in quibus SAXONIAE D. PINCERNA, *Subpincernis* nobilibus de *Haymenhouen*, ſed nullo iure.

wir ye In gantzen Vertrawen Zu Evver baider *gnaden* Evver *Gnaden* tuen Unſs gnedig Hilff und Furderung mitt Evver Gnaden *Geſcheſſt Briefen*, als hernach geſchrieben ſtant, damit die-nachgeſchriben von *Haymenhoven* nochmals Ires Ungepurlichen furnemens vverden abgeſtelt. Alſo daz ſie dieſes *Underſchencken Ampt* muſſig ſtanden und Uns auch Unſer *Gotzhus* deshalben unangelanget laſſen, Und damit Ewer baider Gnaden dieſer Ding luter-*Bericht* haben, ſo ſind diſe Dinge alſo geſtalt: Darumb dann die drey Nachgeſchriben von *Haymenhoven* vermainent Vordrung und ſpruch von des *Underſchencken Ampt*z wegen an Uns Ze haben des erſtn. Als vor Zytten Ewr baider Gnaden loblicher Her und *Vater* Milter Gedechtnüſs Unſſer genediger Herre mit andern an die *Ungelaubigen* Zeſtryten ſurge namen und ſich fur *Santz* die Stat gelegert hetten, Daby was ainer von Unſer Gegent genannt Ulrich von *Haymenhoven* der was der nachgeſchriben von Haymenhoven *Vater* derſelb *Ulrich* von *Haymenhoven* hett deſſelben mals vor *Santz* Ewr Gnaden Herren und Vater milter gedechtniſs durch ſich und ander *erbetten*, daſs er Zu ſolchen *Underſchencken Ampt* geordnet und Im das gelihen ward. Als nun der Ehegeſchriben Ewr baider Gnad *Herr* und *Vater* loblicher Gedechtnüſs, Unnſer genediger

Sub tegumento quod a *Saxoniae* ducibus adpellati *ſubpincernae.*

nediger Herr mit tod ſeliclichen abgeſchieden iſt, ſo haben darnach der gemelt Ulrich von *Haymenhoven* noch kein ſin *Süne* noch ſüſs nyeman von Iren wegen von Evvren Furſtlichen Gnaden Herren und Vater, noch von Evvrn Gnaden ſelbs ſydher als wir bericht ſein, ſolch *Underſchencken Ampt* nit mer *ervvorben* noch nit mer *empfangen*, Sonder haben der alt *Ulrich* auch ſeine dry nachgeſchribn *Sune* by Ulriche Irs Vaters Leben und nach ſeinem tod das gantz In *Verachtung* geſetzt und vermainet demnacht dets alten Ulrichs von *Haymenhoven* dry Süne, Nemlich Ulrich, Jörig und Hanns von Haymenhoven dry gebruder, ſie ſellen ſolch *Underſchencken Ampt* allwegen Innhaben und dez alſo nach Irem Vater fur und fur genoſs ſein und daby beliben das doch nit ſin ſol; Es haben auch des gemelten *Ulrichs* ytzemelt Süne ſich vor Zytten gen Unſern nechſten Vorfaren *Abt Gervvigen* loblicher Gedechtnüſs fürgenomen; Alſo daſs ſie an denſelben Unſern Vorfaren *ſpruch* und *Vordrung* hetten furgenomen und den hoch angelangt und haben gemeint ſie wölten daſſelb *Underſchencken Ampt*, Uff dazſelbmale mit Irem *aygen Gevvalt* und furnemen erobert habn, Als nu Unſer egeſchribn *Vorfaren* daz vornomen hett, do hat er Evvr *Furſtlichen* Gnaden Herren und *Vater* milter Ge-

quod ius expirauerit tamen

Quas lites ut finiant *Saxoniae* Duces *arcbipincernae*, rogat abbas

dechtnuſs ſolches In *Schrifft zo vviſſen getan,* und daby Evr Furſtlich Gnad umb Hilff ſo fern angerufft, daſs by den gemelten von *Haymenhoven* ſolch ſpruch uff daſſelbmale durch Evvr Gnaden Bottſchafft wurden abgeſtölt. Denn Evvr Gnad hett uff daſſelb male ain Evvr Gnaden *Bottſchafft* mit *Geloubs Briefen* heruſs geſchickt Zu dem alten Ulrichen von *Heymenhoven* und etlichen ſein - - Sunen, dieſelb Evvr Gnaden *Bottſchafft rödt* auch mit den ſo viel ſie ſölten füro diſs Ampt *müſſig ſtan.* Hetten vvir gemeint ſie hetten das getan und Uns vvyder nicht dörffen von In beſorgen. Nu ytz uber das alles ſo langt Uns vvanrlich an vvie die gemelten *Ulriche Süne* drey, Nehmlich Ulrich Jörig und Hanns von *Heymenhoven* all von *Fluchenſtain* ye Uns mit Vormainen des *Underſchencken Ampts* halben unangelangt Zo lauſſen und Inſonders Hans von *Haymenhoven* dem dan die Zvven ſein - ytz gemelt Bruder Ir *Sprüch* daran ubergeben habn der ſtand ye In Willen Uns fur andern anzelangen von dez *Amptz* vvegen daruſs vvir ye Hoch beſorgen vvo Evvr *beider Gnad* Uns *ytzo* aber hierinn nit genedig *fürdrung* und *Hilff* tue oder bevvyſen mit Zvvain Evvr Gnaden Notturfftigen offten *geſchefft Briefen,* der einer uff Uns ſtand und vvyſe daz vvir inen von Evvr Gnaden und diſs *Ampts* vvegen nicht Zit ſollen

ut duas ideo ſcribat epiſtolas, *Geſchæffts-Brieffe.*

len tun noch folgen lauſſen Vnd der ander an die gemelten dry von *Haymenhoven*, Nemlichen Vlrichen Jorigen und Hannſen von Haymenhoven Gebrüder aller von *Fluchenſtain*, alſo, daz Evvr Gnaden Inen ſolch *Underſchencken Ampt* vvo daſs Inen nit gnugſamlich *abköndt* vver nachmals abköndet und abſchrieff, und daz ſie Uns - ouch Unnſer *Convent Gotzhus* und Nachkomen deſshalben nicht ſollen anlangen noch dhain Vordrung noch nachruffen an Uns evvigklich nit mer haben, Dann ob Uns Evvr Gnad mit ſölchn Nottdürfftigen *Geſchefft-Briefen* mit genedig Hilff und Furderung vvurde bevvyſen, So beſorgen vvir daz vvir gar in kurtzer tzyt *Kieg* deſshalben an der *Hand* haben und deſs an Unſern *Gotzhus* und den Unſern Groſſen Coſten Müe und Arbeit lyden vverden. Wir hoffen und vortrvven Vns aber Zu Evvr baider Furſtlichen Gnaden als Zu ſondern *Liebhabern* deſs Friedens ouch als Zu *Orthabern* dieſes Unſers *Stifftz* und *Gotzhus*, Vnd als Zu Vnnſern genedigen lieben Herren Wir erfindenn ſolch Gnad und *Röttung* mit Evvr baider Gnaden Notturfftigen *Geſchefft Briefen* an die gemelten dry von *Haymenhoven*, Hierumb und uff ſolchs Rüeffen vvie Zu Evvr baider Gnaden dartzu auch mit demütigen Vlyſs, dieſelben Evvr Gnaden ernſtlich und Vlyſslich bittende, Evvr baider Gnad

ſubpincernatum eis interdicentes,

Gnad vvölle Vns und Vnſſern Gotzhus ſölch Gnade mit Evvrn Gnaden Zvvain *Geſcheſſt Brieſen* genediclich bevvyſen Zu voran angeſehen *Got* den Almechtigen auch ſeine Hochgelopte - *Himmel Künigin* und Muter *Mariam*, und die hailigen - Fravven Sant *Hultgarten*, mit ſampt Iren Eelichen Gemahel *Karolo* dem *Groſſern* und Irem Sune *Ludovvico*, der in Vnſern Gotzhus *liblich begraben* iſt, und daz derſelben *Geſchofft Briſen* ainer ſtand an Vns der ander an die gemelten dry von Haymenhoven Nehmlichen Vlrichn Jörigen und Hannſen von Haymenhoven von *Flucbenſtain* uff meynung vvie obn ſtant und ob dieſelben *Geſcheſſt Brief* möchten geſtölt vverden das Evvr baider Gnaden das tütten uſs *aygnen Furnemen* und nit daz vvir daſs hetten *angebracht*, damit ſie In ander VVeg nit Vrſach vvider Vns möchten anziehen alz ſie auch geren tutten, und möchten auch daz ſein daſs Evvr baider Gnad Vns ſolch *Underſchencken Ampt* In ainem *ſondern Brieff* hette bevvohlen daſſelb Ze *fürſehen* ettlich Zyt biſs uff Evvr baider Gnad *Widerruffen* vvolten vvir mit getrvven Vlyſs getan haben Evvr baider Gnad vvölle uns mit ſolchen offen Zvvain *geſcheſſt Brieffen*, und ob Evvr Gnaden gemeint vvere, Vns ſolch *Ampt* Zu *beveblen* ain Zyt uff Evvr Gnaden *Widerruffen* mit einem ſondern Brieff genedigcklich und nach Notturft fur-

Ludouicus in abbatia ſepultus.

altera epiſtola, *motus proprii* formula ſimulata,

ut abbati *Subpincernatus* ipſe demandetur, iure precarii, *biſs auf Widerruff.*

furſehen Vns dieſelben Brieff auch by dieſem Vnſern *Botten* genedenclich Zu ſenden und uns das nit verſagen ouch damit nit *lauffen*, ſondern ſich hierinn gen Vns auch Vnſſern Gotzhuſs als genedig bevvyſen, Als vvir Uns deſs Zu Evvrn *Furſtlichen Gnaden* gantz vertruvven, das vvollen vvir umb Evvr baider Gnaden gen Got und hie Inn Zytt Zu evvigen tagen gar mit demütigen VVillen und Vlyſs undertäniclich verdienen. Geben an Donrſtag Nechſten nach dem hailigen Oſtertag Anno Domini MCCCLXIX. Datum 1369.

IOHANNES von Gottes gnaden *Abbte* des vvirdigen Stiffts *Kempten.*

Dem *Durchluchtigen* Hochgebornen *Furſten* und *Herren*, Herren *Ernnſt* und Herrn *Albrechten* Hertzogen zu *Sachſſen* &c. Unſern genedigen lieben Herrn.

NVM. XLII.

Keyſer KARL des IV. Ordnung und *Satzung* des *Land-Friedens* wegen in *Weſtphalen* de an. 1371.

W*ir* KARL *von Gotes Gnaden Romiſcher Keyſer zu allen Zeiten Mehrer des Richs* CAROLVS IV. imperator.

Rychs und Konig zu Boheim bekennen und thun kund uffintlich in diſſin Briefe allin den die in ſen oder horin lezin, daſs vvir dem *Ervvirdigen Friderich* der heiligen Kirchin Zcu KOLNE *Ertzebiſchoffe* und dez heiligen Riches *Ertze Cantzeler* in *Ytalien*, Hertzogen in *Weſtefalen* und Zcu *Engern* Unſſern lieben *Neven* Florentze Zcu MUNSTER Heinrich zcu PADERBORN Balthazar zcu OSINBRUCKE Biſchoffe Unſrn lieben Furſten und Andechtigin und von dem Edeln *Engilbrechte* Grafen Zcu der MARCKE Unſern liebin getruvvin Berichtet und undirvviſet ſin, Zu vvi groſſem *Unfriede* das *Land* Zcu *Weſtefalin* ſie, alzo daſs ſich darobile kein Man durch Vnfriedez vvillin behaldin und geveren kan, darumme ſo han vvir durch *God* umb Woltad und auch umme erhaſtin *nutz* und *nod* daz vorgnante Land dez vorernanten *Fridrich Florentz Heinrich Baltazar* und *Engilbrecht* bevolin und allen *y*ren Nachkomen und dez vorgnanten Engilbrechts *Erbn* Grafin tzu der *Marck* und dem *Hertzogthum* und *Lande* evviglichin ein RECHT gegebin alzo daz nach datum diſſer Briefe alle *Kirchin* alle *Kirchhoffe* alle *Huſslute* und alle in *Lib* und *gut* daruff ſicher und fredelichin vveſen ſullin Vortmer ſo ſal der *Phluck* mit den *Pherden* und mit dem *Zcvven Knechten* die den Bevvarn die Wile ſie den Ackir *buvvin* und ackern *vrilick* und *ſic er* ſin, ouch ſullin alle *vvilde Pherd* vrilig

precibus motus *Colonienſis*, f. *Neuen*, *Monaſterienſis*, *Paderbornenſis*, *Oſnabrugenſis* Comitis *Marckani*, quod in *Angria* & *Weſtphalia* latrocinia paſſim graſſentur,

protectoriales dat eccleſiis, & pagis

equis feris,

lig ſin, Vortmer ſo ſullin alle *Kouſlute* *Pilgeryme* und *geiſtliche Lute* ires Lib und Gude ſicher ſin uff den *Straſſin* vor *unrechter Gevvalt*, vvere abir Sache daſs der Ykeyn adir ymand andirs *Fruntſchaft* addir *geſelleſchaft* mit eyngehabt hettin und dez ſyne ere *bevvaren* vvolden und *ſyn Front ſyn vvolde: Daz ſal er yme kund thun und bevvaren* biz uff den *dritten Tack vorhyn er heryn anegriffe* adir *ſchadin thun* ane alle argeliſt mit Beheltniſſe des *Riches* und der Herin Herlicheid und recht vvere ouch ſache daz diſſe vorbeſchrebin *Herin* und von den *ſteten* die bie yn und umb die geſeſſin ſin die mogin ſie Zcu yn nemen und laſſin ſie daz *recht* ouch *mete gelobin* und mete *frouvven* in der alle der maſſe und Wiſe alz diſſer *Brieff* ynne *heldit* und begriffin had, were abir ſache daz ymand alzo *obile tete* daz *recht Zcu breche* die adir den ſal man Zcu Stund mit der *tad* in des *Riches* und dez *Land* da daz geſchicht *achte* und *feme* tun und auch *rechte loſs* und von allin *rechtin obirvvunnen* ſie beide heimlich und offentlich, und dem mack man kunlich *angriffin* in allin *Steten* und *Straſſin* und der adir den ſal *allirmenlich helffin* die darbie iſt odir darzcu geheiſchin vvirt bie dez *Riches* adir *Koniges Banne* Hette der ouch *Lenh* adir *Gud* von Herrin adir von ymande daz ſal *vorfallin* ſin, den jenen von den ſie daz Zcu *Lenh* adir ſuſt ynne habin,

mercatoribus, clericis.

Quod ſi alter alteri inimicus aut hoſtis bellum ei denuntiet, poſt *triduum* demum indultum,

ſub pœna banni.

Iura inſtita in *proſcripti* uitam & bona.

Q

Digitized by Google

bin, vvere ouch ſache daz den ader die ymand *vurſetze* adir mit *Kuntſchaft* heiſſete adir heimete adir die keine Vordinſte tete die adir den ſullin ouch yn allen *rechten obirvvunnen* ſin, alz der *hanthaftege Man* Ouch ſo gebieten vvir allin Furſtin geiſtlich und vverltlichen Herrn und allen Frien *Grafen* die *Frie Grafeſchaft* habin von Uns altzo deme *Riche* in dem vorgenanten *Lande* zcu Weſtefalin und allin *Frien ſchopphin*, *Rittern*, *Knechtin* und *Steten* Were es ſache, daſs diz recht und unſre *Keiſerliche ſezunge* ymand zu vvolchin vvurden und eren der vvere *obirgriffin* daz man ſal *hangin* und *Gerichte* adir verteidingete den ymand der und die ſullen an demſelbin *rechtin vorvvunnen* ſin, alzo den *hanthaftigen Mann* Ouch ſo vvollen Wir und gebieten allen den *Frien Grafin*, die in den vorbeſchrebnen Lande zcu *Weſtefalin* ſin - daz ſie keyne *Schopphin* machen ſulln ſie befeln yn daz uff ir *eyde* daſs ſie das *recht getruvvelichin bevvaren* und *ſvveren zcuforen* und daz ſie mit *rechte Schepphin vverdin* mogen und darzcu *geborn fri* von *Gebort*, Were ouch ſache daſs ein Herr adir eyn ſtad mit *Herkraft* uztzogen adir zcu Velde legen und von yn adir von dem den *diz recht vorbrochin* vvurde ane Vorſtutz die *Handteidigen* ſal daz byn den neſtin vierzen taghen richten und vvedir - thun unvortzogelichin ane eide - alzo der behalden

Handhaff-tige Manne, Ordines *Weſtphaliae Freygraven*, *Freyſchopfen*, *Ritter*, *Knechte*, *Stette*,

pœna uiolatorum.

Scabini nonniſi *iurati* zur *Iuſtiz* liberi natu.

halden vvil deme der *ſchade* geſchen were mit zcwen ſinen - *Nakeburen* und geſche daz nicht ſo ſal man den *Hantdedigen* Vortvaren und er ſall an allen *Richtern* verwunnen ſin. Alzo daz vorbeſchreben *ſted* und die vorgeſchrebn *Vorlyunge* und Gnade ſal vveren, biz uff Uns und uff Unſsre *Nachkommen* an deme *Riche* Romiſchen Keiſir adir Konige *vviderrufin* mit Orkunde diſſez *Briefez* verſegelt mit Unſſern Keiſerlichen Maieſtad *Ingeſegel* der gegebin iſt zcu *Budiſſin* nach Chriſti Geburt *Dritzenhundirt Iar* darnach in dem *eyn* und *ſibintzigiſtin* Jar am Sente Katharinen tage Unſſer - *Riche* in dem Sechs und Zcvventzegeſtin und des *Keiſſerthums* in deme Sibintzendin Jar.

Pax haec biſs auf *wiederruffen*

Datum *Budiſſin* 1371.

NVM. XLIII.

Keyſers WENCESLAI Decret wegen des von Ihm in *Böhmen*, *Francken* und *Beyern* geordneten und beſtetigten *Land-Friedens*, an. 1373.

WENCESLAVS Imperator

W*ir* WENTZLAW *von Gotes Gnaden Romiſcher Kunig zu allen Zyten Merer des Rychs und Kunig zu* Behem bekennen und tun kunt &c. daſs Wir angeſehin habin ſulche groſe Klage die vor Uns kumen ſin von Unfredes vvegen der Izunt in den

eum conſenſu *Principum* S.R.I.

Pacem publicam ſancit per *Bohemiam* urbes *Franconiae* ſigillatim *Spiram Moguntiam*

Herbipolim, *Bamberg*, *Eichſtett*,

Palatinatus Rheni

Boioariam Onoldo confinalem.

Landen iſt &c. Do von ſyn Wir mit vvolbedachtem mute unde mit *ſunderlichen Rate* der nachgeſchrebin *Fürſtn*, *Grafin*, *Herren Ritter* und *Knechte* und *Stete* Unſſer und des heiligen Romiſchen Reichs lieben getruvvin gutlichin eyns *Land-Friedes* obereynkomen an der maſe als hiernach geſchriebn ſtet; Alſo daſs unſſer *Vater* der Keyſer, und Wir in ſulchen *Landfreden* ſin ſulle von des Kunigrichs vvegin Zcu *Behmen* mit alle Unſſern *Landin* hy deſerhalb des *Waldes* von des Richs wegen mit den *Steten* mit *Nurenberg*, *Rotinberg*, *Wunsheim*, *Wiſſinburg*, *Svvinfort*, und alle dem das in deſim Lande Zcu Francken und in deme *Landfrede* gelegin iſt, dy Ernvvirdigin Adolf Biſchof Zcu *Spiren* von des Stiftes vvegn Zcu *Mentz* mit dem Lande von dem Lande *Miltinberg* heruf gein *Francken* Gerhard Biſchof Zcu *Wirtzeburg* mit alle ſynen Landin, Lamprecht Biſchof Zcu *Babinberg* mit alle ſin Landin Zu Francken, Rabe Biſchof Zu *Eychſteten* mit alle ſin Landin dy Hochgeborn Ruprechte der Elter Ruprecht der junger und Ruprecht der jungſte *Pfaltzgraven* bey *Rein* und Hertzogen in *Beyern* Unſſir liben *Svveher* und *Furſte* mit alln - ſinen Landen Zu *Beyern* und vvaz ſy von *Anſpach* heruf gein Francken habn, Stephan Friedrich und Johanns Pfaltzgrafe bey *Rein* unde Hertzog Zcu *Beyern* unſſer libe Svveger und Furſten mit allen

allen iren Landen daz Zcu *Sultzpach* gehort, als in daz - Unſer *V*ater der Keiſſer eingebin hat, Friedrich Balthaſar und Wilhelm Marggraff zcu *Miſſin* Unſſer liebe Ohemen unde Furſten mit iren Landen hy dishalb *deutſchen Waldes*, Burggraf Friedrich zcu *Nurnberg* Unſſer lieber *Svveher* mit all ſynm Landen, Lantgrav Ulrich und Johanns von *Leutemberg* mit alle ern Landen die zcu der Grafſchafft zu *Leutenberg* geherend, Graf Hanns von *Wertheim* mit alle ſin Landin, Graf *Gotz* von *Reynek* mit alle ſynen Landen, Graff Heinrich von *Trahendingn* mit alle ſynen Landen, *Kratz* Gl*atz* und G*otz* von Hollouch mit all eren Landen Cunrad von *Prauneck* mit alle ſeynen Landen, der von *Gradeck* mit alle ſyn Landen, und vvy dyſelbn *Furſtn* und *Herrn* und *Stete* ſulln vvolln egnants Unſſern Landen Gebite und Gemerckin *Raub*, *Mort*, *Brand*, *V*ahin und Unrecht vveder ſagin gentzlichen vverin und abeneinen und *Friede* und G*nade* denſelbn Unſſern Landen *gebieten* unde *gevvircken* machen als *verre* Wir kunnen und mogin an Geferden und ſullin alle Unſer *Strazzen* gutlich ſchutzen unde ſchirmen, daz alle Lute ſicherlich gevvandern mogin an geverde und vvere daz in Unſſern ader des egnanten Furſten Grafn ader Herrn Landin oder Gebiten dehenerley vviſſenlich *Raub*, *Mort*, *Vahin* odir *Unrecht*

Sulzbach *Miſniam* *Burggraviatum*, *Leuchtenberg*, *Wertheim*, *Reineck*, *Prauneck*, *Gradeck* prohibitus Raub, Mord, Brand, Vahin.

Forum delicti commiſſi.

recht vvedir ſagin geſche, daz ſal man *brengen* an *Uns* oder an den *Furſten*, *Grafen* und *Herrn* in dem Lande oder *Gebiete* es geſchehn iſt, und derſelbe ſchal dann nachdeme als daz an in bracht iſt von Unſſern *Vater* und Uns oder Unſern *Haubtman* oder von dem *Clager* dem dan der Schade geſchehin iſt, ernſtlichn und getruvvelichin uff den *Eyd* darzu tun mit ſiner Macht als *Verre* Her kan unde moge daz ſulch Raub Mort Brand *Vahin* und Unrecht weder ſagin gekert und abgenumen vverde an als Gewerde &c. &c.

Datum Rotenburg 1373.

Gebin zu *Rotinburg* 1373. in *Vigilia* Corporis Chriſti.

NVM. XLIV.

FLORENTII zu *Munſter* und HEINRICHS zu *Paderborn* Biſchöffe, wie auch Graf ENGELBRECHTS zu der *Marck* Verbindung mit denen *Städten* in *Weſtphalen*, *Söeſt*, *Munſter*, *Oſenbrugke* und *Dortmunde*, wegen des von Keyſer Karl dem IV. ehedem in Weſtphalen geordneten *Land-Friedens*, an. 1374.

Foedus episcoporum Monasteriensis

Wir *Florenz* von Gots Gnadn Biſchoff tzu MUNSTER *Heinrich* von Gots Gnaden Biſchoff tzu PADERBORN und ein *Marſchalck* zcu Weſtfaln, unde Engelbrecht,

Gra-

Grave Zu der *Marcke*, und vortmer wor hernach ein *Marſchalck* vver zcu *Weſtfaln*, Erkennen vor Uns und vor Unſir Nachkomeling und vor Unſir Erbin und die *Burgermeiſter*, *Rat* unde *Mainheit* der Stete Soſt, Munster, Osenbrugke und Dortmunden Erkennen vor Uns und Unſir *Nachkomelinge* daz wir ſind ubirtragen nach dem rechte und Gnaden - daz Unſir Herre Herr Karl Keiser Zcu *Rome* und *Kunig* Zcu *Behemen* deme Lande Zcu *Weſtfaln* umb *God* und umb *Woltad* hat gegeben; Alſo daz Vortme alle *Kirchn* und *Kirch Hofe* alle *Huslute* ir *Lip* und *Gut* daruffe *velig* weſen ſulln, Alle *Gud* uff der *Straſſe velig* vveſen ſulle, alle Koufflute und Pilgeryme ir *Lip* und Gut uf der Straſſe velig ſullen weſen ane argeliſt ſunder Underſcheit man *orloige* adir *nicht* mit Beheltniſſe der Herrn *Herlichkeit* und rechtes nach Uzwiſung des *Keyſers Brive* dy er uff den Fride gegebn hat, Ouch ſulln alle *vvilde Pherd* velig ſyn, Ouch wer des andern *Viend* weſen will der *Frantſchaft* mit ym gehabt het, der ſal daz yn *kuntlichin* zcuvor vvizzn lazn von einer tzyt zcu der andern alſo daz ein *Tag* und *Nacht* vorgangen ſy ehir er ym *keynen* ſchadn thue, Ouch ſal nymand dem andern thun an *Raube* adir an *Brande* der Fruntſchafft mit ym gehabt hette enbevvare ſich als vorgnant iſt, Und were denn daz *ymand vorbreche* ane Vorſatz

Paderbornensis Marescalcus *Weſtphaliae* C. de Mark cum urbibus Soſt, Munster, Osnabruk, Dortmunda, ui *pacis* publicae *Caroli IV.* in Weſtphalia ſancitae. Cuius *argumenta* recenſentur, uti tabulae ipſae exhibitae n - -

und Argeliſt daz her vvar machin vvolde ubir den *heligen*, daſs er daz ane Vorſatz gethan hette ſunder argeliſt, der ſal daz *vvidder thun*, vvenn er darumb angeſprochn vvirt bynnen den neſten *vertzen* tagen die volgen nach der Anſprache unvortzigitz und ſal dem *Cleger vvidderthun* alſs viel her ſelbe *dyytte* ubir den heiligen behalden. Wil mit *reydeme Gelde* ader mit der *Ware* die er ym genomen hat, ez envvere denn alſo, daſs der Jene der angeſprochen werde von dem Cleger *ſechſſe zcu ym* hette *unverlegeter Menner*, dy den Friede geſvvorn hetten, dy daz mit ym *übir* den *Helgen* ſvveren vvolden, daſs er der tad und der name unſchuldig vvere, daz ſolde der Cleger von ym nemen, Wer abir daz der angeſprochn vverde der *ſechſer* nicht enhette alſs vorgeſchribn iſt, ſo mag der Cleger *Zcvvene* tzu ſich nemen die den *Fride* geſworn habin und ſvveren ubir den *Heiligen*, daſs der Schade und tad von ym geſchen ſey, und damitte ſulln dy *Handtedingen* vorvvinden vveſen und ſyn in allin rechten und ſal mit ym verfarn alſs des *Keyſers Brieff* uzvviſet den er uff den *Fride* gegebin hat, Were ouch daz Wir angegriffen werden mit *hantheftiger tad*, glich ſal der Cleger dem der Schade geſchehn iſt *Zcvvene* zu ſich nemen dy den *Land-Fride geſvvorn* habin, und ſvvern ubir den *Heiligen* daz der *Handtediger* ym den ſchadn gethan hette, und da

iura *talionis* & *retorſionis* ſalua

teſtes *ſex*

iuramenta ſuper *dinos*

Handtbeding

Handtbediger latro, praedo,

da enſulln und enmugen dy Handtedigen keyne *Unſchult* vorthun, Were ouch daz ymand den andern vorclagen vvolde, und laden yn vor den *Lantvoit* demen dorff der Landvoit nicht richten, er en habe den *Lantfride* erſt *geſvvoren* gehabt eh der tzyt daz die Geſchicht geſche - da er den andern umb vorclagen vvil, und daz ſal er irvviſen mit deme *Lantvoite* adir *Amptmann* da er under geſezzen iſt, adir mit dem *Burgermeiſtere* in der *Stad* da er ynne geſezzn iſt, vvere ouch ymand der geladen vverde vor den *Landvoit*, den man vorclagen und irvvinden vvolde, und er ſich verantvvorten ſolde der ſal daz irvviſen mit dem *Lantvoite* adir mit dem *Amtmann*, da er under geſezzn iſt, daz er den Fride geſvvorn hette eh der tzyt daz die Geſchicht geſche da man - yn umb vorclagn und vorvvinden vvill, ouch vven - - man von des Frides vvegin vorboten vvil dem ſal man dy *ſache vorkundigen* da man yn vmme *virbote*, und ſal yn *veligen* uff der *Stete* da her *vir bottid* vvird, und vvidder von der *Stad dry tage* vor und *dry tage* nach, vor den Jenen von der vvegin er *virboted* vvirt, er vverde gevvunen adir nicht, Ouch vvere daz *Herrn* ader *ſtete* tzu *Velde* *zcogen* adir legen, geſche von yn ſchade daz ſal der H*andtedige* richten von *Frides vvegin*, adir der Herre adir Stad mit den er da

Landvogt criminalis iudex ſed iureo ille *pacem.*

paeis *publicae* obſeruatio etiam tempore *belli.*

vvere dy ſullen das richten von ere vvegin, und nicht von *Frides* vvegin, Were ouch daz ymand *vorvvunden* vvorde der eigen *Sloz* hette in dieſſer Herrn Lande, adir *Slotz* vorphendit hette, darynne adir daby ader vver den *hoſite* adir den *huſete* da ſal man - vorſtallen vven der *Lantſoit* heiſchet nach Rate der Herrn und der *Stete* und ſal geſchen nach mantzal alſs man den *Lantfriede* phliget tzu halden, Wer ouch daz ein *Fridebrecher* der *vorvvinden* vvere daz Land rumete adir bynnen dem Lande bliebe, ſo ſal man ſetzen uff den *Fridebrecher* ein *Gelt* eintrechtiglichin daz ſal thun ein *Lantvoit* mit den *vier ſteten* von *Weſtfaln* mit *Soſt*, *Munſter*, *Oſenbrugke* und *Dortmunde*, daz ſal geſchen alz iz den *Lantvoit* und dy *Stete* vorgnant nutze dunckit, Ouch ſullin alle dye die in diſer Hern Lande geſezzn ſyn, *Ritter*, *Knechte*, *Amptlute*, Stete und alle *Underſezzen* dieſen Fride ſvveren, Wer das nicht thun vvolde, ubir den ſal man rechten und enſal den kein *Gerichte* thun, uſsgeſcheidn *Kouffmann* und *Pilgerim* uff der *Strazze* und *Huſmann* ſyn *Lib* und *Gut* in *Kirchin* und uff *Kirchofn*, ſulln ſunderlich *Fride* habn alſs vorgeſchribn iſt, und alz des *Keiſers* Uzvviſunge uzvviſet, Were ouch daz ein pilgerym adir ein *Kouffman* angegriffen vvordn - uff der *ſtraze*, adir ein *Huſman* angegriffen in *Kirchen* adir uff *Kirchofen*, vvil-

nemo recipiat *pacifragum.*

QVADRVRBES Weſtphaliae.

Omnes *ſubditi iurent* hanc pacem, etiam *Unterſaſſen*

vvilcher ubir den *Heiligen* behaldn vvoldn daſs er *Pilgerym* - *Kouffman* - adir *Huſsman* vvore, dy ſal man mit der *Habe* ungehundert lazen, und dieſe Sache vorgnant ſal man rechtfertigen vor dem *Lantfoite*, enmochte - man des *Lantfoits* nicht gehabn, ſo ſall man daz rechtfertigen in des *Hern Lande* vor den *Amptman* in dez *Ampte* daz geſchehn vvere, Vortmer vvere daz ymand vorvvinden vvurde vor dem *Lantfoite* adir vor *eyme Amptman* als vorgeſchribn iſt, daz ſal ein *Lantfoit* adir ein *Amptman* da daz geſchen iſt unvortzoglich zcu wizzen thun allin *Heren* und *Steten* die in dieſſen Fride geſezzn vveren, und dy ſullin da getruvvelichin und ſunder Argeliſt Zcu thun und den *Fridebrechern* volgen, nach uzvviſunge des *Keiſers Brive* der *Herrn* und der *Stete Brive*, die ſi Ubir den *Fride* gegebn habn *vortme*, werez daſs dieſe vorgnante *Herrn* ymand duchte nutze - ſyn in dieſſem *Friede* tzu nemen, iz vvere here adir *Stad* dy mugin ein *transfr* - - durch die *Brive*, dy ubir dieſn Friede gegebn ſind thun, *hangen*, und gelobn - alle dieſs vorgnante *Artickel* zcu halden in *alle der Wiſe* als dieſſr *Brieff* und andir Brive, die uff den Fride gegebin ſint ynne halden die in alle ir macht beſundern blibn ſulln ſtete und Veſte als vorgeſchribn iſt, Czu *getzuge* alle dieſe vorgnante *Artickele* und *Punckte* uff daz dy

notificatio *foederatis* in proceſſu *pacifragi*.

Saluo iure *recipiendi* alios plures in foedus.

ſte-

ſtete und *evviglichin* unverbrochn bliebn ſo habin Wir *Florentz* von Gotes Gnade Biſchoff tzu *Munſter*, Henrich von Gotes Gnadn Biſchoff zu *Paderborn*, Engelbrecht Grafe tzu der *Marcke* umb eine ſtete Veſte unvorbrochn Sicherheit Unſir *Inſigel* an dieſen *Brief* gehangen, und Wir Burgermeiſter Rat und Manheit der Stete *Soſt*, *Munſter*, *Oſinbrucke* und *Dortmunde* erkennen, daſs Wir Unſir *Inſigel* Zcu Unſer Heren vorgnant - Inſigel tzu *getzuge* an dieſn Brieff gehangn - habn. Datum Anno 1374. In die Inventionis ſancte Crucis.

Sub fide SIGILLORVM promittunt *fœderati*

Datum 1374.

NVM. XLV.

Landgraf WILHELM in THVRINGEN erlaubet denen *Juden* zu *Koburg* einen *Kirchhoff* vor dem *Juden-Thore* daſelbſt anzulegen, an. 1413.

WILHELMVS Landgrauius THVRINGIAE

Judaeis COBVRGI

WILHELM *von Gots Gnaden Landgrave in* DURINGEN *und Marggrave zu Miſſin* bekennen &c. daſs vor Uns komen ſyn Unſſre *Juden* von *Koburg* und haben Uns vorbracht, wie daſs ſie eine *Hoffſtad* vor dem *Juden-Thore* bie dem *Berg Fride* an dem Thore bynnen an der *Nuvven Muren* Zu *Koburg* gelegen wider Unſſre Burgere Zu *Koburg* gekoufft haben dieſelbe *Hoff-*

ſtad

ſtad ſie zu einem *Kirchhoffe* und einen gemeynen *Begrepniſs* haben ſchigcken und machen vvollen und haben uns gebetin daſ Wir yn das gunnen und irlouben und yn auch die Hoffſtad darzu frihen wolden, habn Wir angeſehin ire Bete und haben yn von ſunderlichen *Gunſt* und *Gnade* vvegen die oben geſchreben *Hoffſtad* zu einem *Kirchhoffe* - und einen *gemeinen Begrepniſſe* gegebin und gefrihet, Alzo daz Unſſer *Juden* furbaz mer *iren Kirchhoff* da haben und des Zcu irem *Begrepniſſe* gebruchn, und ouch ſolche *Friheit* und *Gevvonheit* daruffe heben ſollen alz ſie uff andern iren *Kirchhoffen* in Unſern *Landen* bisher gehabt haben, und gebin und frien yn auch die obgenante Hoffſtad Zcu einen *Kirchhoffe* ir Begrepniſſe daruff Zcu haben und des Zu gebruchen in aller maſſe als obin geſchrieben ſteit gnediglichin mit dieſem Briffe. Geben 1413. Feria tertia ante Purificationem Mariæ.

indulget aream conuertere in *Coemiterum Iudaicum*

cum omni *iure acceſſorio*

coemiteriis

Datum 1413.

NVM.

NVM. XLVI.

Eben derſelbe *Landgraf* WILHELM ordnet, daſs alle *Juden* in ſeinem Lande unter Meiſter *Hellern*, *Juden* zu *Erffurt*, ſtehen, und Ihm, ſo viel die *Judiſchen Rechte* betrifft, gehorſam ſeyn ſollen, an. 1416.

WILHELMVS Landgrauius *Thuringiae*, Rabbinum *Heller* Erfurti conſtituit *Judaeorum iudicem* per uniuerſam *Thuringiam* iuxta leges *Ebraeorum*. interdicto iure *aggratiandi* in *banno Judaico*.

Wir WILHELM *von Gotes Gnaden Landgrave in* DVRINGEN *und Marggrave Zcu Miſſen* bekennen &c. daſs Wir *Meiſter* HELLER *Juden* Zu *Erffort* dy *Gunſt* und Gnade getan habin, Alſo daſs ym die *Juden* die in Unſers *Vettern* des *Landgraven* Zu *Doringen Lande* geſeſſin ſin und in *allir Graveſchafft* und in *Hern* in dem *Lande zu Doringen* ym gehorſam ſin ſollen in allen *Judiſchen Rechten* und vvere da ymand undir der genanten *Judiſchheit* vvere der da ubirfure und ym nicht gehorſam vvirdet, und Wir wollen den egenanten *Meiſter* HELLERN gein ydermenniglichin und ym behulffin ſin ſyn *Meiſterſchafft* Zu ſtercken und Zu behalden in allen *Judiſchen rechte* unde vvere ouch daſs der vorgenante Meiſter *Heller* ymandes der genanten *Juden* dringen wolde und zu Banne brechte und vvolde Geld von yn von des *Bannes* wegen haben das *Geld* ſal er

er nicht nemen Wir und Unſſer *Rad* erkennen dann ab er das nemen ſal adir nicht, Diſſir *Briff* ſal furbaz ſtehin und vveren bys ytzund an von Oſtern obir *Zwey* Jar &c. Gebon feria ſexta ante Letare 1416. Datum 1416.

NVM. XLVII.

Churfurſt JOHANN FRIEDERICH *zu* SACHSEN *Schreiben an Biſchoff Sigismunden zu* BAMBERG, *darinne Er von Ihm mit dem, was Er von dem Stifft* BAMBERG *als* LEHEN *recognoſciret, beliehen zu werden verlanget, an.* 1532.

Unnſer freundlich Dinſt zuvor Hochvvirdiger Inn Gott beſonder lieber Her und Freundt. Nachdem Weylandt der Hochgeborne Furſt Her *Johanns Hertzog Zu Sachſen* und *Churfurſt* Unnſſer gnediger lieber Her und Vater ſeligs und loblichs Gedechtnüs, aus ſchickung und Verfügung des Almechtigen, von dieſſem Jammertall erfordertt, und die *Chur Zu Sachſen* ſamt derſelben *Herligkeiten* uf Uns als ſeiner Gnaden Eldeſten *Son* und negſten *Naturlichen Erben* geſtammer, Alſs ſeynd Wir geneygt, erkennen Unns auch ſchuldigk, den Lehenenn ſo gedachter Unnſer Her Vater ſeliger und ſeiner

IOANNIS FRIDERICI electoris *Saxoniae* litterae ad epiſcopum *Bambergenſem.*

ner Gnaden Vorfarnn, als *Churfurſten Zu Sachſſen* von Ewer Liebden und derſelben Stifft *Bambergk* zu *Lehen* herbracht vvie ſich geburt Volge Zu thun, *Wu* nu Evvr Libden hie Zvvuſchenn und Lucie-ſchierſten Zu *Bambergk* ader ſunſten in der nehe einzutreffenn ſein - mochte, So iſt Unnſer freuntlich Bitt Ewer Liebden vvollen Uns ſolchs bey dieſem Unnſern *Boten* Zu erkennen gebenn, Seindtt *Wir* vermittelſt Gottlicher Friſt bedachtt eztliche Unnſere *Rethe* mit *Vollmacht* Zu Evvr Libden abzufertigenn, und die *berurten Lehnen* vvie vor alders beſcheen, und herkomen iſt Zu emttphahen laſſen, das ſeindt *Wir* geneigt umb Evvr Lieben freuntlich Zu vordienen. Datum uff Unſern Slos *Coburgk* Sonntags nach preſentationis Marie 1532.

in quibus ſe offert ad *feudum* ſuſcipiendum ſupremi *Mareſchallatus*

Datum Coburg 1532.

An den Biſchoff Zu
Bamberg.

Von Gottes Gnaden *Johanns Friedrich* Hertzog Zcu *Sachſſen* und Churfürſt.

NVM. XLVIII.

Des Biſchoffs zu *Bamberg*, SIGISMVNDI, Antwort auf vorherſtehendes des Churfurſten Schreiben, an. 1532.

Vn-

Bambergensis episcopi responsorio,

Unnſer freüntlich Dinſt Zuvor, Hochgebornner Furſt beſonder lieber Her und Freundt, Ewer Lieb ſchreiben, und antzeigen, daſs Evvr Lieb vorhabe nach Abgang Weilannt des Hochgebornnen Furſten Hern *Johanſen* Hertzogen Zu *Sachſſen*, des heiligen Romiſchen Reichs *Ertzmarſchalcken* und *Churfurſten* Lanttgraven in Doringen und Marggraven Zu Meiſſen, Evvr Lieb Vaters ſeligs und Loblichs Gedechtnus Unnſſers beſonders lieben Herrn und Freündts die Lehenen, ſo ſein Lieb von Uns und Unnſern Stifft Zu Lehenn getragen, vvelche durch ſeiner Lieb todtlichen Abgangk auff - - Ewr Lieb als ſeiner Lieb Eltenſten Sone, und negſten *Naturlichen Erbenn geſtamett* von Uns Zu empfahen, mitt angehefftenn Ewr Lieb - Vormelden Ewr. Lieb ob wir zcwuſchen hie und Lucie, alhie ader aber Inn der nehe Zu betreten bey dieſem Ewr Liebden Botten Zu vorſtendigen alles inhalts vernomen, Und verſehen Unns, dieſe Zeitt Zwuſchen hie und Lucie, alhie Inn Unſer Stadt Bambergk Zu ſein, Alſo daſs Ewr Liebden Iren Schreiben nach Zu entpfahen berurtter Lehen alhero Zu Uns *ordenen* mogen, Wo Unns aber in der Zeit ſachen, dovon Wir doch Itzo kein Wiſſen haben, furfielen, an andere Ortt Zu reitten wollen Wir daſſelb Evvr Lieb Zeitlichen Zu wiſſen thun undt Zuſchreiben, dan Ewr

qua diem dicit Saxoniae Electori ad inaugurandum Bambergensi Mareschallatu.

R Lie-

Digitized by Google

Lieben als Unnſerm beſonderm lieben Hern und Freunde, freuntlich Dinſt Zu ertzeigen ſein Wir willig, wollen auch, daſs Ewr Lieben uff derſſelben ſchreiben freuntlicher Meynung nit pergen. Datum in Unſer Stadt *Bambergk* Dinſtag nach Katherinen 1532.

Datum *Bambergae* 1532.

Sigmundt von Gots Gnaden Biſchoff Zu *Bambergk*.

An
Herrn *Johanſs Fridrichen*
Hertzogen Zu *Sachſſenn*
und Churfurſten.

NVM. XLIX.

INSTRVCTION zu *Entpfahung* der *Leben* vor die Churfürſtlichen *Sächſiſchen* Geſandten nach *Bamberg*.

Formula *procuratorii* electoralis

Anfengklich ſollen ſie den *Credentz Brieff* hirneben uberraichen; Und volgendts Unſerm Freundt von Bambergk Unnſer freüntliche Dinſt ſagen, mitt Vormeldung wo es ſeiner Lieb an Geſunntheit Ires Leibes Irer Regierung ſonſt allenthalben richtigk und woll Zuſtunde, daſs Wir ſolchs gerne *h*oreten. Furder ſollen obgemelte Unnſere Rethe, gedachtem Unnſerm Hern und Freündt. an-

antzeigen, Wir *h*etten ſeiner Lieb, vor wenigen vorſchinen tagen geſchriebenn und gebettenn, weil der Hochgeborne Furſt Her Johanns Hertzog zu Sachſen und Churfurſt &c. Unnſer gnediger liber Her und Vater ſeliger und loblicher Gedechtnüſs von ſeiner *L*ieb und derſſelben Stifft *Bambergk* das *Ober Marſchalg-Ambtt* berurts Stiffts, und was dorzu gehorigk, und daruber *Wittembergk Slos* und *Statt*, *Mulbergk* Slos und Stadt an der *Elbe* gelegenn *Trebitz* das Sloſs und die Dorffer *Borſtadtt*, *Alſſendorff*, *Wiſſigk* und *Balgaſt* mit allen Iren *Z*u und eingehorungen nichts ausgenomen ſo *Z*u Unſerm *Curfurſtenthumb Zu Sachſſen* gehorigk *Zu Lehenn* gehabt, welches alles gedachter Unſer gnediger lieber Her unndt Vater, durch ſeiner Gnaden todtlichen Abgangk uf Uns, als ſeiner Gnaden eldeſten und erſtgebornenn Sone geſtammett und gefellet, ſo erkenthen Wir uns ſchuldigk demſelben *Lehenen*, wie ſich geburtt *Volge Zu thun*, *h*etten derhalb ſein *Lieb* gebetten Uns *Z*u vormelden, ab dieſelb zwuſchen *hie* und *Lucie* negſt *Zu Bambergk*, ader aber in der nehe anzutreffenn ſein mochten, vveren Wir vormittelſt Gotlicher Gnaden gneigtt die Unſſernn mit vollen *Gevvalltt* Zu ſeiner *L*ieb abzuferttigen, und die *L*ehen wie von Unnſſernn gnedigen lieben Hern und Vatern ſeligen, und vor alders beſcheen,

in ſuſcipiendis *Bambergenſibus* ſubfeudis *Wittenberg, Mulberg, Trebin,* uillisque

und herkomen, entpfahen Zu laſſen &c. Darauff ſich ſein Lieb mit freünttlicher *Anttvvordt* hette vornehmen laſſen Unſſerer Rethe zu Bambergk Zvvuſchen der *beſtimbten Zeitt* ungeverlich freuntlich zu gevvartten. Demſelben - alſo nach, hetten Wir euch, als Unſere Rethe und Diner Zu ſeiner *L*ieb abgefertigtt, Unnd vvere Unſer freuntlich Bitt ſein *L*ieb vvoltenn euch die *L*ehenn, als Unſernn Anvvalden, und *Bevelhabernn* au Unnſſer Stadt, und von Unſerntvvegen ann vorbenantten *Sloſſern, Stetten, Flecken, Dorffern* und *Obermarſchalch Ambt* thun das vveren Wir umb ſein *L*ieb in allevvegen vviderumb freuntlich Zu verdienen vvilligk. Datum *Heltburgk* am Freitagk nach Catharine Anno Domini 1532.

Datum *Heldburg*

Domit aber Unſere Rethe und Geſandten eigenttlichen Berichtt habenn, vvie es hivor bey dieſem *Biſchof* und ſeiner *L*ieb Vorfarn, mit ſolcher *Belehnung* gehalten iſt vvorden, So thun Wir Ihnen hiemit ein Vortzeichnüſs mitgeben, daraus ſie des alles unterſchiedentlich und ſonderlich do es mit A. B. &c. getzeichnet iſt, befinden vverden, und begern, daſs ſie ſich des alſo vvollen halten, und darauf achtung haben, ſich in kein *anderung* furen Zu laſſen, Wie vvir Uns denn auch Zu Unſerm Freundt dem Biſchof von B*ambergk* daſs es durch ſein *L*ieb anders geſuchtt und furgenomen vver-

Ritus & ſolennia *inueſtiturae*.

vverden ſoltt, gar nit - vorſehen vvollen. Datum ut ſupra.

Und ſollen Unſere Rethe, ſolche Handell beneben *Irem Berichtt*, vvie ſich die Sachen allenthalben Zugetragen, vviederumb *vvervvarlich* in Unnſer Canntzeley verferttigen, In dem geſchicht Unnſere Meynung. Datum ut ſupra.

Unnſern Rethenn Zcaigen vvir auch an, daſs vvir Unnſern Freundt, von *Bambergk*, kein *Lebens Pflicht* nach *Geliebde* thun, auch keine *Leben-Brief* nehmen laſſen, ſondern die *Leben* vverden durch ſein *Lieb* gethan, und von denen Unnſern genohmen, vvie die Vortzeichnuſs meldet, darbey der Buchſtab A. ſtehet; So gibt man ein Vertzeichnüs aus ſeiner Lieb *Cantzeley* lauts des *Artickels* mit B. vortzeichnet, Unnſſer Rethe ſollen *Zvvantzigk Gulden* in die *Cantzeley* und - *funf* in die *Kammer* nach beſchehener Belehnung geben, vvie ſolches der Gebrauch iſt.

Feudum ſine *fidelitate*, ſine literis clientelaribus

NVM. L.

Der Chur-Sächſiſchen Rethe Bericht und Relation von ihrer Verrichtung bey dem Biſchoff zu Bamberg, de an. 1532.

Legatorum *Saxonicorum* narratio eorum, quae, contigerunt in inueſtitura *mareſchallatus Bambergenſis*

Durchlauchtigſter, Hochgebornner Furſt und Her, Evvrn Curfurſtlichen Gnaden &c. ſindtt Unnſer Unterthenig ſchuldig und ganntz vvillig Dinſt zuvorann bereitt. Gnedigſter Furſt und Her. Nachdem Evvr Curfurſtliche Gnaden Unns Itzigen tagen Zu entpfahung der Lehen, vvelche Evvr Churfürſtliche Gnaden *vom Stifft Bambergk* haben mit Inſtruction und zugeſtellten *Gevvalt*, auch dernhalb ſonnderlichen gethanen Bevelch, habenn abgefertigtt und geſchigktt, Sein Wir alſo auff Freitagk nach ſantt Andres tagk gein dem Abendt zu *Bambergk* einkomen, und Uns ſo bald deſſelben abents gegen den *Biſchoff* laſſenn anſagen, hatt ſein Furſtlich Gnad Unns volgends *Sambſtags* zu frue umb Neun hora gein *Hoff* beſchieden unnd auf Unnſer erſcheinen, benantter Stunde Unns Unnſerer bevolhener Evvr Curfurſtlichen Gnaden *Werbunge* und *anpringens* - In Beyſſein derſſelben *Rethe* gnedigklich angehortt, Darauff derſelbenn Evvr Churfurſtlichen Gnaden *freündlichen Dinſterpietung* und Wunſchung ſeiner Geſundtheitt und richtigs Zuſtandts Irer Regierung halb haben ſein Furſtlichen Gnaden ſich des gegen Evvr Curfurſtlichen Gnaden freüntlich bedanckett, Und demſelben Evver Curfurſtlichen Gnaden hinvvieder Zu Irer eingehenden *Regierung* Gluck und alle Wolfardt gevvunſchtt,

und

Digitized by Google

und ſo es Evvern Curfürſtlichen Gnaden ann *Geſundtheitt* des Leibs, auch Irer *Regierung* unndt ſunſten allenthalb vvoll und richtigk Zu ſtunde das *h*orttenn ſein Furſtliche Gnaden auch gerne &c. Sein Furſtl. Gnaden habenn auch nach zugeſtelltenn Unnſſern *Gevvalts Brief* nachdem Wir kein andern Credentz-Brief gehabtt, denſſelben laſſen vorleſſen und darauff vvelchermaſs Wir der Belehnung *h*alb, abgefertiget, vveitter Unnſſer Werbung auch angehortt, Und darauf Unns *h*eiſſen entvveichen, ſich mit derſſelbenn *Rethen* Zu unterreden, und als vvir vvieder *hynnein* geforderrt, daſs ſein Furſtliche Gnaden Unnſſer gethaner und beſchehener *Werbung* und *Anſuchen* nach, *gevviltt* und geneigtt vveren Unns an ſtadtt Evvr *Churfurſtlichen Gnaden* vvie vor älter Herkomen Zu *leihenn*, Wann aber *h*ivor der *Gebrauch* gevveſt, daſs ein *Secretarius* mittgenomen, vvelcher ſich dann der gethaner und beſchehener Belehnung *h*alb *untterſchrieben*, vvelches ſein Furſtlichen Gnaden Itzt ſehenn daſs Wir allein fur Uns erſchynnen, und diſſfals keinenn *ſchreyber* neben und bey Unns *h*ettenn, darumb ſein Furſtl. Gnaden des ein Bedencken der Nottdurfft nach, vvie *h*ivor gebrauchtt, Itztt auch Zu beſche*h*en, domit es aber an der Belehennung nicht Hinderung nach mangels *h*ette, vvolten dieſſelbig ſein Furſtlich Gnaden

Gewalts-Brieff

Secretarius, Schreiber.

Unns Itzo der *Belehenung* halb nitt aufhalttenn Inn dergeſtalt, daſs ſich Unnſer einer disfals Im Lehenn - Buch unterſchreiben ſoltt. Darauff Wir fur Unns, der ſachen auch ein *Bedenckenn zu unterreden* genomen, und ſeinen Furſtlichen Gnaden dagegen vviederumb vormeldett, daſs Evvr. Churfurſtlichen Gnaden Unns zugeſtelte *Inſtruction* ſolches *nitt mitt prechtte* auch davon nichts melte, darum uns nicht getziemen vvoltt, Evvrn Churfurſtlichen Gnaden In dem einen *Neuen ein Zangk*, zu machen, vvie *Wirs* auch fur *unnoturfftigk* anſehen, In Bedencken, daſs ſein Furſtlich Gnaden - aus dem zugeſtelten *Gevvalts-Brief* dieſſer ſuchung und Belehnung halb mehr ſcheins hetten, denn aus *gemutter Unterſchreibung*, Uf ſolchs hatt ſein *Furſtlich Gnaden* Unns vviederumb heiſſen abtrètten, Unnd Unns volgendt, Inn andtvvordt auch ſelbſt angezeigtt, daſs er ſich nit verſehen vvoltt, gethaner *Unterſchreibung* zu vveigern, doch vvolten ſein *Furſtlich Gnaden die Verleibung ſein Furgangk* haben laſſen, und die alſo thun, und darinnen gar kein Neuerung noch gevere, Furnemen, *Wir* ſolten aber bey Evvren *Churfurſtlichen Gnaden* ſo viell Furvvendung thun, daſs dem alten Gebrauch vverdo nachgegangen, und zvvuſchen hie und Lichtmeſs nach Vermuge der Copien die Uns ſein Furſt-

mandatum, Gewalts-Brieff,

Furſtlich Gnaden mit ires *Secretarii* Handtt unterſchrieben zu geſtellett, ein gleichlauttende Copia durch Evvr *Churfurſtlichen Gnaden Secretarien*, Handt vorzeichnet ſolltt uberſchicktt vverden, Inn anſehung daſs es hievor allvvegen beſchehenn vvie dann ſein Furſtlich Gnaden uns die *Vortzeichnuſs* mit *Johann Feils* und *Friedrich Klinghamers Handtt unterſchrieben* hat vorleſenn laſſenn auch davon ein Summarien anntzugk, der vorigen geſuchten und beſchehenen *Belehenung* ſchrifftlich zugeſteltt, dagegen *Wir* ſeinen *Furſtlichen Gnaden* abermal vormeldt, daſs *Wir* Irer Gnadeu Erpietung nach, die *Belehnunge* ann ſtadt *Evvr Curfurſtlichen Gnaden* Vormugen Unſer INSTRVCTION aus der *Wir* keines vvegs ſchreitten noch gehen kontten, Alſo auff und annehmen vvolten, *Wir* vviſten aber Inn dem, vvie ſeiner Gnaden *Mutung* und *Begerung* ſtunde, fur Unns ſelbſt nichts antzugehen, noch zu bevvilligen, ſundern vvolten ſolchs *Evvr Churfurſtlichen Gnaden* mitt Bericht vormelden und antzeigen Inn untertheniger Zuverſicht Evvr Curfürſtlichen Gnaden vvurden ſich Inn dem gantz *freüntlich* unnd der *Gebure* zu ertzeigen vviſſenn. Unnd iſt Unns darauf die *Belehnnung* lauts der ſchrifftlichen Vortzeichnüs, durch ſeiner *Furſtlichen Gnaden Secretarien*, unterſchrieben, beſchehen, Welches alles

litteræ feudi ſuſcepti, *die Lebens-Bekanntniſs*, differunt a Clientelaribus, Den *Leben-Brieffen*

Lehnsmuthung und *Begehrung*.

Digitized by Google

Evvr Curfurſtlichen Gnaden *Wir* nebenn zugeſtelter *Inſtruction* unnd aller Vortzeichnüs hiebey uberſchickenn, unnd vvollen Evvrn Curfürſtlichen Gnaden aus Unterthenigkeit nit verhalten, daſs Wir denn Unſern *Gevvalts Brieff*, *vvie* VVir - auch ſolchs Zuvor ehe VVir *verritten* mitt derſelben Rethen Her Hanſen
Teſtes. uon *Mingkvvitz* Ritter und Ernn Hanſen uon *Doltzigk* in Unſer abfertigung abgeredtt, dievveil VVir kein ſonderlich
Credentz-Brieff. *Credentz* gehabtt, haben Innegelaſſen, So hat ſein Furſtliche Gnaden Unns gein *Hoff* geladen, unnd auch Inn der *Herberg ausgeloſt*, Inn dem ſich Evvr Curfurſtlichen Gnaden ferner mitt antvvortt gegen ſeinen Gnaden vverden zu vernemen laſſzen vviſſen; Und Evvr Curfurſtlichen Gnaden denn VVir Unns hiemit - In Unterthenigkeit thun beuelhen, unterthenigliech zu dienen erkennen VVir Uns Zu thun ſchuldig und gantz vvilligk Datum Mittvvoch nach
1532. Conceptionis Marie 1532.

Evvr Curfürſtliche Gnaden

Willige Unterhenige Janus Schott zu *Gellingen* Ritter und Cuntz *Gotzman* Ambtman Zu Konigsberg.

An Hern *Johans Fridrichen* Hertzogen Zu Sachſſen und Churfurſten.

NVM.

NVM. LI.

Nachricht, welcher geſtalt die Lehen von denen *Sächſiſchen* Räthen zu *Bamberg* entpfangen worden. an. 1532.

Der Durchlauchtigſt Hochgebornn Furſt unnd Her Her *Johanns Fridrich* Hertzogk *zu Sackſſen* des heiligenn Romiſcheu Reichs *Ertzmarſchallg* unndt Churfurſt Landtgraf in Doringen und Marggraff *zu* Meiſſen, Unſer gnedigſter Her, hat uff heutt Sambſtagk nach ſandt Niclaus des heiligen Biſchoffs Tage, nach Chriſti Unſers lieben Herrn Gepurtte Funftzehen Hundert und Im zvvey und dreiſſigſtenn Jaren, zu *Bambergk* In des Hochvvirdigen Furſten und Hern Herrn *Wyganden* Biſchouen Zu *Bambergk* Unſers gnedigen Hern *Hoffe*, inn ſeiner Gnaden gevvonlichen Stuben die geſtrengen Erbarn und Vheſten Herrnn Hanſen *Schotten Ritter*, und *Cuntzen Gotzmann* Ambttman zu Konigsbergk, darzu ſie von Hochgenanten Unſerm gnedigſten Herrn Hertzog *Johanns Friedrichen* gevollmechtigtt, von Hochgemeltenn Unſerm gnedigen Hern von *Bambergk* Zu Lehen empfangen das *Obermarſchalkambt* des Stiffts *Bambergk* und *vvaz* darzu gehortt, auch *Wittenbergk*

Narratio legatorum SAXONICORVM in feudo BAMBERGENSI ſuſcepto

Feuda nominatim 1) honor mareſchali. 2) Wittenberg.

3) *Mulberg.* *bergk* Slos und Stadt *Mulbergk* Slos und Stadt, bede an der Elbe gelegen, *Drebitz*
4 *Drebitz.* das Slos und die Dorffer *Bottſtatt*, *Alſſendorf*, *Weſſegk*, *Babgaſt*, mitt allen und
pagi
5) *Bottſtatt* igklichen Iren Zu und Eingehorungen nicht ausgenomen, vvie dan ſolche Stuck
6 *Alſſendorff* vormals den Curfurſten von *Sachſſen*
7) *Weſegk* durch ſeine *Furſtliche Gnaden* und derſel-
8 *Babgaſt.* ben Vorfarenn am Stifft *geliehen* vvorden ſein, dabey ſindtt gevveſt die Ervvirdigen *VV*urdigen, *VV*olgebornen Geſtren-
Problema quo iure ex feudis *imperii* facta ſint *Bambergenſia?* Teſtes. gen, *H*ochgelarten Erbarn und Vheſtenn Nemlich uf - *H*ochgedachts meins gnedigſten *H*erren *H*ertzog *Johanns* Friderichen Churfürſten &c. ſeittenn obbemelte bede *entpfaher*, und auf gemeldts Unnſers gnedigen *H*ern von *Bambergks* ſeitten *H*er Reymer *von Streittbergk* Dechanntt, *H*er Jorg *von Bibra*, Thumbher und Senior, *H*er Albrechtt *H*er Zu *Limpurgk* des heiligen Romiſchen Reichs *Erbſchenck Semperfrey*, Thumher, Eraſmus Zolner von *Rotenſteiu Landtrichters* Vervveſer Dietz *von VVurtzburgk* Oberſchultheis zu Bambergk VVilhelm Seſsler Mathias *Reutter* bede Doctor Caſpar von Seckenndorf *H*auſsvoigt und Kilian Thain Secretari.

Kilian Thain.

Als VVeylandt der Durchlauchtigſt *H*ochgeborne Furſt und *H*er *H*er Friedrich *H*ertzog Zu *Sachſſen* Churfurſt &c. ſeliger lob-

loblicher Gedechtnus uff Dinſtag nach dem Suntagk *Reminiſcere*, den Drey und zvvantzigſten *Februarii funftzehen hundert* und *vier* und *zvvantzigſten* Jaren uff ein *Reichs Tage zu Nurnberg* entpfangen, Iſt *die empfengniſs Zettel* durch *Hannſſen Feyel Secretari* geſchrieben und unterſchrieben *gevveſt*; *epiſtola feudi suſcepti empfæng-nüſs-zettel.*

Als VVeyland der Durchlauchtigſt *Hochgeborn* Furſt und *Her Her Johans Hertzog* zu Sachſſen Curfurſt ſeliger loblicher Gedechtniuſs, uf Mitvvoch nach dem Sunntagk Exaudi funfftzehen hundertten und ſechs und *zvventzigſten* Jaren zu *Bambergk* empfangen, Iſt *die empfangniſs Zettell* durch *Fridrichen Klingheimer* Ambtſchreiber zu Coburgk *geſchrieben* und unterſchrieben *gevveſt*.

NVM. LII.

Churfurſt *Johann Friedrichs* zu Sachſen Antwort und Bevelh auf ſeiner *Rethe* gethane Relacion de an. 1532.

Lieben Getreuen und Rath, Als ir Unns *geſchrieben*, und angetzeigtt, *vvie* ſich die Sachenn, Unnſer Lehen halben, mitt Unſerm *Hern* und *Freundt vonn Bambergk*, zugetragen, ſolchs habenn VVir *vorleſſen*, Unnd *vveil* ſein Lieb ein *Gegen Bekenttnüs der Lehens Entpfahung* *Reſponſoriae electoris Saxoniae* *Lehen-Bekaentnuſs-Brieff.*

Lehen-*empfaengnißbrieff.*

pfahung mit *U*nſers Secretarien Handt unterſchrieben *g*eſonnen, So begernn VVir, Ir *vv*olltett ſeiner *L*ieb mitt *Z*uſchickung bey Ver*vv*artts *Bekentnüs vv*iederumb zu erkennen *g*eben, daſs *VV*ir ſolchs auff euren Berichtt *h*etten *v*erferttigen undt ſeiner *L*ieb uberſenden laſſen, domitt ſie zu *v*ormercken, daſs *VV*ir des ſo *h*i*v*or In den ſachen beſcheenu, auch mitt *beſvvert* ſein *vv*olttenn unnd *g*eraichte *U*nns, ſeiner Lieb freundliche *g*utt*vv*illi*g*e ertzeigun*g* zu freuntlichen G*efallen*, daſs *VV*ir auch *vv*iederumb freundlich zu *v*erdienen, erböti*g*k und *g*eneigt *vv*eren, *vv*elches ir ſeiner Lieb alſo zu *v*ormelden *v*on Vnns Be*v*elh *h*ettett *vv*olten *VV*ir euch nit ber*g*en, und *g*eſchichtt In dem Vnſer Meynun*g*, Datum zu *VVeymar* am Dinſtagk nach *L*ucie Anno 32.

Datum *Vinariae* 1532.

Vnnſern *Rethen* und Verordenten zu *Coburgk* und lieben *g*etreuen *H*anſſen *Schotten* Ritter und Cuntz G*otzman* Amtman zu Koni*g*sbergk.

NVM.

NVM. LIII.

Fritzen Marſchalch zu *Ebenett* Lehen-Brief uber daz Marſchalch-Ambt des Stiffts Bambergk, gegeben von Churfurſt *Johann Friedrichen* zu Sachſen, an. 1532.

Von Gots Gnaden *VVir Johann Friderich* Hertzog zu *Sachſſen* unnd Churfurſt &c. bekennen fur Vnns, Vnſer Erben, und Nachkomen, und thun kuntt allermennigklich, mitt dieſſem Brieff daſs *VVir* Vnnſſerm lieben getreuen Fritzen *Marſchalch* zu *Ebnett* unnd VVillenberg das *Marſchalchambt* in dem Stifft *Bambergk* gelegen, *vonn* Vnns, unnd Vnnſerm Churfurſtenthum zu *Sachſſenn* zu *Lehen* rurendt, als dem *Eldeſten* aus beſondern Gnaden damitt *VVir* Im gneigtt *vvie* gemeldtt, als den *Eldeſten*, nach altem Herkomen Mitt allen ſeinen *Eren, Nutzen, VVirden*, *Freyheiten* unnd *Zugehorungen*, nichts ausgeſchloſſen, Sondern in allermaſſen er das *vorhin vonn vveylanndt* dem Hochgebornnen Furſten Hern *Johanſen* Hertzogen zu *Sachſſen* unnd Churfurſten, Vnſſerm gnedigen lieben Hern unndt *Vattern* ſeligs unnd loblichs Gedechttnus, zu Lehen redlich beſeſſenn unndt inne gehabtt, zu *rechten Lehen* mit

Ioh. Frid. *Saxoniae* elector

inueſtit *Seniorem* den *Grauen* von *Ebnett*

cum *ſub-officio Mareſchalli Bambergenſis.*

Legatorum *Saxonicorum* narratio eorum, quae, contigerunt in inueſtitura *mareſchallatus Bambergenſis*

Durchlauchtigſter, Hochgebornner Furſt und Her, Evvrn Curfurſtlichen Gnaden &c. ſindtt Unnſer Unterthenig ſchuldig und ganntz vvillig Dinſt zuvorann bereitt. Gnedigſter Furſt und Her. Nachdem Evvr Curfurſtliche Gnaden Unns Itzigen tagen Zu entpfahung der Lehen, vvelche Evvr Churfürſtliche Gnaden *vom Stifft Bambergk* haben mit Inſtruction und Zugeſtellten *Gevvalt*, auch dernhalb ſonnderlichen gethanen Bevelch, habenn abgefertigtt und geſchigktt, Sein Wir alſo auff Freitagk nach ſantt Andres tagk gein dem Abendt zu *Bambergk* einkomen, und Uns ſo bald deſſelben abents gegen den *Biſchoff* laſſenn anſagen, hatt ſein Furſtlich Gnad Unns volgends *Sambſtags* zu frue umb Neun hora gein *Hoff* beſchieden unnd auf Unnſer erſcheinen, benantter Stunde Unns Unnſerer bevolhener Evvr Curfurſtlichen Gnaden *Werbunge* und *anpringens* In Beyſſein derſſelben *Rethe* gnedigklich angehortt, Darauff derſelbenn Evvr Churfurſtlichen Gnaden *freündlichen Dinſterpietung* und Wunſchung ſeiner Geſundtheitt und richtigs Zuſtandts Irer Regierung halb haben ſein Furſtlichen Gnaden ſich des gegen Evvr Curfurſtlichen Gnaden freüntlich bedanckett, Und demſelben Evver Curfurſtlichen Gnaden hinvvieder Zu Irer eingehenden *Regierung* Gluck und alle Wolfardt gevvunſchtt,

und

Digitized by Google

und ſo es Evvern Curfürſtlichen Gnaden
inn *Geſundtheitt* des Leibs, auch Irer *Re-
gierung* unndt ſunſten allenthalb vvoll und
richtigk Zu ſtunde das *h*orttenn ſein
Furſtliche Gnaden auch gerne &c. Sein
Furſtl. Gnaden habenn auch nach zuge-
ſtellteen Unnſſern *Gevvalts Brief* nach-
dem Wir kein andern Credentz-Brief ge-
*h*abtt, denſſelben laſſen vorleſſen und
darauff vvelchermaſs Wir der Belehnung
*h*alb, abgefertiget, vveitter Unnſſer
Werbung auch angehortt, Und darauf
Unns *h*eiſſen entvveichen, ſich mit
derſſelbenn *Rethen* Zu unterreden, und
als vvir vvieder *hynnein* gefordertt, daſs
ſein Furſtliche Gnaden Unnſſer gethaner
und beſchehener *Werbung* und *Anſuchen*
nach, *gevviltt* und geneigtt vveren Unns
an ſtadtt Evvr *Churfurſtlichen Gnaden* vvie
vor alter Herkomen Zu *leihenn*, Wann
aber *h*ivor der *Gebrauch* gevveſt, daſs ein
Secretarius mittgenomen, vvelcher ſich
dann der gethaner und beſchehener Be-
lehnung *h*alb *untterſchrieben*, vvelches
ſein Furſtlichen Gnaden Itzt ſehenn daſs
Wir allein fur Uns erſchynnen, und diſ-
ſals keinenn *ſchreyber* neben und bey Unns
*h*ettenn, darumb ſein Furſtl. Gnaden des
ein Bedencken der Nottdurfft nach, vvie
*h*ivor gebrauchtt, Itztt auch Zu beſche-
*h*en, domit es aber an der Belehennung
nicht Hinderung nach mangels *h*ette,
vvolten dieſſelbig ſein Furſtlich Gnaden

Gewalts-Brieff

Secretarius, Schreiber.

Unns Itzo der *Belehenung* halb nitt aufhalttenn Inn dergeſtalt, daſs ſich Unnſer einer disfals Im Lehenn - Buch unterſchreiben ſoltt. Darauff Wir fur Unns, der ſachen auch ein *Bedenckenn zu unterreden* genomen, und ſeinen Furſtlichen Gnaden dagegen vviederumb vormeldett, daſs Evvr. Churfurſtlichen Gnaden Unns zugeſtelte *Inſtruction* ſolches *nitt mitt prechtte* auch davon nichts melte, darum uns nicht getziemen vvoltt, Evvrn Churfurſtlichen Gnaden In dem einen *Neuen ein Zangk*, zu machen, vvie *Wirs* auch fur *unnoturfftigk* anſehen, In Bedencken, daſs ſein Furſtlich Gnaden - aus dem zugeſtelten *Gevvalts-Brief* dieſſer ſuchung und Belehnung halb mehr ſcheins hetten, denn aus *gemutter Unterſchreibung*, Uf ſolchs hatt ſein *Furſtlich Gnaden* Unns vviederumb heiſſen abtrètten, Unnd Unns volgendt, Inn andtvvordt auch ſelbſt angezeigtt, daſs er ſich nit verſehen vvoltt, gethaner *Unterſchreibung* zu vveigern, doch vvolten ſein *Furſtlich Gnaden die Verleihung ſein Furgangk* haben laſſen, und die alſo thun, und darinnen gar kein Neuerung noch gevere, Furnemen, *Wir* ſolten aber bey Evvren *Churfurſtlichen Gnaden* ſo viell Furvvendung thun, daſs dem alten Gebrauch vverdo nachgegangen, und zvvuſchen hie und Lichtmeſs nach Vermuge der Copien die Uns ſein Furſt-

mandatum, Gewalts-Brieff,

Furſtlich Gnaden mit ires *Secretarii* Handtt unterſchrieben zu geſtellett, ein gleichlauttende Copia durch Evvr *Churfurſtlichen Gnaden Secretarien*, Handt vorzeichnet ſolltt uberſchicktt vverden, Inn anſohung daſs es hievor allvvegen beſchehenn vvie dann ſein Furſtlich Gnaden uns die *Vortzeichnuſs* mit *Johann Feils* und *Friedrich Klinghamers Handtt unterſchrieben* hat vorleſenn laſſenn auch davon ein Summarien anntzugk, der vorigen geſuchten und beſchehenen *Belehenung* ſchrifftlich zugeſteltt, dagegen *Wir* ſeinen *Furſtlichen Gnaden* abermal vormeldt, daſs *Wir* Irer Gnaden Erpietung nach, die *Belehnunge* ann ſtadt *Evvr Curfurſtlichen Gnaden* Vormugen Unſer INSTRVCTION aus der *Wir* keines vvegs ſchreitten noch gehen kontten, Alſo auff und annehmen vvolten, *Wir* vviſten aber Inn dem, vvie ſeiner Gnaden *Mutung* und *Begerung* ſtunde, fur Unns ſelbſt nichts antzugehen, noch zu bevvilligen, ſundern vvolten ſolchs *Evvr Churfurſtlichen Gnaden* mitt Bericht vormelden und antzeigen Inn unterheniger Zuverſicht Evvr Curfürſtlichen Gnaden vvurden ſich Inn dem gantz *freüntlich* unnd der *Geburt* zu ertzeigen vviſſenn. Unnd iſt Unns darauf die *Belehnnung* lauts der ſchrifftlichen Vortzeichnüs, durch ſeiner *Furſtlichen Gnaden Secretarien*, unterſchrieben, beſchehen, *Welches* alles

litteræ feudi ſuſcepti, *die Lebens-Bekanntniſs*, differunt a *Clientelaribus*, Den *Leben-Brieffen*

Lehnsmuthung und *Begehrung*.

Evvr Curfurſtlichen Gnaden *Wir* nebenn zugeſtelter *Inſtruction* unnd aller Vortzeichnüs hiebey uberſchickenn, unnd vvollen Evvrn Curfürſtlichen Gnaden aus Unterthenigkeit nit verhalten, daſs Wir denn Unſern *Gevvalts Brieff*, *vvie VVir* - auch ſolchs zuvor ehe *VVir verritten* mitt derſelben Rethen Her Hanſen

Teſtes. uon *Mingkvvitz* Ritter und Ernn Hanſen uon *Doltzigk* in Unſer abfertigung abgeredtt, dievveil *VVir* kein ſonderlich

Credentz-Brieff. *Credentz* gehabtt, haben Innegelaſſen, So hat ſein Furſtliche Gnaden Unns gein *Hoff* geladen, unnd auch Inn der *Herberg ausgeloſt*, Inn dem ſich Evvr Curfurſtlichen Gnaden ferner mitt antvvortt gegen ſeinen Gnaden vverden zu vernemen laſſzen vviſſen; Und Evvr Curfurſtlichen Gnaden denn *VVir* Unns hiemit - In Unterthenigkeit thun beuelhen, untertheniglich zu dienen erkennen *VVir* Uns zu thun ſchuldig und gantz vvilligk Datum Mittvvoch nach

1532. Conceptionis Marie 1532.

Evvr Curfürſtliche Gnaden

Willige Unterhenige Janus Schott zu *Gellingen* Ritter und Cuntz *Gotzman* Ambtman Zu Konigsberg.

An Hern *Johans Fridrichen* Hertzogen Zu Sachſſen und Churfurſten.

NVM.

NVM. LI.

Nachricht, welcher geſtalt die Lehen von denen *Sächſiſchen* Räthen zu *Bamberg* entpfangen worden. an. 1532.

Der Durchlauchtigſt Hochgebornn Furſt unnd Her Her *Johanns Fridrich* Hertzogk zu *Sackſſen* des heiligenn Romiſcheu Reichs *Ertzmarſchallg* unndt Churfurſt Landtgraf in Doringen und Marggraff zu Meiſſen, Unſer gnedigſter Her, hat uff heutt Sambſtagk nach ſandt Nicolaus des heiligen Biſchoffs Tage, nach Chriſti Unſers lieben Herrn Gepurtte Funfzehen Hundert und Im zvvey und dreiſſigſtenn Jaren, zu *Bambergk* In des Hochwirdigen Furſten und Hern Herrn *Wyganden* Biſchouen Zu *Bambergk* Unſers gnedigen Hern *Hoffe*, inn ſeiner Gnaden gemonlichen Stuben die geſtrengen Erbarn und Vheſten Herrnn Hanſen *Schotten Ritter*, und *Cuntzen Gotzmann* Ambttman zu Konigsbergk, darzu ſie von Hochgenanten Unſerm gnedigſten Herrn Hertzog *Johanns* Friedrichen gevollmechtigtt, von Hochgemeltenn Unſerm gnedigen Hern von *Bambergk* Zu Lehen empfangen das *Obermarſchalkambt* des Stiffts *Bambergk* und vvaz darzu gehortt, auch *Wittenbergk*

Narratio legatorum SAXONICORVM in feudo BAMBERGENSI ſuſcepto

Feuda nominatim 1) honor *mareſchali.* 2) *Wittenberg.*

3 *Muhlberg.* 4 *Drebitz.* pagi 5 *Bottſtatt* 6 *Alſſendorff* 7 *Weſegk* 8 *Babgaſt.* Problema quo iure ex feudis *imperii* facta ſint *Bambergenſia?* Teſtes.

bergk Slos und Stadt *Mulbergk* Slos und Stadt, bede an der Elbe gelegen, *Drebitz* das Slos und die Dorffer *Bottſtatt*, *Alſſendorf*, *Weſſegk*, *Babgaſt*, mitt allen und igklichen Iren Zu und Eingehorungen nicht ausgenomen, vvie dan ſolche Stuck vormals den Curfurſten von *Sachſſen* durch ſeine F*urſtliche Gnaden* und derſelben Vorfarenn am Stifft *geliehen* vvorden ſein, dabey ſindtt gevveſt die Ervvirdigen VVurdigen, VVolgebornen Geſtrengen, Hochgelarten Erbarn und Vheſtenn Nemlich uf - Hochgedachts meins gnedigſten Herren Hertzog *Johanns* Friarichen Churfürſten &c. ſeittenn obbemelte bede *entpfaher*, und auf gemeldts Unnſers gnedigen Hern von *Bambergks* ſeitten Her Reymer von *Streittbergk* Dechanntt, Her Jorg von *Bibra*, Thumbher und Senior, Her Albrechtt Her Zu *Limpurgk* des heiligen Romiſchen Reichs *Erbſchenck Semperfrey*, Thumher, Eraſmus Zoluer von *Rotenſteiu Landtrichters* Vervveſer Dietz von *VVurtzburgk* Oberſchultheis zu Bambergk VVilhelm Seſsler Mathias *Reutter* bede Doctor Caſpar von Seckenndorf Hauſsvoigt und Kilian Thain Secretari.

Kilian Thain.

Als VVeylandt der Durchlauchtigſt Hochgeborne Furſt und Her Her *Friedrich* Hertzog Zu *Sachſſen* Churfurſt &c. ſeliger lob-

oblicher Gedechtnus uff Dinſtag nach
dem Suntagk *Reminiſcere*, den Drey und
zvvantzigſten *Februarii funftzehen hun-*
dert und *vier* und *zvvantzigſten* Jaren
uff ein *Reichs Tage Zu Nurnberg* entpfangen,
iſt *die empfengniſs Zettel* durch *Hannſſen*
eyel Secretari geſchrieben und unter-
chrieben gevveſt;

epiſtola feudi ſuſcepti empfængnüſs-zettel.

Als VVeyland der Durchlauchtigſt
Hochgeborn Furſt und *Her Her Johans*
Hertzog zu Sachſſen Curfurſt ſeliger lob-
cher Gedechtniuſs, uf Mitvvoch nach
dem Sunntagk Exaudi funfftzehen hun-
dertten und ſechs und zvventzigſten
Jaren zu *Bambergk* empfangen, Iſt *die em-*
pfangniſs Zettell durch *Fridrichen Klinghei-*
er Ambtſchreiber zu Coburgk geſchrie-
ben und unterſchrieben gevveſt.

NVM. LII.

Churfurſt *Johann Friedrichs* zu Sachſen Antwort und Bevelh auf ſeiner *Rethe* gethane Relacion de an. 1532.

Reſponſoriae electoris Saxoniae

Lieben Getreuen und Rath, Als ir
… Unns geſchrieben, und angetzeigtt,
wie ſich die Sachenn, Unnſer Lehen
… lben, mitt Unſerm *Hern* und *Freundt*
… nn *Bambergk*, zugetragen, ſolchs ha-
… n VVir *vorleſſen*, Unnd *vveil* ſein
… b ein *Gegen Bekenttnüs der Lehens Ent-*
pfahung

Lehen-Bekaentnuſs-Brieff.

Lehen-*empfaeng-niſsbrieff.* *pfahung* mit *U*nſers Secretarien Handt unterſchrieben *g*eſonnen, So be*g*ernn VVir, Ir *vv*ollett ſeiner *L*ieb mitt *Z*uſchickun*g* bey Ver*vv*artts *Bekentnüs vv*iederumb zu erkennen *g*eben, daſs *VV*ir ſolchs auff euren Berichtt *h*etten *v*erferttigen undt ſeiner *L*ieb uberſenden laſſen, domitt ſie zu *v*ormercken, daſs *VV*ir des ſo *h*i*v*or In den ſachen beſcheenn, auch mitt *beſvvert* ſein *vv*olttenn unnd *g*eraichte *U*nns, ſeiner Lieb freundliche *g*utt*vv*illi*g*e ertzei*g*un*g* zu freuntlichen G*efallen*, daſs *VV*ir auch *vv*iederumb freundlich zu *v*erdienen, erböti*g*k und *g*enei*g*t *vv*eren, *vv*elches ir ſeiner Lieb alſo zu *v*ormelden *v*on Vnns Be*v*elh *h*ettett *vv*olten *VV*ir euch nit ber*g*en, und *g*eſchichtt In dem Vnſer Meynun*g*, Datum zu *VVeymar* am Dinſta*g*k nach *L*ucie Anno 32.

Datum *Vinariae* 1532.

Vnnſern *Retben* und Verordenten zu *Coburgk* und lieben *g*etreuen *H*anſſen *Schotten* Ritter und Cuntz *G*o*tzman* Amtman zu Koni*g*sber*g*k.

Digitized by Google

NVM. LIII.

Fritzen Marſchalch zu *Ebenett* Lehen-Brief uber daz Marſchalch-Ambt des Stiffts Bambergk, gegeben von Churfurſt *Johann Friedrichen* zu Sachſen, an. 1532.

Von Gots Gnaden *VVir Johann* Friderich Hertzog zu *Sachſſen* unnd Churfurſt &c. bekennen fur Vnns, Vnſer Erben, und Nachkomen, und thun kuntt allermennigklich, mitt dieſſem Brieff daſs *VVir* Vnnſſerm lieben getreuen Fritzen *Marſchalch* zu *Ebnett* unnd VVillenberg das *Marſchalchambt* in dem Stifft *Bambergk* gelegen, *vonn* Vnns, unnd Vnnſerm Churfurſtenthum zu *Sachſſenn* zu *Leben* rurendt, als dem *Eldeſten* aus beſondern Gnaden damitt *VVir* Im gneigtt *vvie* gemeldtt, als den *Eldeſten*, nach altem Herkomen Mitt allen ſeinen *Eren, Nutzen, VVirden*, *Freyheiten* unnd *Zugehorungen*, nichts ausgeſchloſſen, Sondern in allermaſſen er das *vorhin vonn vveylanndt* dem Hochgebornnen Furſten Hern *Johanſen* Hertzogen zu *Sachſſen* unnd Churfurſten, Vnſſerm gnedigen lieben Hern unndt *Vattern* ſeligs unnd loblichs Gedechttnus, zu Lehen redlich beſeſſenn unndt inne gehabtt, zu *rechten Lehen* mit

Ioh. Frid. *Saxoniae* elector

inueſtit *Seniorem* den *Grauen* von *Ebnett*

cum *ſubofficio Mareſchalli Bambergenſis.*

Digitized by Google

mitt allen rechtenn, ſo uns daran zu verleihen geburtt gereichtt undt geliehen haben, reichen undt leihenn Ime das als denn *Eldeſten* des *Geſchlechts*, alſo gegenwertiglich, inn unnd mitt Crafft ditts Unnſſers Briefes, daſs nu hinfurt vonn Unns Unnſſern Erben unnd Nachkomenn Hertzogenn zu *Sachſſen* unnd *Churfurſten &c.* mitt ſeinen Zugehorungen zu rechten Lehen zu haben zu beſitzen unnd zu verdienen, das zu gebrauchen, unnd zu genieſſen, doch mitt Vorbehaltt geburender Lehensfolg, Inmaſſen ſolcher Lehen alt Herkomen Recht und Gewonheitt iſt, An geverde, hiebey ſein geweſt und getzeugen, Unnſer Reth unnd lieben getreuen, Wolff vonn *Weiſſzenbach* zu Schonnfels, Ritter, des heiligen Romiſchen Reichs *Erb Ritter*, Hanns vonn *Mingkvvitz* zu Trebeſſzen Ritter, Hans von *Doltzgk* Dittrich vonn *Starſchedel* Unnſſer *Hoffmarſchalh*, Gregorius *Brugk* Philips *Roſſenecker* bede Doctor unnd andere mehr &c. Zu Urkuntt &c. und geben zu *Coburgk* am Mittwoch nach Martini Anno 32.

Teſtes

Datum Coburg. 1532.

NVM. LIV.

Hertzog George zu Sachſen ordnet, daſs forthin in der Stadt Meiſſen nicht mehr die Männer

ihrer

ihrer verſtorbenen Weiber gantze Verlaſſenſchafft ſondern nur deren Helffte haben ſollen, an. 1518.

Von *Gots Gnaden Wir* GEORGE *Hertzog zu Sachſen Landtgrav in Doringen - und Marcgraff zu Meyſſenn thun kundt an dieſem Unnſerm Brive fur allermenniglich* nachdem und als ſich in Unnſer Stadt *Meyſſen* bisher eyn vormeynte *Ubung* adder (als uns genant vvird) eyn *Willkor* des *Mutterteyls* halben gehalten, Nemlich daſs wan ſich eine *Witvve* dye von furigen Manne, adder auch ſuſt Guter gehabt, adder auch wan ſie yr in ſtehender Ehe zu gefallen, daz der *letzte Man* boy dem ſie vorſtorben *alle dyeſelbigen Gutter* fur ſich behalte, und den *Kyndern erſter* adder *ander Ehe* auch mit dem letzten Manne ertzeüge *gar nichts herausgeben* adder reichen ſolle, darümb nicht alleyne in bemelter Unnſer Stadt und derſelbigen *Eynvvohnern* ſunder auch vom *Lande* und andern Stedten von den man - - vielleichte aus der Stadt *Meyſſen Mutterteyll* zu firdern gehabt, vvie den ytzund aus der Stadt *Hayne* ſolche Furderung kegen *Meyſſen* geſcheen manchfeltige *yrrung*, getzengk und Verneynickeyt und Uns clagens und Anlauffens ervvachſſen und zukhomen iſt. Dievveil Wir aber der Unnſern *Fride* und

GEORGIUS D. SAXONIAE

Miſniae Statutum *Wilkor*

quo ſuperſtes maritus eſt uxoris unicus heres,

excluſis liberis,

unde contentioſae lites,

Eynickeyt zu furdern und zu underhalten und *Getzengke* und *Zvvitracht* und vvas denn Urſachen geben mag zu tilgen und auszuroden Unnſers Vermogens alletzeyt begierig und genaigt ſeyn, haben Wir aus beſondern *Gnaden* (als Wir den Unnſern genaigt) uns nicht beſchweren laſſen, und Uns in *eygener Perſon* in merglicher Zcal Unnſer *Rehte Geiſtlich* und *Werntlich* kegen *Meyſſen* gefugt *Rat* und *Gemeyne* daſelbſt allenthalben underſchiedlich genugſam und notturfftiglich *gehort*, *befragt* und der Sachen *Gelegenheit* erkundet, do dann alſobalde zur *Stett Rath* und *Gemeyne* ſemptlich und ſunderlich Uns umb gnediges *Eynſehen* hierinne demutiglich angeruffen und gebetenn Auch dye Sache allenthalben ſie betreffe dye ſo ytzund adder kunfftiglich *Mutterteyl* zu geben, adder zu nehmen haben auff Uns und Unnſeren *mechtigen Spruch* gantz und gar unwiederrufflich mechtiglich hyngeſteller haben. Als haben Wir ſolche yr demutige Bete und Underthenig hinſtellen gnediglich angeſehen, und dye Sache in Bedencken und Rath genohmen, und nach gehabten Rathe und Notturfftiger Betrachtung Unnſer - und Unnſer Rethe, wie es ytzund auch Zukunfftiglich mit dem Mutterteyl gehalten ſoll werden, aus *Furſtlicher Macht* und Obirkeyt auch dem *Hynſtellen* nach volgende Ordnung und Satzunge gemacht

praeuia deliberatione

& facto in ducem *compromiſſo*

macht. Orden und ſetzen dye hirmit in crafft diſs unnſers Furſtlichen Spruchs und Brieffs, Erſtlich dyeweil Wir befinden daz *berumpte Wilkore gemeynenn* und *Landtleufftigen Rechten entkegen* auch den Rechten und elichen Erben Yres geburlichen *Mutterlichen Erbteyls* abbruchlich und unentvvantlich, ſo haben Wir ſolche Wilkore gantz und gar *abgethan, caſſirt* und *aufgehoben*, Abethun caſſiren und auffheben die hiermit und wollen, daſs des *Mutterteils* halben (und nicht alleyne hynfurder und Zukunfftiglich, Sunder auch von Fellen die ſich ytzund und in *Dreyen nechſt verſchienen* Jaren biſs her Datum diſer Unnſer Furſtlichen Ordenung begeben haben derhalben Wir Clageweyſs angeſucht wurdenn als Wir Uns des wol zu erinnern wiſſen) nachfolgende Weyſe und Maſſe gehaltenn ſolt werden, Nemlich daſs der ander *Man* am *Dritten teyl* der verſtorben Fravven Guter die ſie ſunſt ererbet adder an ſie komen, ſie weren *farende* adder *ligende*, Welche auch allezeit ſo ſich der Falh-begeben vvirt durch eynen *Rat* allenthalben eygentlich und trevvlich *inventirt*, vortzeychent und beſchriben ſollen vverden, nicht mehir dann den *halben teyll* haben ſoll, und dye *ander Helffte* angezceigter Gutter ſollen yren *Kyndern*, ab ſie die hat adder ſo nicht, alsden an yre nebſte *Freunde* nach rechtlicher

tollit caſſatque

altera tantum parte *uiduo* relicta.

cher Ordenunge und *Siptzall* fallen und kommen. Dye auch alsdann denſelbigen alſo gentzlich unvormyndert *aſſignirt gereicht* und *zugeſtellt*, ſollen werden, Alles treuwlich und ungeferlich. Zw *Vrkunde* mit Unnſern anhangenden *Inſigel* beſigelt, Geſcheen und geben zu Meyſſen Dinſtag - nach dem Sontag Miſericordias Domini - nach Criſti Unſſers Herrn Geburt tauſent funff hundert und Im Achtzehenden Jharen.

Miſniae 1518.

NVM. LV.

Churfurſt Iohann Friedrich zu Sachsen belehnet die von *Pappenheim* mit dem Schloſſe *Pappenheim* und dem Unter-Marſchall - Ampt. an. 1533.

Ioan. Frid. Saxoniae electoris

litterae *clienteläres* ſcriptae *Papenheimiorum* ſeniori.

Von *Gots Gnaden Wir* Iohans Fridrich *Hertzogk zu* sachssenn *und Churfurſt* &c. Bekennen fur Uns und Unnſer Erben, und *nachkomende* Hertzogen zcu Sachſſen, und thun kundt offentlich mit dieſen Brieff, allen die Inen ſehen oder horen leſsenn daſs Wir denn Edelnn Unſsern Lieben getrewen und *Rath Sebaſtian* als dem *Eldeſten* Ulrichenn Joachim Wolfen Heinrichen Burckartenn Criſtoffen, Jorg Criſtoffen Rudolffen, Wolf Ditterichen Tho-

Digitized by Google

Thomas Sigmunden unndt Haubtt, *gebruder* unnd *Vetternn*, alle von *Pappenheim*, des *heiligen* Romiſchen Reichs *Erbmarſchalhn*, unnd allen Iren *Erbenn* das Slos *Bappenheim*, mitt ſambtt dem *Untermarſchalih* Ambtt, mit allen Iren zugehorungen ſembtlich unnd ſonderlich ſo viel Ir jeden, nach Antzalh der *Sipſchafft* daran geburen magk, In aller maſchen ſie ſolchs zuvor, von Weylandtt dem Hochgebornen Furſten *Herrn Iohanſen* Hertzogen *zu Sachſſen* und Churfurſten &c. Unſern gnedigen Lieben Hern unnd *Vatern* ſeligs unnd Loblichs Gedechtnus *zu Lehen* gehabtt, redlich *herbrachtt*, beſeſſen genoſſenn, unnd gebrauchtt, zu einem rechtten *erblehenn*, gnedigklich gereichtt und gelichen *haben* mitt allem rechten, ſo Unns daran zu vorleihen geburtt reichenn unnd Leihen Inen ſolchs *hiemitt* Inn undt mitt Crafft ditzs Briefs, Alſo daſs ſie daſſelbig Slos *Pappenheim* mitt ſambtt dem *Under marſchalh Ambtt*, furder von Uns, Unſern Erben unnd Nachkomen, Hertzogen zu Sachſſen, doch von dem der unter Unſern Erben ader Nachkomen Hertzogen zu Sachſſen ein *Churfurst* ſein wirdett zu Lehenn *haben*, beſitzen, gebrauchen, Unndt zu ieder Zeitt wenn ſich der Falh nach dem Willen unnd Schickung Gottes des almechtigen an einem Churufurſten zu Sachſſen ader dem *Eldeſten* des Geſchlechts zu Bappen*heim* zutrefft, ſoll allwege der *Eldeſte*

in ſubfeudo Bambergenſis *ſubmareſchallatus*

von *Bappenheim*, nach dem Verſtorben die Lehen vonn Unns, und Unſſern Erbenn und Nachkomen in *geburlicher Friſt*, empfahenn, Unnd von den andern von *Bappenheim* als ſembtlichen mittbelehennten ein offen Gewaltt unnder Ir iedes *Sigel* ader *Petzſchafft* mitt ſonderlichem ausgedruckten Bevelh mitt bringenn und furlegen dergeſtaltt zu derſſelben ſembtlichen Belehnunge vonn der anndern allerwegen, auch *Lehens Aidtt* unnd pflicht thun, unnd in Ire *ſele ſchvverenn*, ob auch, die Zeitt, einner ader mehr von Pappenheim, auſſerhalb des Reichs und Deutzſchen Landtten zu Dinſt, unnd alſo nitt *beyhannden*, ader zu erlangen vveren, Sol der *Eldeſt* von *Bappenheim* In *Jar* unndt *Tag*, von demſelbenn ſo alſo auſſer Lands ſein, Iren *Gevvaltt* zu obangetzeigter *Lehenspflichtt* auch zvv ſich bringen unnd dieſſelbig pflichtt von Irenn vvegen Inmaſſen von den andern, auch leiſten, Alles getreulich unnd an geverde, Hierbey ſeindt gevveſt und getzeugen, Unſſer Rethe und lieben getreuenn, Hanns Edler von der *Plavvnitz*, Criſtoff von *Taubenheim* beide Ritter, Ditterich von *Starſchedelh* Unnſſer Hoffmarſchalh Daniel von *Feiltzſch* Evvalt von *Branndenſtein* zu Ranis, Gregorius *Brugk* Doctor Jorg von *Holda*, Hans *Spiegel* Chriſtian *Beyer* Unnſer *Cantzler*, Philips *Roſſenecker* Pleickhartt *Sindrier* alle

Testes.

Do-

Doctor, und ander mehr, Zu Urkund &c. und geben Zu *Weymar* an Dinſtagk nach dem Suntagk Anno 33. Datum *Vinariae* 1533.

NVM. LVI.

Churfurſt *Johann Friedrichs* zu Sachsen *Lehn-Brief* vor Graf Wolfen zu *Barby* und *Mulingen* uber Schloſs und Stadt *Barby* und deſſen Zugehörungen an. 1533.

Von *Gots Gnaden Wir* Johans Fridrich *Hertzogck zu Sachſſen und Churfürſt &c.* Bekennen fur Uns unnd Unnſer Erben, und thun kuntt gegen-meniglich daſs Wir dem Wolgebornnen *Wolfen* Graven und Herrn zu *Barbey* und *Mulingen* unnd ſeinen rechten *Leibs Lehens Erben*, dieſe hernach geſchrieben Slos Stadt, Dorfer Zins unnd Guter, ſo von Unns und Unnſerm *Churfurstenthumb zu Sachſſen* zu lehen ruren, Nemlich das Slos und die Stadt-*Barbey* mitt oberen und niedern gerichten, uber Hals und Handtt mitt Lehen, Zinſſen, Renntten unnd Dinſten ſambtt der *Fehre zu Barbey*, mitt Waſſern Weidenn Viſchereyen, Wieſsvvachs, mitt Floſſenn, *Schieffen*, und *Kanen Zollen* unnd *Glaitten*, uff der Elben *Holtzern*, *Jagten* unnd allen *Herligkeitten* und nach-

Ioan. Frider. Saxoniae elector,

Comitem de Barby & Mulingen

inueſtit inauguratque

folgenden *Dorffern*, Item *Werkoletzke*, *Tornip*, *Pommolte* mitt Obern und Niedern Gerichten, Dinſten Lehen, Zinſenn, und aller Gerechtigkeitt darzu nach vorzeichente *vvuſte Dorffſtetten* unnd *Marckenn*, *Wiſſeldolfes*, *Kolfeſs*, *Otz*, *Czorz*, *Rotz*, *Trebnitz*, *Gonenitz*, *Fulgvvitz*, *Folgelin*, *Sabavv*, *Worſſe*, *Luckentzitz*, *Groſſenntzitz*, *Loſſen*, *Kartzdeſſen*, *Diſslingen*, *Krotzen*, *Mulckrene*, *Ciprenen*, *Trebavv*, *Wulbick*, *Pichrode*, *Duſſen*, *Iritz*, *Potlene*, *Botmerſsleben*, *Gortz*, *Dirbergen*, *Menntz*, *Mortz*, *Litzene die Kling genantt*, *Schvvolitz*, *Item das gros Dorff gnantt mitt allen Herligkeiten* unnd Gerechtigkeiten, nichts ausgeſchloſſenn, Item einen *vviſſenn fleck* gnantt die *Grenerders vviſſenn*, Item das *Niderlandt* das *vvuſt Slos Zum Hagenn* mit der *Dorffſtet Holtz* und *Feldt* Waſſern und Weyden, Viesſchereyen, Ufern, unnd Nieder Gerichten, mitt aller *Herrligkeitt* nichts ausgenomen ſambt *den Zollen* darvor auf der *Elbe*, mitt ſeiner Zugehorung, und mitt Gerichtt, und allem rechten ſambt dem *Zoll* auf der *Elbe*, den Erfurder den von *VVorle* Zu vorleihen hatt, Item dem Zoll beneben dem *Tirberde* auf der *Elbe* vvelcher hievor den von *Koten* gevveſt iſt, unnd denn *Kotzin* im *Holtz* zu *Ackenn*, Item das Slos *VValter Neünburgk* ſambt dem Dorff mitt Gerichten Oberſten und Niederſten, Lehen, Zinſſen, Dinſten, Viſchereyen, Holtzen, Jag-

cum regalibus

urbibus, caſtris, villis,

prædiis, fundis,

Digitized by Google

Jagten, und den beſatzten Dorffern, Item, *Komeritz*, *Boley*, *Oſſatz* unndt *groſſen Lubitz* mit Gerichten und Rechtenn, Lehenn Zinſſen, Dinſten und aller Gerechtigkeit, Item die wüſten Dorffſtett, *Poppendorff* und *Trebnitz* mit aller Gerechtigkeitt, Item das *Schultzenthum* zur *Nutt*, Item genſeit der *Sall*, den Ufer, ſambt der Fehre, Zu *Litzene* mitt Zolh *Glaitt*, und *Viſchereyen* auf der Salh, darzu die *Fehre* gennſeit der Elbe, zu *Walter-Neünburgk* uf der Elbe mitt dem Ufer ſambt dem *Zolh* und *Gleitt*, Auch nach beſtimbte Gutter, welche obgedachter Graf *Wolff* vonn *Barbey* furder als *Affter Lehen* Zu verleihenn hatt nemlich den Zehendtt zu Meiſenborch, den Zehendtt zu *Ammeſsleben*, iuribus, den Zehendtt uber Funff und Zwantzigk cenſibus, Hufen zu *Sattersleben* Acht und Zwantzig Scheffel Winter Korn und acht Scheffel Waiſſen, acht ſcheffel Rocken und acht Scheffel Hafer daſelbſt, Item Dritthalb Wiſpel Zehendtt, zu groſſen Radenſsleben, und ein Hufen Landes, Item den Zehendtt zu Saldorff vor dem alten Dorf, vor Alsleben, vor Magdeburg funfft halb Hufen Landes zu *Rotelſtorff* unnd *Seroſtorf*, Item drey und dreyſſigk ſchillings pfennig an vier Hufen und Hefe, Zu *Schvvaneberg*, Zwo Hufen, zu Domerſsleben, Item funf Hufen Landt einen Hofe zu *Dodeleben*, unndtt Neuendorff darbey, Item vier Hufen und vier

Hefe zu *Nidern Dodeleben*, neun Hufen und ſieben Virtel Landes, funftzehen Hoff und *Werden* zu *Radennſsleb*, dartzu funftzehen ſchilling pfenning zu *Gerinſsleben*, funff Hufen Landes zu *Fulmersdorff*, Ain Hufen Landes zu *Gnatz*, ander halb Hufen Lannds zu *Potlene*, Item die Rauch Hüner Im *Altendorff*, vor *Alsleben*, Acht Hufen zu *Molvvede* Item das Dorf *Zetza* mit aller Zugehorung drey Hofe vier Hufen zu *Woſevvitz*, die *Mull geholtz*, mitt Zinſen, Gerichten, und zu gehorungen zu *Woſſevviz* unnd *Brizene*, Item Im Feldtt und Dorff zu Boſedavv, Gericht und Recht uber *Hals* und *Handtt*, mitt Eckern Wieſen Werdern, Gehultzen und Zugehorungen auch funfzehen Hufen, vier Morgen Lands, und ſieben Hofe daſelbſt, Zu Serbitz funf Hufen Zvven Hofe, drey Marck Gelts daſſelbſt, vonn Eckern drey pfundtt acht ſchilling Herremeſſen pfenning, Ein Marck verdt halben Vierding und drey quintt daſelbs, Item zu *Kanene* einen *Sattelhof funnfthalb Hufenn*, frey, funf Wieſen Zween Kolgarten Widen vor dem Dorf, ein halb Marck Gelts, an Zvveien Hufen daſſelbs, Zvvenn ſchilling groſchen, Sechzehendtt halbenn groſchen den Fleiſchtzehendtt, von ſechs Höfen, einen ſchmalen *Vierding*, und einen Hoff, Item zu Wenigen *Kanevve* einen Hoff anderthalben Baum Garten unnd Zwo Hufen Landes, Ein Hof unnd ein halbe Hufenn, zu Deutſchen-

In locis diverſis,

Kanene Sattlehoff

thalb

thalh, Item ſechs Wiſpel Korn, einen Vierdertheil, und drey Hof zu Altenn *Wedigen*, unnd *Schlemvvenitz*, vier Hufen Landes und einenn Hof, zu *Borne*, Item ein Marck gelts ein Lott unnd *Zvvo* Hufenn Lands zu *Rodenfortt*, zwo Hufen Lanndes zu *Laderſtett*, Item Siebenzehendtt halb *Hufen* Landes zu *Schlamvvitz*, eilffthalb Wiſpel Korn viertzehen Hufen Landes, eilf Hof am *Bude* und zwey pfundt *Gr*efen pfenning zu Nickelde undt Kockerde, Item zwo Hufen Lands zu Haldensleben, Item funfthalben Gulden, auf dritthalb Hufen Lanndes zu *Unſenborch*, Sechtzehen ſchillinge *Maigdeburgiſch pfenning*, unnd ein Huf zu *Ackendorff*, und *Atzendorf*, Item zehen *H*ufen Landes zu *Eyckendorff*, Item zu *Eigersdorff* dreiſſigk ſchilling pfennig funftzehen *H*uner drey *H*ufen Lanndes, ein Virtel vier *H*of und ein *H*auſs, Item funf *Marck Brandenburgiſch* ſilber zum groſſen *ſaltz*, Zehenn Marck im Gerichtt, Zehen *ſchvvartze Marck* funf Stuck Saltz, funff Marck Geldes, aus der *Vogtey*, funf Marck auf dem *Radthauſs*, vier *pfundtt greſſen pfennig* im Gerichtt Unnd von *H*auſs doſelbſt, mit Lehen und Zinſen, Anndertthalb Hufe Lands ein Virtel zu *Freſſe*, ein Hufen Lands zu *Droſchvvitz*, Item - Zvvenn unnd dreiſſigk ſchilling Magdeburgiſche pfenning zu *Glinen* Achtzehen ſchilling pfenning Mageburgiſch zu *Stöfferitz*, ein Huff Lanndes zu Bornſtett, ſechs

Schvvartze Marck.

Greſſen Pfennig.

Digitized by Google

ſechs ſchilling pfenning zu *Rellingenn*, ein halb *Hufen* Lands Zu *Mocheln* bey Glot, Item ſechſthalb *Hufen* Landes ein Viertel ſechs *Hoff* Zwantzig ſcheffel Rocken und funff ſchilling pfenninge vor *Kobben* ein vier mitel Landes Zu *Grilbone* acht unnd Zwantzig ſchilling zu *Zeutz*, Item ſechs *Hufen Landes*, Zwelff morgen pfleggutt, und drey und zwantzigk Malefelt, zu *Brunibi* viertzehenn *Hufen Landes*, zu *Joſar*, ein *Huf Landes*, zu *Hondorff* Zwo *Hufen Lanndes*, zu *Blott* bey *Brunibi*, ein *Hufen Landes* zu *Gentz*, ein halb *Hufen Landes* zu *Trogavv*, Item Zwo *Hufen Landes* zu *Calavv* funff Morgen *Landes* zu *Pappendorf* anderthalb Nortthauſſiſche Marck an *Hinſſen*, an *Landen* und ein halb *Huf Landes* zu *Nienſtett* vor Kalbe, Item funf ſchock Geltes zu *Svvartz*, Zehen *Hoff* viert halben Virding Zvvey *Kannellen* und ſechs morgen *Lanndes*, zu Domelutz, ein halb *Huf Landes* zu *Kunitz* Item einen Weingartten vor *Alsleben* Sechs *Hufen Lands*, auf *Godinger* Marck, Item Neun *Hufen Landes* vor *Stasfurt*, Zvvo *Hufen Landes* zu *Wolmersdorf*, ein halb *Huf Landes* zu *Flachavv*, Item den Zehenden zu *Anderslebenn* ein Gartten Zvvenn und viertzigk *Hofen* Zu Wodegaſt bey *Gramſtorff*, ein *Huf Lanndes* bey *Flobeck*, Item *Hilgenndorf* unnd Weygerfelt, mitt allen Gerichtenn unndtt Rechtt, Item *Hilber-*

berſtorff die *H*oltzmarck, Item Zu *Hillirgenthal* ein Muhl, ſechs *H*of und Zvvo *H*ufen *L*andes, Item das Dorf un *Kiſtall* groſs Ecker und vvaz darzu gehortt, unnd den *Steinbergk* ſechs *H*ufen *L*anndes Zu *Dobrochen*, Item ein *pfan Solen* Zu *Ramelsbergk* Zvvenn *H*ofe zu *Wenigenſtorf*, Item die *hagelte* bey *Boynvveck*, einen Werder Zvvuſchen Monchen *Neunburgk* und *Kalb* genantt der *Silber-Werder*, Zvven *H*oltz Fleck im *H*oltz zu *Agken*, Item die *Kirchen-Leben* Zu groſſen *Boyendorf*, Zu *Salen* Boyendorff, und zu *Boſſelavv*, *Egerſtorff* und *Bomelten*, mit allenn Iren eren, nutzen Wirden Freiheitten, Renttenn, Fellen, Zinſen, Zollen, Glaitten, Jagtten, Gerichten Oberſten und Niederſten, Fronen Dinſten zu und eingehorungen nichts davon ausgeſchloſſen, ſondern in allermaſſen, obgenanter Graf *Wolff*, unnd der auch Wohlgebornn Unſer *lieber getreuer* Balthaſar Graf und Her Zu *Barbey* unnd *Mulingen* ſein Bruder ſolche oben angetzeigte *Slos ſtatt Dorffer Zins* unndtt guter vonn vveylandt dem *H*ochgebornen Furſten *Herrn Johannſen Her*tzogen Zu Sachſen und Churfurſten, Unnſern gnedigen lieben *Hern* und *Vatern* ſeligs unnd loblichs Gedechtniüs, Zu *Lehenn* Innen gehabtt beſeſſenn, genoſſen, gebraucht, redlich herbrachtt unnd Graf Wolff ehegnanten Graf Balthaſarn ſeinen Bruder, Inhalts unnd nach Beſagung

Solen zu Ramelsberg.

gung eines *gotlichen Vortrags*, vvelcher durch den Hochgebornnen Unſern liebenn Oheimen Furſt Wolffen von *Anhaltt*, dervvegen zvvuſchen Ihnen *aufgerichtt*, unnd Unns furgetragenn, des Datum *heldet zu Zerbſt* nach Chriſti Unnſers lieben Hern Geburtt *funfzehennhundert* und Im *drey* und *dreyſſigsten* Jar, Dinſtags nach Cantate gentzlich abgelegtt und ſolche Slos Statt, Zins und Gutter an ſich und ſein *L*eibsLehns Erben allein brachtt hatt, vvelcher numals dem *Lehen* ſo Uns, als Churfurſten zu Sachſſen daran zu vorleihen zu ſtehen, *Volg gethan*, zu rechtem *Mann-Lehenn* gereicht und geliehen, mit allen rechte ſo wir daran zu vorleihen haben, Reichen und leihen gegenvvertiglich In und mit crafft dits *Briefs*, Alſo daſs Graf VVolf vonn *Barbey* ſolche obberurte Slos, ſtatt, Zins und guter - mit obangezeigten Iren zu undtt eingehorungen Furtt mehr von Uns, unnd Unſern erben als Churfurſten zu Sachſſen, zu Man *L*ehen *Innehaben*, *beſitzen*, *genieſſen*, *gebrauchen*, die auch vvie ſich geburtt *vordienen*, und dem *L*ehen vvie offt dit Zufalle komen *rechte Volg thun*, und ſich ſonſt davon halten ſollen, als ſolcher *Man Lehen* Gutter alt Herkomen rechtt undtt Gevvonheitt iſt. VVir haben auch auf Underthenigk Bit, ehegnants Graf VVolfen Graf Balthaſarn vonn *Barbey* ſeinen Bruder und deſſelbigen *L*eibs *L*ehens Erben, ſembt-

Pacta 1533.

Lehen verdienen.

ſembtlich *mitt Ime belehentt*, Und belehen ſie hiemitt *zuſambtt* beſcheidenlich alſo, begebe ſich nach dem *W*illen des Almechtigen Gottes, daſs Graff *VV*olff todes halbenn abgehenn und rechte *Leibs Lehns Erbenn* hinder Ime nitt laſſen vvurden, alsdenn und ehr nit - ſolltenn dy vorbeſtimbten *Slos Stadt Zins* und *Gutter*, mit Iren zu unnd eingehorungen, an denſſelbenn Graff Balthaſarn von Barbey und ſeine Leibs Lehenns Erben komen und gefallen, die ſich furder mitt empfahung der *L*ehen Vordienſt und ſonſt davon halten ſollen vvie ſich ſolchs aigent und geburtt, alles treulich und ungeverlich, Hiebey ſeind gevveſt und Teſtes.
getzeügen, Unſſer *Rethe* und liebenn getreüen Criſtof von *Taubenheim* Ritter Gregori B*ruck*, Criſtian Be*yer* Unnſer Cantzler beide Doctor, Ditterich von *Starſchedel* Unſer Hoffmarſchalh Hanns von *Taubenheim* Vnnſſer Landt Rendtmeiſter Hans *Spiegel*, und ander mehr &c. und geben zu *VVeymar M*ontags nach Vinariae
Alexii Anno 33. 1533.

NVM.

NVM. LVII.

Graf *Ulrichs* von REGENSTEIN Schreiben an Hertzog *Rudolfen* zu SACHSEN, worinne Er demſelben erſuchet, daſs Er Ihn mit der *Stein-Mühle* zu *Quedlinburg* briefflich *belehnen* wolle, ſo lange biſs Er ſelbſt in *Perſohn* die Lehen empfangeu könnte, und woran Er voriezund verhindert würde, an. 1410.

VLRICVS C. de REGENSTEIN

WIr OLRICH *von Gots Gnaden, Grave Zu* REGENSTEIN, bekennen vor Vns und Vnſern Erben offenbar mit dieſem Briefe alle den ihn ſehen und hören leſen, daſs *VVir* die *Leken* haben in der *Steinmühlen* Zu *Quedlingborch* ausvvendig der *Mauren* daſelbs gelegen, von dem *Hochgeborn* Furſten und *Herrn Herrn* RVDOLFFE, *Hertzogen* Zu SACHSEN, unſern gnedigen *Herrn*, und von ſeiner *Herſchaft zu Sachſſen*, und ſelbe Güter von *Rechte* von ihm empfangen ſollen, und nun hat ſich Vnſer *Ding* alſo gemack, daſs vvir unbericht ſeyn, und von andern Geſcheffte vvegen zu euch ergenanter *lieber Herre* nicht *kommen*, und dieſelbigen Guter zu *Lehn empfangen* mögen, darum bitten vvir

ſubmiſſe requirit a SAXONIAE Duce

ut *abſentem inueſtire* uelit *Feudo Molendini*

vvir euch ergenannter *lieber Herre*, daſs ihr Vns die *vorgenannte Lehn* an der *Stein-* *mühlen zu Quedlingborch* leihen und brieflich thun vvollet, In allermaſſe als oft vvir die mündlichen von euch izund *empfangen*, und alſobalde, daſs vvir zu euch ſelber kommen mögen, ſo vvollen vvir die *Lehen* über die ergnante *Steinmühle* mit gevvöhnlichen *Huldungen* von Euer Gnaden empfahen, als einem *Manne* ſeine Güter von ſeinem Herrn geburen zu *nehmen*, und entpfahn. *Mit Urkunde* dieſes *Briefes verſiegelt* mit Vnſern anhengenden *Inſiegel*, *Geben* nach Gotes Geburt *Viertzehen hundert Jar*, darnach, in dem *Zehenden* Jahre des Sonntages nach Philippi & Jacobi der heiligen Apoſteln.

impedimentum, in *perſona* ſuſcipere *feudum*, uti debeat.

Datum 1410.

NVM. LVIII.

Vertrag zwiſchen Fr. Annen Abtiſſin zu QVEDLINBVRG eines, dann Hertzog Georgen zu Sachſen, als *Erb-Vogt* daſelbſt, andern, wie Rath, Gemeinde und *Stadt Quedlinburg* dritten Theils, uber verſchiedene zeithero unter ihnen geweſene Streitigkeiten errichtet, an. 1535.

T　　*Von*

Digitized by Google

Georgii Saxoniae D. conuentio initа cum Quedlenburgensi abbatiſſa, & ciuitate *Quedlenburg.* Super 1) Decimis uini

Von Gots Gnaden Wir Georg *Hertzog zu Sachſſen*, Landgraf in Doringen und Marggraf zu Meiſſen &c. bekennen und thuen kundt, nachdem und als ſich zwuſchen der Hochwurdigen Wolgebornen und Edelen Unſerer beſunderer lieben *Freundin Fravven Annen* des freyen Wertlichen Stiffts zu Quedelnburg Ebtiſſinn geborne Greffin von *Stolberg &c.* an eynem Unſerer *Erbvoyetien* doſelbſt andrem und den *Ratt* und Gemeyne der Stat *Quedelnburg* dritten theill mancherley Irrung und Gebrechen gehalten, *Erſtlich* des *Wein Zehenden* oder *Zinſes* halben ſo von den Winpergen die nach vermuge des hievor aufgerichteten Vortrags umb *Quedlenburg*, gepawet ſeint ader noch *gapavvet* vverden gefallen wirdet, vveme derſelbige ſampt den *Lehen* gedachten perge zuſtendig, zum *andern* der *Erbgericht* halben im Felde auſſerhalb der Stadt Quedelnburg und Weſendorff,

2) iurisdictione.

zum *dritten* der *Buſſe* halben ſo in der Stadt von den Fellen in die *Erbgericht* gehorig auch von Ungehorſam gefallen,

3) mulcta.

Zum *vierden* von vvegen der *Hulff* uber liegende und ſtehende Gutter in der Stadt und des *Hulff Geldes* ſo darvon gefellet,

4) exemptione *Hulf-Geldes.*

Zum *funfften* daſs ſich benantter Ratt ane Vorvviſſen Unſer Frundin der Ebtiſchin zu Quedlingburg annmaſſen ſoldte, an vvegen *Weide* und *trifften zu pavven* und ordenung zu machen, Zum

5) Weide und Trifften.

Jech-

ſechſten von vvegen des *Bravvens* und Einlegung frem des *Byrs*, des ſich die Einvvoner yn *Weſſendorff* etlicher mas zur *Nevverunge* underſtehen ſolden, Zum *ſiebenden* undt letzten von vvegen des *dritten* pfennigs ſo der *Ebtiſchenn* zu Quedelburg von den Burgern alhier zum *Abzuge hat haben* vvollen, daſs vvir dieſelbigen durch den Wolgebornen und Edeln Unſere Rethe und Herrn zu *Reinſtein* und *Blanckenberg* und Herr Melchior zu *Oſſa* beder Recht Doctorn Chriſtoff von *Ebleben* Amptmann zu Weyſſenfels und Wolffen von *Niſmitz* ſo wir die Zceit kegen *Quedelburg* verordent, Alſo haben entſchieden und vortragen laſſen *Erſtlich* ſall aller Zcehende ader Zinſe ſo von den *Weinpergen* gefallen vvirdet Unſerer *Erbvoytin* die *Helffte*, die ander Helffte aber der Ebtiſchin von Quendelingborg zuſtendig ſein, die *Lehn* aber ſollen yhr Lieb und Wyr zugleich thun aber thun laſſen, Zum *andern* ſollen die *Erbgericht* auſſerhalb der Stadt Quidelingborg und dem Weſſendorff Unſerer *Erbvoytey* alleine zuſtendig ſein und bleiben, darinnen auch das Stifft Quidelingburg hinfhure Uns aber derſelbigen bevehln haber ghar keinen einhalt thuen ſall. Zum *dritten* ſollen alle buſſen ſo von *Brau blan* und anderen *Fellen* zu den *Erbgerichtn* in der Stadt gehorig, dergleichen von Ubertrettung der auffgerichten *Ordenunge des Bravvens* und *Kornhauſs* gefallen

6) cereviſia.
7) iure detractus.
conciliatoribus pacis
1) de Reinſtein,
2) de Oſſa,
3) Ebleben,
4) Niſmiz,
primum.
ſecundum,
tertium.

len, die Helfft *der Ebtiſchen* von Quideling-burg, die andere Helfft dem *Radt* daſelbſt volgen, vvas aber ſunſten von anderm Ungehorſam ſo die Burger dem Radt leiſten vvurden zur Buſs oder Straff einpracht vvirdet das ſoll dem Ratt alleine zuſtendig ſein, Zum *vierden* ſall der *Ebtiſchin* Richter in der Stadt um *Schulde* und ſulde zu bevveglichen und unbevveglichen Gutternn zu helffen und das *Hulff Gelt* darvon zu nehmen macht haben, Es ſollen auch *Schuldtſachen* von Irer *Liebden Gerichte* ahne Vorhindernng des *Raths* aber *Stadt Voyts* gerechtfertigt vverden aber in andern Fellen auſſer halb *Schuld* halben und ſachen ſal der *Stadt Voyt* zu Heüſern und *ſtehenden Guthern* in der Stadt alleine *Hulff thuen*, und *Hulff Gelt* nemen, Es ſall auch hinfurder ein *Stadt Vogt* der *Ebtiſchin* von *Quidelinburg* gepürliche *pflicht thuen* in allermas ſolchs hievorer die *Stadt Vogtey* an Ratt kommen ublich gevveſt. *Zum funfften* ſal der Radt zu Quidelnburg hinfurder kein *pavv* thun an Wegen *trifften Weiden* und andern auch keine neue - Ordenung auffrichten ahm Vorvviſſen und nachlaſſen der Ebtiſchin ſundern ſich in deme der Vorſchreibung ſo genanter Radt der vvegen vorgangner Zceit von ſich gegeben gennes haltenn, und vvirdet ahne Zvveiffel yr Liebde In dem vvaz gemeynen Nutz zu Furderunge reichen mag uff Untherdeniges Anlangen yrer Underthanen ſich un-

quartum. quintum.

vor-

vorhinderlich und gnediglich erzceigen. Zum *ſechſten* ſollen die Einvvoner Inn *Weſ-* ſextum.
ſendorff Gaſten Byr zu pravven und Kandel vveiſs und nicht bey groſſen odder kleinen Feſſern zu verkauffen Macht haben, dergleichen ſollen ſie ſich hinfurder *frembde Byr* einzulegen aber zu *ſchencken* enthalten, und vvaz auff *Karren* wie zuvor geſcheen *verzapt vvirdet*, So mugen ſie auch auf die *vier Feſt*, *als Oſtern Pfingsten Weinnachten* und den *Jarmargkt* auff ein Itzlich Feſt Itzt gemelt *drey Fas fremdes Byrs* und mehr nicht einlegen, und ſo ſulchs uberſchritten wurden, wil die *Ebtiſchin* auff anzceige des Rats ſolchs gepurlicher Weiſe Straffen und furder furkommen. Zum *ſiebenden* den *dritten* ſeptimum.
Pfennig belangende denſelbigen ſollen die Einwoner der Stadt Quidelnburg, wann ſie ſich aber Ire *Gutther* wurden vvegvvenden zu geben *unvorpflicht* ſein. *W*enn ſich hie aber ein Erbe vorledigt, welchs einem Fremden auſſerhalb des Stifts geſeſſen zuſtendig und derſelbige vvolſe ſolche ererbte Gutter auſſem Stifft vvenden, doran ſall der *Ebtiſchin* vvie ſolchs ym *Brauch* biſsher gehalden der *dritte Pfennig* Unvvegerlich folgen, und ſollen alſo dieſe geprechen allenthalben durch dieſen *V*ortrag *entlich* und *gruntlich entſcheiden* ſein, und bleiben trevvlich und ane Geferden, zu Urkundt haben vvir und neben Uns die Ebtiſchin Unſere Inſigel vviſſentlich laſſen anhangen und geſcheen Datum
zu *Quidelnburg* Suntags nach Galli nach der Quedlen-
Geburt Chriſti der vvenigern Zcall im 35. burg.
Jhare. 1535.

LIB. III.
MVTATIONES SECVLI XVII. *IN RE* SILESIORVM ECCLESIASTICA ET PVBLICA ET CIVILI

AVTORE ORTHODOXOTATO.

Prologus. SOluimus *ſeculum decimum ſeptimum*. Hoc multis mutationibus in mundo obnoxium fuit & confirmauit ueritatem Prouerbii:

Tempora mutantur & nos mutamur in illis.

Permagnae *mutationes* hoc tempore in omnibus Imperii Regnisque factae ſunt. Solam *Patriam* meam proponam & paucis tangam commutata in *Religionis* & *Regionis* ſtatu. Haec meditatio praecipue Chriſtianos decet, qui his perpetuis uiciſſitudinibus abſtrahuntur a terreſtribus quia influxa & animus ducitur ad appetendum Deum quem nulla variatio tenet, qui ſemper manet idem ac cœleſtem Patriam cuius beatus ſtatus immutatus in perpetuum manet.

CA-

Digitized by Google

CAPVT PRIVS.

De permutato ſtatu RELIGIONIS.

HOc ſeculo incipiente undique locõrum per uniuerſam SILESIAM una cum *Romano Catholica Euangelica Lutherana* Religio florebat.

Initio Seculi XVII. cum *Pontificia* florebat una religio *Lutherana*.

Irrepebat etiam ſic dicta *Reformata* Religio a praecipuo Doctore *Geneuenſi, Iohanne* CALVINO, *Caluiniana* appellata. Equidem illa iam praeterito ſeculo Aſſeclas ſuas habuerat in SILESIA. Intererant uero ſemper Cultui Diuino publico *Lutheranorum*, Epiſcopus & Clerici quoque omni ope nitebantur ne publicum exercitium permitteretur praeſertim cum *Joachimus* BERGIVS Dominus *Herrendorfii* & *Kladeni* aliique in *Glogouienſi* Principatu haec ſuſcipere cœpiſſent. Sed hoc ſeculo creſcebat & nil efficiebat D. *Salomon* GESNERVS *VVittebergenſis* admonitione fideli, ut uocat Scriptum ad Populares ſuos (erat enim *Boleslauienſis*) ut omni ſtudio cauerent errorem irrumpentem *Caluiniſtarum* & *Sacramentariorum*, quae A. 1601. edita Ducis BREGENSIS *Iohannis Georgii* relictae Viduae *Annae* natae Duci VVVRTEBERGENSI dedicabatur. Aula enim BREGENSIS hoc incitabatur ad publicationem Decreti Ducis *Ioachimi Friderici* cuius poſtea mentionem faciemus. Igitur inſtitutionem &

Irrepebat etiam *Reformata*.

GESNERI ſcriptum contra *Reformatos* & *Sacramentarios*.

I 4 de-

Status I. Reformatae Religionis in *Silesia.* Ecclesia *Reformatorum* pressa. Lis inanis mota: an *Reformati* ſint capaces *pacis Religionis.*

deletionem *Reformatae* Religionis in Silesia primum commemorabimus.

Equidem ante impetratas literas Maieſtatis *Reformatis* ne hiſcere quidem licebat Epiſcopo una cum Clericis attendente, ne ulla alia niſi in *pace Religionis* indulta Religio in Silesia ſubreperet. Quia ergo *Lutherani Reformatos* a conſortio ſuo eeludebant, uehementius contendebatur, *an eſſent capaces pacis Religionis* qua permiſſum exercitium *Euangelicae* Religionis in Silesia niteretur. Ideo cogebantur accommodare ſe in Silesia ad uſitatum Exercitium Religionis, quod ad publica ſacra Diuina attinebat. Quamuis ipſi in Doctrina alias opiniones haberent aſſererentque.

Imp. Rudolphi II. *Litterae Maieſtatis* in fauorem *Reformatorum.*

Litteris uero *Maieſtatis* ab *Imperatore* Rudolpho II. *Silesiae* impertitis, in quibus non ſolum *Conſiſtoria* hactenus habita Principum ac Ordinum confirmabantur; ſed quoque Principatibus hereditariis inſtitutio *Conſiſtorii* indulgebatur, in lucem prodibat A. 1613. *Oppenheimii* ſcriptum quoddam ſub *Titulo* hoc: An die Durchlauchtige Hochgebohrne Fürſten und Herren auch VVohlgeborne gnädige Frei-und Baner-Herren an die Edlen, Geſtrengen und VVohlbenahmbten von der Ritterſchaft und Adelſchafft auch an die Edeln Geſtrengen und Hochvveiſen Hauptmann und Rath-Herren und Herrl. Gemeine der *Stadt* Breslav: auch die andern

Ehr-

Ehr- und Veſten VVohlvveiſen und Nahmhafften Herren von Räthen und Städten und alle Chriſtliche Gemeinen in der Röm. Kayſerl. Maieſtät Erb-Für-ſtenthümern und endlich alle und iede des *Landes* Schlesien Löblichen Land-Stände, demüthige ſehnliche und fle-hentliche Supplication der biſs anhero verdruckten und unvollkommenen *Re-formirten* Evangeliſchen Kirchen JESV CHRISTI im Lande Schlesien umb Chriſtliche Rechte reine Evangeliſche und vollkommene Reformation in der Lehr und Ceremonien durch Anſtellung der von der Römiſchen Kayſerlichen Majeſtätt neulich zugelaſſenen general und ſpecial aber und in der Erb-Fürſten-thumer Evangel. Conſiſtorien Chriſtl. Gemeinet unpartheyiſch geſteller, zu ge-meinem Nutze publiciret, von etlichen Liebhabern des Vaterlandes SCHLESIENS und des groſſen Heiles das ihm aus ſol-cher Reformation entſtehen möchte. Quod ſcripto impugnaverunt D. *Wolfgan-gius* Mamphrasivs *Superintendens Wurtzenſis*, quo quondam cum D. *Ægidio* Hvnnio Fri-dericvs IV. *Lignicenſis* uſus erat in Liti-bus *Crentzheimicis*, & alius qui ſe *Fride-ricum* Wernervm *Fridebergenſem* ex *Sileſia* nominat, & M. *Martinus* Fechnervs *Pa-rochus Neukirchii* prope *Goldbergam*. Im-primis vero *Reformati* in agmen fluere videbantur Regimine poſt obitum *Cæſaris*

quod impugnaverunt *Wolfg.* Mamphrasivs, *Superintendens Wurtzenſis*, *Frid.* Wernervs *Mart.* Fechnervs.

Eccleſia *Reformata* mira capit incrementa Rege *Bohemiae* electô FRIDERICO V. Electore,

MATTHIÆ A. 1619. commutato, & rege *Bohemiae* electo *Reformatae Religionis* addicto capite FRIDERICO V. *Electore & Palatino ad Rhenum.* Certe ſi huius regnum diutius duraſſet *Reformati* non ſolum *Romano-Catholicos*, ſed quoque *Lutheranos* ſupprimere cœpiſſent. Quippe *Vratislauiae* nouus Rex praeſens A. 1620. *Litteras Maieſtatis* liberum exercitium *Reformatae Religionis* continentes impertiebat, & iubebatur *Reformatus Supremus Praefectus & Senatus* reip. locum quendam ad Structuram Templi Scholaeque cedere, interim ſacra peragebant ritu ſuo in Caſtro Regio, quibus multi illuſtres & Eruditi ex *Vratislauienſi* Ciuitate, qui hactenus *Lutheranorum Religioni* addicti erant, intererant, & erat concionator eorum *Bartholomaeus* NIGRINVS.

Barth. NIGRINVS

Permulti aſſeclae erant quod *Lutherani* ciues aegre ferebant & ideo Senatum adibant atque urgebant ut precibus inſtaret apud Regem ut amouerentur illae nouitates. Sed poſt praelium infelix in *monte albo* FRIDERICVS fuga *Vratislauiam* ueniens ipſe dimittebat *Nigrinum* & ita ceſſabat publicum exercitium *Reformatae Religionis Vratislauiae.*

poſt praelium in *monte albo* dimittitur.

Status Rel. *Ref.* ſub IOACH. FRID. *Bregenſi* Principe *Laur.* CIRCLERVS ob

Diſpoſita erat ad hanc opinionem Domus Principum BREGENSIVM ſub Regimine IOACHIMI FRIDERICI *Praepoſiti Magdeburgenſis. Hic* Praeceptorem habuerat *Laurentium* CIRCLERVM *Rectorem Gymnaſii Bregenſis.* Quem uero pater eius Dux GEORGIVS II. ob doctrinam

ſtrinam *Caluiniſmi* dimiſerat. Poſtea uxorem habebat Principis *Anhaltini* IOACHIMI ERNESTI qui Principatus ſui Eccleſias ſecundum *ritum Eccleſiaſticum Gallicum* reformauit, Filiam ANNAM MARIAM. In aula illa uiuebat *VVenceslaus* ZEDLICIVS poſtea Praefectus *Lignicenſis* & filiorum Contutor factus, *Iohannes* NOSTITIVS ex Domo *Noës* Praefectus *VVolauienſis* factus, & Fratres SEHNICII omnes *Reformatae Religioni* addicti. *Hi* perſuadebant Duci ut publicaret Decretum A. 1601. miſſum ad Sacerdotes Principatus in quo interdicebatur eis uſus Elenchi contra ſic dictas *Caluiniſtas*. Dux mortem obibat A. 1602. Die 25. Martii & relinquebat Filios duos IOHANNEM CHRISTIANVM ac GEORGIVM RVDOLPHVM qui cum pubertatis annos attigiſſent, partiebantur relictos Principatus & accipiebat Dux IOHANNES CHRISTIANVS Ducatum *Bregenſem*, GEORGIVS RVDOLPHVS vero *Lignicenſem* ac *VVolauienſem*. Dux IOHANNES CHRISTIANVS in matrimonium ducebat Principem *Brandenburgicam* DOROTHEAM SIBYLLAM. Igitur cum illa aula *Reformatae Religioni* accederet, huius exemplo *Bregae* idem fiebat cui inſeruiebat tunc temporis Eccleſiaſtes Aulicus. *Iohannes* NEOMENIVS. Et hoc modo *ἀγρο-κλασία Bregae* introducebatur & hic ritus Eccleſiaſticus peragebatur in Templis Aulicis *Bregae Olauiaeque* usque dum obitu Ducis GEORGII VVILHELMI A. 1675. ſtirps Prin-

doctrinam *Caluiniſmi* olim dimiſſus.

Prohibitio uſus elenchi contra *Caluiniſtas*

Status Rel. *Ref.* ſub Io. CHRISTIANO, Princ. *Breg.*

ἀγρο-κλασία Bregae introducitur *Olauiaeque.*

Principum extingueretur. Tunc in ſequenti anno exequiis funebribus Principis peractis Templum arcis *Bregenſis* a *Romano-Catholicis* occludebatur. Et poſtea Exercitium *Reformatae Religionis Bregae* interdicebatur. Ideo Religio in arce *Olauienſi* (quae uiduae matris Dotalitia erat) tamdiu exercebatur dum Vidua Ducis *Chriſtiani* LVDOVICA uiueret, poſt eius mortem nec hoc ultra indultum eſt.

Exercitium *Ref. Rel.* interdicitur Bregae *Olauiae*que

Quamuis in pagis unus aut alius *Sacerdotum* huic opinioni aſſentiretur, attamen nil in uſitatis ceremoniis ab eis mutatum eſt ſicuti quoque huic doctrinae *M. Iohannes* BVCHWÆLDERVS Paſtor *Strelenſis* addictus fuit. *Reformatae Religioni* addicti in Templo arcis *Bregenſis* quos quidem ego noui, fuerunt. Primus Reformatus Superintendens erat *Iohannes* NEOMENIVS cui in Templo arcis adfuit Diaconus *Chriſtophorus* VVITTICHIVS, qui Duci IOHANNI CHRISTIANO concionem funebrem habuit, & *Auguſtinus* FVHRMANNVS qui uero in ſuſpicionem *Fanaticiſmi* adductus eſt.

Sacerdotes *Reformati*: *Io.* BVCHWAELDERVS, *Paſtor Strelenſis* *Io.* NEOMENIVS, primus *Superintendens* BREGENSIS; *Cph.* WITTICHIVS, *Diac.* *Aug.* FVHRMANNVS,

Neomenio A. 1634. uita defuncto munus aliquandiu ob turbas uacauit & illo functus eſt *VVitticihius* cum etiam Dux IOHANNES CHRISTIANVS extra patriam in *Pruſſia* commoraretur ubi quoque *Oſterodae* A. 1639. uitam cum morte commutauit: donec D. *Georgius* VECHNERVS quondam *Director Gymnaſii Bethanienſis* A. 1647.

Neomenio ſucceſſit *Georg.* VECHNERVS,

Digitized by Google

1647. reciperetur. *Leſnae* in *Polonia* uerſatus erat & A. 1645. *Colloquio Charitatiuo Thorunenſi* interfuerat.

*H*oc mortuo A. 1650. in eius locum ſuffectus eſt *Iohannes VValtherus* BIERMANNVS ex *Hanouia* in *VVetterauia* ſita quondam *Profeſſor Theologiae Duisburgenſis* in Ducatu *Cliuienſi*. Moriebatur A. 1670. & ſucceſſorem habebat *Nicolaum* GERTICHIVM hactenus Concionatorem Aulicum *Lignicenſem*, priusquam uero hoc officium adiret, e uita abiit eique ſucceſſit *Chriſtianus* PAVLI natus in *Kleingaſera* in *Sileſia* qui ultimi *Superintendentis Bregenſis* fuit anteceſſor.

Io. Walth BIERMANNVS,

Nic. GERTICHIVS,

Chr. PAVLI

Vltimus erat *Antonius* BRIENSENIVS Viduae Ducis Concionator Aulicus *Olauiae*.

Antea autem erat *Olauiae* Ducis CHRISTIANI Concionator Aulicus *Chriſtianus* VRSINVS.

Ant. BRIENSENIVS ultimus *Superint.*

Chr. VRSINVS,

Iohannis Chriſtiani frater Dux GEORGIVS RVDOLPHVS Vxorem duxerat e familia Principum *Anhaltinorum* SOPHIAM ELISABETHAM Filiam fratris matris Ducis IOHANNIS GEORGII. Igitur etiam in templo ſuo dedicato D. *Iohanni Reformatam Religionem* introducebat & erat *Paſtor* HOSEMANNVS & *Diaconus* eius *Elias* FISCHIVS qui in Epitaphio ſuo in Templo *S. Iohannis* repurgatae doctrinae *primus* hoc in Templo *Diaconus* appellatur. Sed hac uxore A. 1622. demortua, cum uxorem e familia Ducum *Olſnenſium* quaereret animum mu-

Status Rel. *Ref.* ſub GEORG. RVDOLPHO, Duce *Lignic.* ac *Wolau.* cuius *Paſtor* HOSEMANNVS & *Diaconus Elias* FISCHIVS.

Ge. Rvd. *reformatam* religionem commutat cum *Lutherana.*

mutauit & *Lutheranam* religionem amplexus eſt A. 1653. *Vratiſlauiae* mortem obiit conſtans in fide *Lutherana.*

Sigiſm. Niebelschvzivs, *Praef. Wolauienſis*, Rel. *Reform.* promouet,

Ei quoque parebat Ditio *Wolauienſis* in cuius circulo *Raudenenſi* in *Kleingafern* qui locus ſub cura Eccleſiaſtica *Queiſſenſi* Diſtrictus *Preichauienſis* ad Epiſcopum ſpectantis & ſemper Parochum habuit *Romano Catholicum*, *Sigismundus* Niebelschvzivs *Praefectus VVolauienſis* ſacellum extruxit & Concionatorem aluit, qui cultum Diuinum ſecundum ritum Eccleſiaſticum *Reformatum* exercuit.

Poſt obitum Ducis *Georgii Rudolphi* ſine prole relictam Prouinciam eius iure hereditario accipiebant Filii fratris eius, qui hactenus Principatum ſuum communi imperio tenebant poſtea uero inter ſe diuidebant & accepit principatum *Lignicenſem* Dux Lvdovicvs, *VVolauienſem* autem Dux Christianvs. Igitur ille in arce *Lignicenſi* Sacellum aedificari curauit, in quo *Reformata Religio* peracta eſt. De quo *Fridericus* Lvcæ in *memorabilibus Sileſiacis* legi poteſt. Sed cum ſuo *Concionatori Aulico Henrico* Schmettavio Epiſcopus adminiſtrationem Eccleſiarum Principatus offerret, contentio exorta eſt, quae poſt obitum Ducis creuit Fratre & Succeſſore eius Duce Christiano huic munus *Superintendentis* conferente. Quidam enim Eques *Fridericus* Schellendorfivs adibat ſupremam Praefecturam qua *Sebaſtianus*

ſicut & Lvdovicvs Dux *Lignic.* cuius Conc. Aul. & poſtea Superint. *Henr.* Schmettavivs, qui a Christiano, Duce ultimo,

Ro-

Roſtochivs Epiſcopus *Vratislauienſis* fungebatur & dein aulam Caeſaręam eoque rem redigebat ut *Reformatus Superintendens Henricus* Schmettavivs dimitteretur a Duce. Attamen exercitium *Reformatae Religionis* tam diu permiſſum eſt, usque dum moreretur Dux ultimus ubi A. 1676. haec Religio extincta & Aedicula in *Feſto Conuerſionis Pauli* ab Epiſcopalibus Legatis conſecrata eſt ad ritum Eccleſiaſticum *Romano-Catholicum*, quae omnia *Fridericus* Lvcæ unus ultimorum *Reformatorum Concionatorum Lignicenſium* explicite commemorat.

dimittitur.

Rel. *Ref.* in ſacello arcis *Lignic.* extincta.

In Svperiori Silesia *Reformatam Religionem Iaegerndorfii* introducebat A. 1614. Marchio Iohannes Georgivs qui in hoc *Electorem Brandeburgicum* Iohannem Sigismvndvm ſecutus erat non abſque repugnatione *Lutheranorum*, utrique uero amouebantur poſt cladem *Bohemorum* in *monte albo* acceptam ubi *Marchia* a Caeſare proſcribebatur, *Carnouia* ei adimebatur & Principi *Carolo* Lichtensteinio una cum *Troppauienſi* tradebatur.

In *Sup. Sileſia* Rel. *Ref. Iaegerndorfii* introducitur a Io. Georgio, *Marchi. Brandeb.*

Si Princeps *Transſyluaniae* Bethlem Gabor Principatus in pacificatione traditos *Oppolienſem* & *Ratiborienſem* diutius retinuiſſet ſine dubio & in illis Exercitium *Reformatae* Religionis floruiſſet. Breui uero temporis ſpatio foedus pacis violanti & Principatus ademti ſunt.

Status Rel. *Ref* ſub *Bethlemo* Gabore *Transſyluaniae* Princ.

In

In Inf. Sileſia Rel. *Ref. Carolati* exercet *Ge. Schoeneichius*, cuius exercitium

In INFERIORI SILESIA Baro *Georgius* SCHÖNEICHIVS *Vice-Cancellarius Sileſiacus*, qui in magna gratia Imperatoris *Matthiae* floruerat CAROLATI *Reformatam* Religionem exercebat inſtituebatque *Bethaniae* Gymnaſium, cuius Directorem ſupra commemoratum D. *Georgium* VECHNERVM conſtituerat ſed deceſſit A. 1619. & turbis *Bohemicis* ſopitis in Imperatoris indignationem peruenit eius haeres Baro *Iohannes* SCHÖNEICHIVS & aliquibus bonis mulctatus eſt itaque exercitium Religionis deletum eſt.

ſub eius herede eſt deletum.

Status II. LVTHERANAE religionis in *Sileſia*. Ecclesia *Lutheranorum* preſſa ſub *Epiſcopo Paul* ALBERTO.

Huius ſeculi initio & initium factum eſt opprimendae Religionis *Lutheranae* cuius publicum exercitium in omnibus *Sileſiacis* Principatibus paucis urbibus exceptis permiſſum erat, ſiquidem a Caeſare Ordinibus ac Statibus repugnantibus conſtitutus Epiſcopus *Paulus* ALBERTVS *Sueuus* cui a Capitulo electus *Bonauentura* HAHNIVS cedere coactus eſt magno *Lutheranos* odio perſequebatur, attamen deceſſit A. 1600. priuſquam confirmationem Epiſcopatus *Roma* adipiſceretur. Antea uero Ordines ac ſtatus quamuis in Religione diſſidentes optime inter ſe conuenerunt & amicitiis coniuncti uixerunt cum admiratione magna *Cardinalis* ALDOBRANDINI qui poſtea *Pontifex* creatus eſt. Initio uero huius ſeculi irrrepſerunt quoque in *Sileſiam Ignatii Loiolae* ignei Filii, intelligo *Ieſuitas* licet Evangelici

initio ſeculi irrepſerunt in *Sileſiam*, Ieſuitae.

gelici Ordines ac Status Caeſarem RVDOLPHVM II. A. 1596. Die 12. Martii omnibus precibus obteſtarentur, ut extra patriam retinerent. Attamen imprimis ſub Epiſcopo Archi Duce-CAROLO obrepſerunt, nec ceſſauerunt ſibi addictos incitare in odium & perſecutionem detrectantium obſequium *Curiae Romanae*, cui ſingularibus uotis adſtricti. Igitur ſumma diſſidia inter oborta ſunt, quae denique oppreſſio *Lutheranorum* uiolenta ſecuta eſt.

ſub Epiſcopo Archi-Duce CAROLO, unde oppreſſio *Lutheranorum*.

Troppanienſes primum male habebantur in quos Iurisdictionem Eccleſiaſticam Epiſcopus *Olumucenſes* in *Morauia* habet. Hic ius ſuum quaerebat in eorum Templa Parochialia & eo rem redigebat, ut *Troppanienſes* A. 1603. ab Imperatore RVDOLPHO II. proſcriberentur, & ui militari in ordinem redigerentur, urbe in ſequenti anno expugnata, & Die 15. Ianuarii amittebant Euangelici Templa ſua. De quo SCHICKFVSIVS legi poteſt.

in *Troppauia* ab *Epiſcopo* OLOMVCENSI.

Poſtquam uero Dux *Teſchinenſis* ADAMVS WENCESLAVS Anno 1609. Religionem *Romano-Catholicam* profeſſus erat, Ciuitatem *Teſchenam* Priuilegia ſua cauſa Religionis ab eo impetrata A. 1598. in Originali afferre oportuit, quae in minuſculas partes diſſecauit, impreſſum Sigillum Principis remouit, perdiditque & ea in phiala per quendam Nobilem miniſtrum remiſit, & inde Sacerdotes ex Vr-

in ciuitate *Teſchena* ab AD. WENCESLAO, *Teſchinenſi* Duce

be ac caeteris oppidis habuit. Sicuti haec in conceptis editisque *querelis in cauſa Religionis A. 1609. p. 34. & 35.* commemorantur.

Poſt obitum Epiſcopi *Iohannis* SITSCHII ArchiDuce CAROLO Epiſcopo electo, animus *Romano-Catholicis* creuit propoſitum ſuum perficiendi, quod hic Epiſcopus eſſet potens, fulcireturque a Domo *Auſtriaca* maxime quoque in Religione feruens. Sicuti hoc litteris quibusdam indicauit ad Ordines ac Proceres conſcriptis, nullum niſi Religioni ipſius addictum in Epiſcopatu ſe laturum. Quia itaque initium factum eſſet, & preſſione *Euangelicorum* querelae accumularentur, hi Temporibus uſi ſunt. Turbata *Bohemia* efflagitabant A. 1608. apud RVDOLPHVM II. cautionem Religionis & impetrabant tandem A. 1609. Literas Maieſtatis *Pragam* miſſis Legatis WEIGHARTO *Barone* PROMNICIO *Iohanne Georgio* ZEDLICIO, *Sigismundo* BVRGHAVSIO, Doctore *Andrea* GEISLERO & *Wenceslao* OTTERO *Senatore Suidnicenſi.* His uniuerſae *Sileſiae* omnibusque Subditis ſub utriusque religionis magiſtratibus Exercitium religionis, quale tunc temporis fuit, confirmabatur, & poteſtas Templa Scholasque aedificandi dabatur.

donec *Euangelici* a RVDOLPHO II. cautionem religionis ſuae impetrarent;

Has literas maieſtatis *Euangelici* cum gaudio ac tripudio acceperunt & ubi Locorum *Feſta Euchariſtica* celebrauerunt

Con-

Contra reſiſtebant e ueſtigio *Romano-Catholici* & Epiſcopus una cum Sacerdotibus ſuis cauſabant ſub- & obrepticie extortas eſſe & haud eos teneri. Igitur, cum eſſe debebant remedium aduerſus turbationem religionis *Euangelicae*, aduerſa pars omni ſtudio conabatur *Lutheranos* opprimere. Imprimis Epiſcopus dure tractabat *Niſſenſes*, nec ullo modo permittere uolebat eis, Literas Maieſtatis allegantes, ſtructuram Templi Scholaeque. Poſtea autem poſthabito interdicto Principis ſui adiuti a Summa Praefectura, Eccleſiaſten quendam uocauerunt. Sed omnia ceſſabant rebus *Palatini in Bohemia* euerſis. Allegabant hoc Ordines ac Status *Sileſiaci* tam in querelis ad Ordines *Bohemicos* ſcriptis, quae etiam in ſecunda Apologia quam in ſingulari *faſciculo Grauaminum* ut uocant A. 1619. collecto in Die interpoſitionis *Egrae* inſtituta proponenda. Cui cœpto uero *Romano-Catholicorum* Ordines ac Status *Euangelici* omni ſe ui opponebant, praeſertim poſt Imperatoris *Matthiae* mortem Regimine mutato, quam ſummus Praefectus *Iohannes Chriſtianus* Dux BREGENSIS publico Diplomate *Ieſuitas*, quos *Archi-Dux* CAROLVS introduxerat, *Niſſae* & qui *Oppolii* irrepſerant relegabat.

nihilominus ab *Epiſcopo* dure tractantur *Euangelici* praeſertim *Niſſenſes*.

Io. Chr. Dux BREGENSIS, relegat *Ieſuitas*.

Nihilominus poſt impetratas literas Maieſtatis *Monachis Franciſcanis Vratiſlaniae* monaſterium D. *Dorotheae* conceſſum erat.

Monachis Franciſc. Vratislauiae conceditus

Digitized by Google

monaſterium D. *Dorotheae*.

erat. A. 1612. iuſſu Caeſaris *Matthiae* quod hactenus uacuum erat, in quo ritus *Romano - Catholici* reſtituti, quibus quoque Caeſar annuum ſtipendium centum talerorum e fiſco Caeſareo pollicitus eſt in alimentum, quae uero ſumma eis ultra quinquennium ab anno 18. usque ad 23. non ſoluta erat, proin illo anno mandato Caeſaris *Ferdinandi II.* eis quingenti taleri perſoluebantur.

Poſt *Pacif. Dreſd.* Euangelicis confirmantur Litterae Maieſtatis ab *Imp.* RVDOLPHO II. impertitae.

Pacificatione A. 1621. *Dreſdae* ſancita Arbitro *Electore Saxoniae* IOHANNI GEORGIO I. quem Caeſar legatum conſtituerat, ut *Luſatiam Sileſiamque* in Caeſaris obſequium redigeret. Regioni Caeſari reconciliata a RVDOLPHO II. impertitae Litterae Maieſtatis confirmabantur, & Elector terram tutandam aduerſus iniurias & uim Religionis ſuſcipiebat, breui uero tempore *Sileſii* experti ſunt, quam intutum ſit confidere Tutelae uerbisque hominum.

Status *Luth.* Rel. in *Sup. Sileſia* ſub *Carolo* Principe LICHTENSTEINIO, ſub *Epiſc.* ARCHIDVCE *Carolo*

In SVPERIORI SILESIA initium fecit Princeps *Lichtenſteinius* CAROLVS in *Oppauienſi* & *Carnouienſi* Principatibus, qui poſterior Marchione *Iohanne Georgio* proſcripto donatus ei erat. Praeſidiis *Carnouienſibus* expulſis & ſacerdotes *Lutherani* expellebantur. Similia auſus eſt Epiſcopus *Archi Dux* CAROLVS praeſidiis *Carnouienſibus* expulſis *Niſſae* & in *Oppolienſi* ac *Ratiborenſi*, quos duos Principatus Caeſar *Bethleno Gabori*, pacem compoſitam A. 1621. uiolanti, ademit fratrique tribuit.

Qua-

Digitized by Google

Quamuis haec non ex animi ſententia ſuccedebant repugnantibus *Carnouienſibus* Eo A. 1624. fato defuncto & iuſſu Imperatoris Principe *Polonico Sigismundi III.* Filio CAROLO FERDINANDO ex Sorore Anteceſſoris nato Epiſcopo conſtituto Adminiſtratores eius A. 1682. *Danis* e *ſuperiori Sileſia* pulſis, Religionis perſecutionem continuabant in *Niſſenſi* & *Grotgauienſi*, Templa, in quibus *Lutherani* Eccleſiaſtes ſacra diuina peragebant, occludebant, & hos in exilium mittebant. ſub CAROLO FERDINANDO principis POLONIAE *Sigismundi III.* filio

Inde quoque haec inſectatio religionis *Proteſtantium* corripiebat Principatus *Oppolienſem* & *Ratiborenſem*, *Danis*, qui ſub Principe *Weimarienſi* IOHANNE ERNESTO ibi ſuperiores erant, expulſis. Prouinciales *Lutherani* arguebantur, quaſi cum Danis conſpiraſſent, & hanc ob cauſam beneficiis *Pacificationis Dreſdenſis* excidiſſent. Ideo eis aliquot locis ui militari templa adimebantur, & homines ad *Pontificia* ſacra cogebantur. Rebus in *Superiori Sileſia* compoſitis ex voto *Romano-Catholicorum* & INFERIOR SILESIA hanc perſecutionem experta eſt, & non ſolum templis ope Militum priuabantur, ſed quoque coacti ſunt, profiteri Religionem *Romano-Catholicam*, & Abbates *Leubuſii*, *Henrichauii*, *Camentii*, aliique Praeſules Templa, quorum *Ius Patronatus* habebant, occludebant poſtquam *Pontificius* Nuncius *Caraffa* in *Sileſia* fuiſſet eamque uiſitaſſet. Hoc quoque fa- Status Rel. *Luth.* in *inf. Sileſia* *Lutherani* templis priuantur, & ad *Rel. Rom Cath*, adiguntur

facere audebant in pagis in Territorio Principum *Proteſtantium* ſitis, hi uero reſiſtebant, adeoque illi abſtinere cogebantur: Initium factum *Mega-Glogauiae*, ubi *Canonici* illius loci ab *Euangelicis* ſuperiore ſeculo occupatum Templum Parochiale ſemper reſtitui poſtulauerant, & denique mandatum ab Imperatore impetrabant, ut Templum eis cederetur: Legati ordinabantur, qui hoc exequerentur. Hi erant GEORGIVS RVDOLPHVS DUX LIGNICENSIS *ſupremae Praefecturae Adminiſtrator*, *Carolus Annibal Baro & Burggrauius* DOHNAVIVS *Fiſci, Caeſarei Praeſes & Praefectus Glogouienſis*, *Georgius Comes de* OPPERSDORFIVS. Primus ſe excuſabat, ſecundus quoque emanebat, ſolus tertius eam ſuſcipiebat. Reſiſtebat uero plebs & ui ademtioni templi obſtabat. Igitur alia uia rem aggrediebantur & quidem clam. Cohors LICHTENSTEINIANA quae ui coëgerat ſic dictos *ACatholicos* ad Religionem *Romano-Catholicam* in *Bohemia Moraviaque* A. 1628. in *Sileſia* exciebatur ſub praetextu Expeditionis ſuſcipiendae in *Marchiam Brandenburgicam*, & ponebatur circa *Glogauiam*, noctuque per arcem ſolis Ciuibus *Catholicis* excubias agentibus Die 30. Octobris in urbem immittebatur & una cum eis DOHNAVIVS aduenit qni non ſolum templum Parochiale occupabant, ſed quoque ui cogebant *Euangelicos* ut eiurarent Religionem

Initium fiebat *Mega Glogauiae*.

Euangelici coguntur, ut eiu-

nem *Lutheranam* & imprimis Parochus M. *Valentinus* PREIBISIVS & Scholae Doctores male habetantur, qui denique magna ſumma pecuniae pro redemtione numerata dimittebantur. De hoc legi poſſunt A. 1633. *Vratislauiae* typis excuſi *Loci Communes Sileſiacorum Grauaminum.* Et ut Metropolis Principatus illius tractabatur ita quoque caetera oppida maiora ut etiam minora ſuis Dominis ſubiecta Oppidula *Beuthena*, *Schlaua*, *Primkenauia* & *Wartenberga*, exceptis Oppidulis *Köbena* & *Mega Tſchirna*, quibus tunc temporis ſua ſacra ſarta tecta ſeruabantur. Ex *Glogouienſi* Principatu religionis perſecutio ſerpebat in Urbes Principatuum *Saganenſis*, *Suidnicenſis* ac *Iauravienſis*, tandemque afficiebantur hac perſecutione *Münſterberga* & *Franckenſteinium*, in quibus omnibus templa ſcholaque uiolenta manu occupabantur, Sacerdotes & Praeceptores Scholaſtici expellebantur, hominesque ad miſſam confeſſionemque cogebantur, conſtantes uero in *Lutherana* religione acerbiſſime cruciabantur, usque dum ſe, ut loquebantur, accommodarent religioni *Romanae-Catholicae.* Praefecti etiam urgebant Teſtimonium ſcriptum a Ciuibus, ſe non coactos eſſe ad religionem *Romano-Catholicam*, ſed ſua ſponte eam admiſiſſe & ſtatuta cudebantur, quae ad Caeſarem mittebantur confirmanda, quaſi uniuerſa Ciuitas inſtaret, ne in poſterum ullus A Catholicus

rent ſuam religionem, imprimis Parochus M. *Valent.* PREIBISIVS.

Rel. *Luth.* perſecutio ſerpebat in urbes Principatuum *Saganenſ. Suidnic.* ac *Iaurau.* tandem *Münſterbergam* & *Franckenſteinium* afficiebat.

Lutheranis extorquetur teſtimonium, ſe non coactos eſſe ad Rel. *Rom. Cath.*

cus ius Ciuitatis conſequeretur. Secernebantur uero pagi ab urbibus & promittebatur Ordini Equeſtri, ſi non immiſceret rebus, quae cum urbibus agebantur, haud fraudi fore religioni. *Querelatur* quidem de hoc *Elector Saxoniae* apud Caeſarem, ſed in uanum. Interim multi lapſi reſipiſcebant & clam effugiebant in *Poloniam*, *Luſatiam* & *Marchiam Brandenburgicam*, omnia relinquentes, quo conſcientiae ſuae ſatis facerent, alii contra graue Dei iudicium comperti ſunt.

conqueritur de hoc, ſed fruſtra, *Elect. Sax.*

Equidem mutatio affulgere uidebatur Exercitu Saxonico in *Sileſiam* perueniente A. 1632 ſub ductu *Iohannis Georgii* Arneimii, qui die 6. Auguſti *Mega-Glogauia* potitus inde *Steinauia* ubi erat tranſitus *Viaarinus* procedebant, & Caeſareus Exercitus cogebatur fugo ſe recipere primum *Vratislauiam* de hinc in *ſuperiorem Sileſiam*, & tunc fere totam *Sileſiam* in poteſtatem ſuam redegerunt *Saxones*, & Sacerdotes *Euangelici* expulſi in urbibus cum magno tripudio hominum reſtituebantur, quod plurimi Sacerdotes *Catholici* ipſi profugiſſent, imo quoque *Vratislauiae* in ſic dicta *Arena* & *Inſula S. Iohannis* atque ſuburbanis templis *Romano-Catholicorum Lutheranae* conciones habebantur, quia *Saxonici* Milites quibus coniuncti erant *Suecici* & *Brandenburgici* ea inſula potiti erant. Hae uero feliciter geſtae res deſtituebantur in ſequenti anno die 11. Octo-

Meliora fata affulgebant exercitu *Saxonico* in *Sileſiam* perueniente, ductu *Io. Georg.* Arneimii: Sacerdotes *Euang.* reſtituuntur.

Hae uero feliciter geſtae res

Octobris ſub WALLENSTEINIO & SCHAFGOTSCHIO apud pontem *Steinauienſem* in *Sileſia* relictis Cohortibus foederatis ſub Duce Militum *Duvvaldio* & Comite *Thurnio* coactis captiuos ſe dare, mox enim tota Regio a Caeſareis occupabatur & *Euangelici* quaſi rebelles miſerandum in modum uexabantur, ut in ſupra memoratis *Locis Communis Sileſiacorum Grauaminum* recenſetur. Copiis *Saxonicis* iterum firmatus *Arnheimius* nomine *Electoris Saxoniae* pollicebatur Ordinibus ac Statibus *Euangelicis* omne praeſidium, negans compoſitum iri pacem, cui non quoque *Sileſia* includeretur & in eum ſtatum religionis poneretur, in quem per *Pacificationem Dreſdenſem* A. 1621. poſita erat. Et Duces *Bregenſis*, *Lignicenſis*, *Olſnenſis* & urbs *Vratisluia* foederi *Euangelico* accedebant, attamen reſeruantes ſibi obſequium Caeſaris, & coniungebant ſuos milites cum illis copiis. Cum uero A. 1635. de conditionibus Pacis primum *Pirnae* poſtea *Pragae* ageretur & tandem res perficeretur nil horum cum *Sileſiis* communicabatur, ſed nonniſi ea peculiare caput impetrabatur, quo Libertas Religionis Ducibus commemoratis & *Vratislauienſibus* firmabatur, caetera uero Terra Gratiae Caeſaris relinquebatur. Dein extemplo in Urbibus Templa occupata & Sacerdotes *Euangelici* expulſi ſunt. Attamen nulla mutatio in pagis pro nunc imminebat.

deſtituebantur ſub WALLENSTEINIO & SCHAFGOTSCHIO.

Euangelici dure habentur.

Firmato copiis *Saxonicis* ARNHEIMIO

de conditionibus pacis *Pirnae* ac poſtea *Pragae* agitur, resque perficitur.

Sacerdotes *Euang.* denuo expulſi.

Quia bellum adhuc durabat nec tuti erant Parochi *Romani-Catholici* nec copia erat hominum illius religionis, qui templis praeficerentur. Equidem *Sueci Sileſiam* tenentes expellebant in urbibus, quas expugnabant, Parochos *Romano-Catholicos*, conſtituebantque *Euangelicos*, hi uero cogebantur ſe abdere Copiis Caſareis aduenientibus, niſi quod Dux *Franciſcus Albertus* SAXO-LAVENBVRGICVS, *Lutheranae* Religioni addictus cum exercitui Caeſareo praeeſſet, Urbibus, in quas praeſidia collocabat, liberum exercitium Religionis permitteret.

Pace Monaſterii & Oſnabrugae compoſita Ducibus, *Breg. Lign. Olſn. & Vratislauienſibus* libertas religionis firmatur.

Pace an. 1648. *Monaſterii & Oſnabrugae* compoſita in qua Ducibus, *Bregenſi*, *Lignicenſi*, *Olſnenſi*, & *Vratislauienſibus* ea libertas religionis, quam habuerant ante bellum confirmabatur, caeteris uero Ducatibus partim beneficium emigrandi, partim libertas manendi, modo pacifice uiuerent & ad publicum exercitium religionis tria templa ſuburbana *Mega-Glogauiae Suidnici Iauriaeque* e limo & ligno extruendi indulgebantur, & Sacerdotum *Euangelicorum* miniſterio uti in Vicinia. Templa quidem in pagis aliquandiu conſeruabantur in Principatibus *Vratislauienſi*, *Münſterbergenſi*, *Suidnicenſi*, *Iaurienſi*, *Glogouienſi* & in *Dynaſtiis liberis*. Aſt an. 1652. 53. & 54. illa templa a Delegatis Epiſcopi occludebantur & Parochi *Lutherani* exaugebantur, Sub-

Subditis alicubi reſiſtentibus uis militaris inferebatur. Hoc etiam facere audebant in territoriis Principum *Proteſtantium*, quia Verba Inſtrumenti Pacis non niſi ad Principum perſonam & Aulas detorquebant, ſed interueniente Electore *Saxoniae* templa ſub Principibus ſeruabantur. Aliquandiu permittebatur Ædituis Lectio Concionum ex libris, quos *Poſtilla* uocant, & ita precibus & Canticis ſacra ſua peragebant Diebus Solis & Feſtis. Sed & hoc non ultra indultum eſt cum magno dolore incolarum. an. 1662.

Iniqua pacis interpretatio.

Ducatus *Saganenſis* retinebat aliquandiu Exercitium Religionis in oppidis ſub ditione Principis LOBKOWICII, cuius Vxor Princeps *Sultzbachienſis Euangelicae* Religioni erat addicta; Sed hic quoque ferre cogebatur expulſionem Sacerdotum *Lutheranorum*. an. 1668.

Sagan. D. aliquandiu retinet exercitium religionis.

Ducatus *Olſnenſis* etiam non absque turbatione in religione manebat poſt obitum Ducis SYLVII. *Lutherani* tenebant templum, tenebant Parochiale *Trebnicii*. Parocho uero eius templi fato defuncto illud praetendebant *Romano-Catholici*. Et *Lutheranis* reſiſtentibus Epiſcopo *Sebaſtiano* cum uellet templum occupare hic adeo aegre id ferebat, ut illo die nimirúm quarto Nonarum Aprilis an. 1670. apoplexia extingueretur. Nihilominus tamen poſtea *Romano-Catholici* templum occupabant & in illo ſacra ritu ſuo peragebant. an. 1672.

Ducatus *Olſnenſis* quoque, licet minus quiete, manebat in religione.

Ad

Digitized by Google

Vltimam mutationem in ſtatu Rel. *Luth.* cauſabat obitus VVILHELMI, Ducis *Lign. Breg.* & *Wolau.* ultimi.

Ad ultimam mutationem in ſtatu religionis *Lutheranorum* anſam dabat obitus WILHELMI Ducis *Lignicenſis, Bregenſis & Wolauienſis*, in quo & ſtirps Principum extincta eſt, & tres hi Ducatus Imperatoris acceſſerunt an. 1675. Equidem iam efflaturus animam Dux ſua manu ſcriptis literis ad Caeſarem in quo Caeſari uale dicens ultimum ei commendabat ſtatum religionis ſubditorum. Ducatusque exhilarabantur reſponſo Caeſaris, quod Delegati *Viennam* miſſi impetrauerant, ſtatum religionis non mutatum iri praeſentem & nil ſuſceptum iri contra dictum *Receſſum Pragenſem* nec *Inſtrumentum Pacis*. Quemadmodum etiam dum uiueret *Cardinalis Haſſiae* & *Epiſcopus* FRIDRICVS nulla mutatio fiebat. Igitur in pagis ſic dictis *Cameralibus*, & in quibus Templis Caeſar habebat *ius Collaturae*, Subſtituti ordinabantur Templis, ubi Eccleſiaſtae ſenes erant & ſucceſſiones haud impediebantur, cum illi uita decederent. Epiſcopo uero creato *Palatino* FRANCISCO LVDOVICO Fratre Imperatoris, hoc non amplius indultum eſt, Praefectis praeſertim *Romano-Catholicis* maxime Zeloſis. Caeſar mittebat mandatum ad *ſupremam Praefecturam*, in quo aegre ſe ferre oſtendebat inuaſionem *iuris* ſui *Patronatus* Eccleſiaſtis *Lutheranis* mortuis & iubebatur *ſupremus Praefectus* attendere. Ideo Parochis

chis fato deſunctis Templa occluſa ſunt. Uſque dum an. 1698. cum anno praecedente *Herrenſtadii Samuel* GEBAVERVS Eccleſiaſtes qui ſacra in Templo ſuburbano (Templum enim Parochiale in Urbe poſt obitum *Senioris* a *Romano-Catholicis* occluſum erat) peregerat, e uita emigrauerat, ui reſtiterant *Praefecto* conſtituturo Parochum *Romano-Catholicum* in Regione collocatis militibus Parochus introducebatur. Quo anno quoque Templum D. *Iohannis Lignicii* occluſum eſt & Paſtor *M. Wenceslaus* KAHLIVS vna cum *Diacono*, quamvis *Paſtor* ab ultimo Duce vocatus eſſet, iuſſu Imperatoris a *Praefecto* dimittebantur. Quod an. 1699. rurſus apertum Ieſuitis traditum & ſexto Idus Septembris reconciliatum eſt. Tertio Idus Nouembris & Templum Parochiale *Olauienſe* occupatum eſt a *Romano-Catholicis*.

VVenc. KAHLIVS, *Paſt. Lign.* cum *Diacono* dimittitur.

Cum Sueboſienſis Terra an. 1686. *Electori Brandenburgico* ceſſa eſſet, *Euangelici ciues* in vrbe Cultum Diuinum conſtituebant aedificato Oratorio & paſſim in pagis vocabantur *Lutherani* Eccleſiaſtae, qui ſacra in domibus Nobilium peragebant, Templis penes *Romano-Catholicos* manentibus, utrum vero Religionis ſtatus is firmus manſurus ſit, poſtquam Terra ad *Glogouienſem* Ducatum ſub Caeſare redierit, dies docebit. Hae ſunt mutationes quae concernunt ſtatum Religionis in *Sileſia*.

Ex

Status III. Rel. *Romano-Catholicae* ut plurimum fauſtus.

Ex iam commemoratis facile coniici poteſt, mutationes in ſtatu Religionis *Sileſiaco Romano-Catholicis* magno incremento fuiſſe. Quippe plurima Templa, quae *praeterito ſeculo* Religionis mutatione facta *Lutherani* occupauerant, eis rurſus ademerunt, inſuper quoque hoc ſeculo plures Monachorum Familiae in *Sileſiam* venerunt, quarum aliquam mentionem faciemus commemorantes *Epiſcopos, qui Eccleſiis Romano-Catholicis in Sileſia praefuerunt.*

Episcopi qui Sec. XVII. eccleſiis *Rom. Cath.* in *Sileſia* praefuerunt: Poſt Pavlvm Albertvm extremo praet. Sec. anno mortuum, I. *Io. Vit.* Sitschivs *Praep. Coll. Cathedr.* & *ſummus Sileſiae Praef.*

Extremo anno praeteriti Seculi Pridie Nonorum Maii vitam cum morte commutauerat *Paulus Albertus*, priusquam Roma confirmationem Epiſcopatus adeptus eſſet, qui Ordinibus ac ſtatibus contradicentibus in *Pactum Colotratenſe*, quo nulli niſi indigenae Regni *Bohemiae* & annexarum Regionum ad beneficia Eccleſiaſtica admittuntur, iuſſu Imperatoris Epiſcopus conſtitutus erat. Poſt eum electus eſt Eques Sileſiacus *Iohannes Vitus* Sitschivs, *Praepoſitus Collegii Cathedralis*, cui quoque Caeſar Rvdolphvs, *ſupremam Praefecturam* credebat an. 1603. Calendis Nouembr. indulgente *Pontifice* Clemente IIX. *Vratislauiae* in *Inſula S. Iohannis*, ſicuti etiam *Niſſae* & *Mega-Glogauiae* diem Iubilaeum celebrabat, in quo a *Pontifice* poteſtate data ſic dictas indulgentias impetrabant illi, qui poſt confeſſionem peccatorum, miſſae viſitata ſolennia & uſum cœnae ſacrae acceptam-

ceptamque benedictionem a Sacerdote, a Veſpertino facto vsque ad alterum, freqnentarent Templa & inuocarent Deum pro Concordia Chriſtianorum Principum, extirpatione, Hereſis & exaltatione ſanctae matris. Excipiebat *Niſſae Archi-Ducem Constantiam* SIGISMVNDI III. *Regis Poloniae Sponſam*, & comitabatur eam in *Poloniam* & fatis decedebat illo anno ſeptimo Calendas Maii.

Dein Caeſar Epiſcopum commendabat Archi Ducem CAROLVM *Ferdinandi I. Caeſaris* Nepotem, Filium *Archi Ducis Caroli*, ad quem *inferioris Auſtriae* Prouinciae iure hereditatis translatae erant, ſcilicet *Styria*, *Carinthia*, & *Carniola*, atque *Graecii* reſidebat. Quamuis hic Epiſcopus haud admodum gratus eſſet Ordinibus ac Statibus, attamen admittere cogebantur. *Perueniebat Vratislauiam* decimo octauo Calendas Ianuarii. Alias bene ipſi conueniebat cum Principibus, niſi quod religioni ſuae feruentius addictus eſſet. Imprimis vero eum male habebant impetratae Litterae Maieſtatis, continentes confirmationem Exercitii religionis *Euangelicae*, & quod adminiſtratio *ſummae Praefecturae* impoſterum non niſi per indigenas Principes futura erat; Igitur contra utrumque proteſtabatur, praeſertim inſtinctu Sacerdotum non permittere volebat Ciuibus *Euangelicis Niſſae* hactenus toleratis, literis Maieſtati-

II. CAROLVS Archi-Dux *Ferd.* I. Imp. nepos, & Archi-Ducis *Caroli* filius.

Hic contra litteras Maieſtatis & adminiſtrationem *ſummae Praefecturae* per indigenas Principes, proteſtatur;

cis

cis nitentibus aedificationem Templi Scholaeque. Sicuti & duos ciues in vincula coniici ſupplicioque adfici iuſſit, qui apud *ſupremam Praefecturam* negotium egerant. Quod *Proteſtantes* Ordines ac ſtatus aegre ferebant. Quibus vero monſtrabat hoc factum eſſe non cauſa religionis, ſed verborum iniurioſorum.

introducit *Ieſuitas.*

Primus introduxit in Epiſcopatum *Ieſuitas* & extruxit eis *Niſſae* Collegium, quibus culpa huius aduerſationis tribuebatur. Quum turbis *Bohemicis* graſſantibus an. 1618. Ordines ac Status Euangelici auxilio copias mitterent Ordinibus *Proteſtantibus*, vigore foederis icti & ab Imperatore confirmati, Unionis dictae, omni ſtudio repugnabat. Poſt obitum Imperatoris *Matthiae* regimine mutato, cum animaduerteret Fratrem ſuum *Ferdinandum II.* iam regem electum repudiari, auxilium petiit ab Affine *Sigiſmundo III.* Rege *Poloniae.*

Io. Chr. Dux *Breg.* & ſummus Praef. ex tota *Sileſia* relegat *Ieſuitas,* incentores omnis mali.

Interim Ordines ac ſtatus *Euangelici* milite ſuo inſidebant *Niſſam* & *ſummus Praefectus Iohannes Chriſtianus* Dux *Bregenſis* publico Diplomate ex uniuerſa *Sileſia* relegabat *Ieſuitas* quaſi *incentores omnis mali.* Et uariae mutationes fiebant in Urbibus cum Senatu quia, ubi Ciues *Lutheranae* Religionis praeualerent, non niſi *Euangelicae* religioni addicti Senatores deligebantur, in aliis uero dimidia pars ex iis conſtare iubebatur. Sacerdotes quoque qui in Regione

gione permanſerant primarii (quidam enim una cum Epiſcopo abierant) cogebantur iuramento firmare confœderationem vt haec omnia acta tunc temporis typis excuſa prolixe narrant. Quod factum Calendas Octobris an. 1619. Cum *Palatinus* FRIDRICVS, *Vratislauiae* iuramentum fidelitatis exigeret ab Ordinibus, Senatus primariorum Sacerdotum excuſauit ſe ob abſentiam Epiſcopi. Poſtquam vero *Palatinus* clade accepta *Pragae* primum e *Bohemia* dein quoque e *Sileſia* fuga ſe recepiſſet, & Arbitro Electore Saxoniae *Iohanne Georgio I. Sileſia* in obſequium Caeſaris rediret, omnia in priſtinum ſtatum reſtituebantur, quamuis aliquandiu ab Ordinibus ac Statibus dimiſſus Marchio *Niſſae* praeſidium imponeret & ibi Sacerdotes duriſſime affligeret, denique e *Sileſia* expulſus e vita abiit in *Vngaria*.

Inde Caeſar Epiſcopo largiebatur Comitatum *Glacenſem* vrbe & arce recuperata an. 1622. In quo abolebat Religionem *Lutheranam*. *Bethleno Gabore Principe Tranſſyluaniae* pacem cum Caeſare compoſitam violanti duo Principatus *Oppolienſis* ac *Ratiborenſis* ademti itidem Epiſcopo tributi ſunt. Sed an. 1624. vocabatur *Pro Rex Luſitaniae*, ſed mortem obiit *Madritii*, dolens non manſiſſe in *Sileſia*, quam omni amore complectebatur, iuſſit quoque in indicium charita-

Carol. Ep. cor ſuum *Niſſae* ſepeliri iuſſit;

tis erga *Sileſiam* Cor ſuum *Niſſae* ſepeliri.

Archi Dux fuerat Canonicis & Clericis acerrimus Caſtigator & inſpector morum, qui eos non vt Praedeceſſores eius quaſi Frater, ſed vt Sereniſſimus Archi Dux ceu ſubditos tractabat. Igitur maluiſſent eligere Epiſcopum e Senatu ſuo, ſed libertas ſuffragiorum anguſtioribus gyris circumſcripta erat. Cogebantur obtemperare Commendationi Caeſaris, quam *Pontificius Nuncius* ſecundabat, & Epiſcopum creare mortui Epiſcopi Sororis filium CAROLVM FERDINANDVM, *Sigismundi* III. Regis Poloniae filium, Vladislai & Iohannis fratrem. Hic aſſecutus Epiſcopatum mox expellebat Lutheranos *Niſſa*. Sub eo collegia Ieſuitarum inſtituta ſunt, primum *Mega-Glogouiae* poſtea *Sagani*, *Suidnicii* & *Oppolii*. A. 1628. *Lutheranis* Patronis Eccleſiarum templa occludebantur: Inde ſequebatur occupatio Templorum in urbibus Principatuum hereditariorum. Equidem exercitu *Saxonico* cum *Suecis* coniuncto *Sileſiam* inuadente Anno 1632. cum Caeſarei fuga ſalutem quererent, Sacerdotes *Romano-Catholici* male habebantur. *Sueci* enim potiebantur *Inſula S. Iohannis* & ſic dicta *Arena Vratislauienſi*, inſtituebant in Templis *Lutheranas* Conciones, diripiebantque inſulam. Pace compoſita *Pragae* cum Electore *Saxoniae* Templa *Lutheranis*

fuit Canonicis & Clericis acerrimus caſtigator & inſpector morum.

III. CAROLVS FERDINANDVS, *Sigismundi III.* Reg. *Pol.* filius, expellit *Lutheranos* NISSA; inſtituit uaria *Ieſuitarum* collegia.

Digitized by Google

nis in vrbibus Principatuum hereditariorum adimebantur. Reuertentibus vero *Suecis* vna cum eis veniebant *Lutherani* Concionatores, & *Romano-Catholici* effugere cogebantur, vsque dum *Pax* conciliaretur *Weſtphalica* A. 1648. Et A. 1653. & 54. vt ſupra memoratum, Templa, quae *Lutherani* tenuerant, a *Romano-Catholicis* occupabantur in Ducatibus *Vratislauienſi*, *Iaurienſi*, *Mega-Glogouienſi*, vt etiam in *Dynaſtiis liberis*.

Sub hoc Epiſcopo A. 1638. *Vratislauiae* quoque *Ieſuitae*, vbi antea nullus toleratus fuerat, irrepſerunt, quibus primum in Monaſterio D. *Matthiae* hoſpitium datum, donec eis Caſtrum Regium traderetur. Cum A. 1647. *Praeſes Fiſci Caeſarei* vellet expellere Monachos D. *Dorotheae* & tradere Ieſuitis, tumultus oriebatur, quia Monachi ſignum pulſu campanarum dabant, & a ciuibus auxilia petebant, qui ſtatim ſe mouerunt & Legatos coëgerunt abire, quanquam inſtructos ſe iactabant Caeſareo Mandato, quod vero Monachi ſpernebant. Perſecutione Religionis hoc finita, Templis occupatis, Epiſopus animam efflauit A. 1655. ſeptimo Idus Maii. Sub eo *Vratislauiae* irrepſerunt *Ieſuitae*.

Inde Epiſcopus creabatur Caeſaris *Ferdinandi III.* frater LEOPOLDVS WILHELMVS hactenus Epiſcopus ſimul *Argentoratenſis*, *Olomucenſis* & *Neoſtadienſis* (quondam a *Pontifice* & *Caeſare* conſtitutus *Archi-Epi-* IV. LEOPOLDVS WILHELMVS, Imp. *Ferdinandi III.* frater.

publicas proceſſiones Vratislauiae introducit;

ſcopus Magdeburgenſis, Bremenſis ac *Halberſtadienſis*) *magiſter inſuper Ordinis Teutonici.* Hoc ſub Epiſcopo *publicae Proceſſiones*, vt vocant, in vrbe *Vratislauia*, quae olim non admittebantur, introductae, praeſertim prima ſolennior ab *Inſula S. Iohannis* ſuper *Nouum forum*, per plateam *Albertinam* & circa *forum magnum*, dehinc per *pontem* ſic dictam *Fabrorum* in *Caſtrum Ieſuitarum*, quae ſequenti ſeptiduo non quidem cum tanta pompa continuatur. Epiſcopus finem vitae fecit Duodecimo calendas Decembris eiusdem Anni. Sub eo collegium *Oppolienſe* Ieſuitarum ſtabilitum eſt.

inſtituit Collegium *Oppolienſe* Jeſuitarum.

V. CAR. JOSEPHVS, Imp. *Leopoldi* frater. A. 1664. Principibus Sileſiae fatalis. VI. *Sebaſt.* ROSTOCHIVS, *Grotgauienſis*, fabri ferrarii filius;

Succeſſorem habebat Caeſaris *Leopoldi* fratrem CAROLVM IOSEPHVM, qui vero perpetim morbo afflictus haud diuturnam vitam egit, ſed deceſſit A. 1664. Die 27. Ianuarii. Qui *annus* imprimis *Principibus Sileſiae fatalis* fuit; Canonici vtebantur liberis ſuis ſuffragiis & conferebant munus Epiſcopi cuidam e Senatu ſuo, *Sebaſtiano* ROSTOCHIO, oriundo *Grotgauia*, Fabri ferrarii filio. Literis operam dederat *Viennae Pragaeque*, & *Doctor Theologiae*, atque ex Senatu primariorum Sacerdotum, quos *Canonicos* vocant Eccleſiae principis, qui Religionis feruidiſſimum propugnatorem ſe exhibuit in Concionibus, & fuit inter Delegatos, qui vltra ſexcenta Templa Lutheranorum occupauerunt. Hic poſt mutationem ſta-

fuit inter Delegatos, qui ultra 600. templa *Luth.*

tus

tus primus erat Epiſcoporum, cui Caeſar *ſummae Praefecturae* Officium poſt obitum *Georgii III.* Ducis *Bregenſis* commiſit. Sub eo in Ducatu *Saganenſi* Lutheranis templa adempta & *Vratislauiae* Cappucinorum ordinis Monachi introducti ſunt, quibus Tribunus militum Caeſareus *Heuſterus* ſuper Fluuium *Olauiam* Diuerſorium quoddam ab eo emtum, cuius inſigne Cygnus albus erat, donauit, ex quo iuſſu Imperatoris adſitis aedibus eis quoque ceſſis extruxerunt Monaſterium A. 1670. & in ſequenti anno *Trebnicenſium* vi prohibentium occupationem Templi *Lutherani* audaciam moleſtiſſime ferebat, adeo vt apoplexia tangeretur, quae ei uitam extinxit eodem anno Quarto Nonarum Aprilis.

occupauerunt, primus, inter Epiſcopos, ſummus *Sil.* Praefectus; *Vratislav. Capucinorum* ordinis monachos introducit.

Multi Candidati Epiſcopatum ambiebant, ſed volente Caeſare Epiſcopus creabatur FRIDRICVS, *Landgrauius Haſſiae, Cardinalis Romanae Eccleſiae*, qui hactenus *Romae* vixerat & *Protector Germanicae Nationis fuit.* Sub eo extincta eſt ſtirps Ducum *Lignicio Bregenſium* & inde aedes ſacrae *Bregenſis* ac *Lignicenſis* arcium, in quibus *Reformati* ſacra ritu ſuo peregerant, occupabantur a *Romano-Catholicis* & in arce *Wolauienſi* Sacellum aedificabant ritibus ſuis Eccleſiaſticis. Monachis *Carmelitarum* ordinis *Strentzii* haud procul *Wintzigio* & *Wolauia* Tribunus militum *Garnierus* monaſterium campeſtre extrui cu-

VII. *Cardinal.* FRIDR. *Landgraf. Haſſiae.*

extinctis Ducibus *Lignicio-Bregenſibꝰ* eccl. *Ref.* occupantur a *Rom. Cath.*

ſub hoc Monachis *Carm.* ord. monaſter. extruitur.

Hic Car. conſtituitur ſumm. Praef. ſup. & inf. Sil.

curauit. Cum veniret in *Sileſiam* ab Imperatore *ſummus Praefectus ſuperioris inferiorisque Sileſiae* conſtitutus, cui muneri magna cum laude praefuit, *nulli ob religionem moleſtus*, ſed accurata Diſciplina Sacerdotes ſuos tenuit, ornauit templum Cathedrale *Vratislauienſe*, multa in illo mutauit, aedificari quoque ſacellum curauit, quod conſecrauit Diuae *Eliſabethae* ex qua progenerata ſtirps auita, in quo etiam vita defunctus A. 1682. Die 19. Februarii ſepultus iacet.

Poſt eius obitum oritur diſſenſus in eligendo Epiſc.

Canonici diſſidebant in eligendo Epiſcopo vna factio ſuffragabatur Baroni *Wiltſchekio*, altera *Neandro*, denique Epiſcopum creabant, Epiſcopum *Olomucenſem* CAROLVM *Lichtenſteinium*, quae electio Caeſari diſplicebat, qui coniugis ſuae fratrem Palatinum WOLFGANGVM GEORGIVM proponebat. Igitur hanc repulſam aegerrime ferebat & interdicebat electioni vt quondam *Rudolphus II. Bonauenturae Hahnii* praeterito ſeculo exeunte. Palatinus fato defunctus eſt A. 1683. Die 3. Iunii. Ideo Canonici in gratiam Caeſaris Epiſcopum eligebant Fratrem eius FRANCISCVM LVDOVICVM, qui & hodie Epiſcopatum tenet, ſimulque praeeſt muneri *ſummi Praefecti ſuperioris ac inferioris Sileſiae*. Epiſcopus eſt quoque *Wormatienſis* Praepoſitus *Eluangenſis* & *Magiſter ordinis Teutonici*. Hic Epiſcopus hactenus grauis extitit *Lutheranis* in Ducatibus *Lignicenſi*, *Bregenſi*,

VII. FRANC. LVDOVICVS, Imp. Leopoldi frat. conſtituitur ſumm. Praef. Sup. & Inf. Sil.

genſi, ac *Wolanienſi.* Sub eo *Wolanienſes, Bregenſes, Lignicenſes* coacti ſunt admittere feriationem feſtorum Romano-Catholicorum A. 1687. Hoc quidem mandatum publicabatur per uniuerſam *Sileſiam. Vratislauienſes* vero & Duces *Olſnenſes* nondum paruerunt. *Lignicii* quoque magna cum ſolennitate *Feſto Corporis Chriſti* Proceſſio, vt vocant, inſtituta eſt. Ieſuitis Aulam Epiſcopalem *Lignicii* tradiderat & in Ducatibus Templa, quorum habet Caeſar *ius collaturae*, vt nominant, Parochis mortuis occludi iuſſit. Fundamenta poſuit ad ſtructuram templi Monachorum Bernhardinorum *Vratislauienſium* in platea Caniculari. Hi Monachi ſub Epiſcopo *Sebaſtiano* Vratislauienſibus graues contentiones mouerant de monaſterio ſuo, quod hahabuerunt quondam, in Noua Ciuitate. Igitur *Vratislauienſes* in aulam Caeſaream ablegabant Delegatos ſuos & conſeruabant illud. Sub eo quoque *Ieſuitae* ſplendidiſſimum Collegium cum Templo inſigni extruxerunt, cuius etiam fundamenta poſuit. Virgines ſacrae *Monaſterium* D. VRSVLAE *Vratislauiae* aedificarunt in platea veterum penitentiariorum, quibus Vidua Caeſaris *Ferdinandi III.* ELEONORA ſatis amplam dotem Teſtamento legauerat. Similiter *Monachi Capucini Bregae* & Ieſuitae *Lignicii* introducti ſunt. *Vratislauiae* quoque prodiit ſocietas, quae no-

introduxit feriationem feſtor. *Rom. Cath.*

Ieſuitis aulam epiſcop. *Lignicii* tradidit;

fundamenta poſuit templi *Bernhardinorum Vratislau.*

& collegii cum *templo Ieſuitarum;*

introduxit *Capucinos* BREGAE & *Ieſuitas* LIGNICII.

ſub eo Vratisl. oritur Academia Amoris.

nomen *Academiae amoris* ſibi vendicat, & *Glacii Niſſaeque* varia ſcripta dentata & aculeata contra *Euangelicos*, imprimis contra Eccleſiaſtas *Vratislauienſes* diſſeminat. In *Senatu Canonicorum* eo venit, quod, cum initio huius ſeculi & ſequenti tempore illud conſtituerit ex Eruditis, inter quos aliqui, ſed numero pauci Barones & Equeſtris ordinis *Sileſii* fuerunt, caeteri vero Eruditione ſua emerſerant: hodie autem hi poſteriores parum ſpei habent admiſſum iri, quippe praeſentantur non niſi Principum aut illuſtri proſapia oriundi. Canonicorum hodiernorum Epiſcopatus *Vratislauienſis* Catalogum habet *Author hodiernae Europae Souveraln* p. 395.

Recenſio aliarum mutationum.

Hic quoque notanda haec cenſemus ſub *Rudolpho II.* & *Matthia* muneribus a Caeſare dependentibus vtriusque religionis indigenis *Sileſiis* praefecti ſunt, quales erant *Fiſci Caeſarei Praeſidis* ac *Conſiliarii:* ſub *Ferdinando II.* haec mutatio facta eſt & demortuis *Praefectis Euangelicae Religioni* addictis, ſemper perſonae *Catholici* conſtituti ſunt, qui aut deſeruerant *Proteſtantium* Religionem, aut Exteri fuerant. Et A. 1629. *Curia ſummae Praefecturae* inſtituta in hunc Senatum nulli niſi *Romano-Catholici* deſignati ſunt. Ab hoc tempore nullus *Lutheranae* Religioni addictus *Praefectus* aut *Senator* in Principatibus hereditariis delectus eſt. Nunc eo res venit, vt quoque *Tribuni Prouinciales*

Ro-

Romano-Catholici conſtituantur, nec ad deliberationes & Conſultationes publicas a *ſumma Praefectura* ſub praeſenti Epiſcopo nulli ſic dicti ACatholici admittantur. Sub quo *Baſilica Cathedralis Vratislauienſis*, vt quoque Templum *Ieſuitarum* hunc honorem habuit excipiendi Electorem Saxoniae FRIDRICVM AVGVSTVM An. 1697. creatum *Regem Poloniae* profitentem palam Religionem *Romano-Catholicam*, cuius Proaui Lutheranorum in Sileſia praeſidium ſolatiumque hoc ſeculo fuerunt.

Hae ſunt paucis conſignatae mutationes, quas ſuggerit memoria, in ſtatu Religionis Patriae noſtrae Sileſiae. Concl. cap. prior.

CAPVT POSTERIVS.
DE
POLITICIS REBVS
SECTIO PRIMA
DE
IMPERIO IN VNIVERSAM SILESIAM,
ARTICVLVS PRIMVS
DE
SVPREMIS DVCIBVS.

HAud minus Patria *Sileſia* mutationibus obnoxia fuit in *Politicis*. Primum

mum commemorabimus *ſummos Magiſtratus*,

Svpremi *Sileſiae* Dvces 1) Rvdolphvs II. Imp *Sileſiae* erga illum merita,

Initio huius Seculi imperabat *Sileſiae Caeſar* Rvdolphvs II. & implicatus erat bello grauiſſimo cum *Turcis* in *Ungaria.* Huic accedebant Turbae in *Transſyluania* & *ſuperiori Ungaria*, quorum *Stephanus* Boisckaivs Author erat. In his *Sileſii* magnam fidem praeſtiterunt Caeſari, & non ſolum contribuerunt magnam ſummam pecuniae, ſed quoque copias aluerunt, eisque ſtipendia numerarunt, quae fortes reſtitere hoſtibus. Tunc enim

in *expeditionibus Vngariae:*

Temporis *Expeditiones Ungariae*, vt vocabantur, ſuſcipiebantur. Ordines ac Status conſcribebant milites, & dabant nomen militiae Nobiles cum vno, duobus tribus aut pluribus Equis: Cum expeditio ſuſciperetur, veniebant conſcripti in Diribitorium, & intererant expeditioni atque rem gerebant contra hoſtes. Ea finita reuertebantur in *Sileſiam* & expectabant Claſſicum militare. A. 1601. mittebant in *Transſyluaniam* mille Pedites & mille Equites ductu *Adami Wenceslai Ducis* Teschinensis. Qui in ſequenti anno *Siculorum Comitem* Mosen, qui *Transſyluaniae Principem* ſe appellauerat, vna cum *Turcis* ac *Tartaris* fugauerunt, expuleruntque. Vti & in *Pacificatione Viennenſi* A. 1606. cum *Ungaris* ſuſcepta Legationem ſuam habuerunt. Conſiderans haec egregia officia *Sileſiorum* indulgentior erat Cae-

Ad. Wenc. Dux Teschin. fugat *Siculorum Comitem* Mosen.

Rvdolphi erga *Sileſiam* indulgentia;

Digitized by Google

Caeſar in impetrandis *Literis Maieſtatis*, quae eſſent *efficax praeſidium Euangelicae Religionis*, quod ſupra memoratum eſt. *Rudolphus* erat caelebs, & frater eius *Matthias* ſucceſſionem expectabat. Videbatur autem Caeſar non tanta gratia eum complecti, quanta Patruelem *Archi-Ducem* LEOPOLDVM *Graecenſem*, *Epiſcopum Paſſauienſem* & *Argentinenſem*, quem omni ope ſtudebat ad ſucceſſionem promouere. *Matthias*, erga quem maior animorum affectus Regionum erat, quia optime de eo ſperabant fore, vt libertas Religionis ſalua eſſet, hoc intelligens, ſibi adiungebat *Ungaros Morauosque* & cogebat Caeſarem, vt cederet ei, Regnum *Ungariae* & ſucceſſionem in Regno *Bohemiae* ei promitteret. *Archi-Duce* vero LEOPOLDO impetum faciente in *Bohemiam* & Pragam A. 1611. inuadente, hoc *Sileſiacis* ſuſpectum videbatur, colligebant milites eosque ponebant ad fines. MATTHIAS coactis copiis conferebat ſe in *Bohemiam* & *Pragam* contendebat eius aduentum *Paſſauienſibus* non expectantibus & eo rem redigebat, vt Caeſar *Bohemiam*, *Sileſiam* & *Luſatiam* ab obſequio abſolueret. Igitur praeſentibus Legatis *Sileſiacis*, quorum caput erat *Iohannes Chriſtianus* Dux *Bregenſis*, MATTHIAS *Rex Bohemiae* & *ſupremus Dux Sileſiae* appellabatur A. 1611. Die 23. Maii. Caeſar autem Spiritum efflabat Die 20. Iunii An. 1612.

Litterae Maieſtatis efficax praeſidium Euangelicae religionis;

intentio ratione ſucceſſionis, eluſa a fratre ſuo *Matthia*.

II. MATTHIAS Rex *Bohemiae*, poſtea *Imp.*

Mat-

Matthias veniebat ex *Luſatia* in *Sileſiam* & quidem *Vratislauiam* Die 18. Septembris A. 1611. & ſolenniter excipiebatur. Vt hic Regius ingreſſus deſcribitur in *Chronico Schickfuſii.* Iuramentum fidelitatis quod Caeſar ob Ordinibus ac Statibus poſtulabat, differebatur aliquandiu, hi enim vrgebant confirmationem Priuilegiorum ſuorum, quam etiam impetrabant. Poſt mortem Fratris ab Electoribus Caeſar eligebatur. *Sileſia* ſub Imperio *Rudolphi II.* ſemper queſta erat de *Bohemica Cancellaria*, quod res *Sileſiacas* minus aeque expediret. Ideo rogabant *Cancellariam* peculiarem in *Sileſia*, & impetrabant ſub *Matthia* conſtitutionem *Vice-Cancellarii.* Hic erat *Georgius Baro* SCHÖNEICHIVS, qui hactenus *Fiſci conſiliarius* fuerat, & magna gratia Caeſaris florebat, qui eodem anno, quo Caeſar *Matthias* deceſſit, eum comitatus eſt in alterum mundum. Cui adiunctus erat quoque *Secretarius Sileſiacus.*

[Margin: conſtituit VICE CANCELLARIVM *Sileſiae Georg. Baronem* SCHOENEICHIVM.]

Vxorem duxerat quidem Filiam *Archi-Ducis* FERDINANDI *Comitis Tyrolenſis* ANNAM, ſed ſine prole erat; igitur *Bohemis* & *Ungaris* A. 1617. ſucceſſorem commendabat, quem adoptauerat FERDINANDVM *Archi-Ducem Graecenſem.* Ita is die 19. Iunii *Pragae* Rex deſignabatur. Quod *Sileſii* aegre ferebant, quod iura ipſorum ita negligenretur, vt praetendebant. Inſtituebant ob hoc Conuentum Prin-

[Margin: ducit uxorem,]

[Margin: deſignat ſucceſſorem.]

Principum & de hoc deliberabant, conueniebantque & *Ducem ſupremum* aſſumebant *Regem* FERDINANDVM, clauſula adiuncta, ne a Bohemis ſuſcepta iuribus ipſorum fraudi eſſent. Rex veniebat *Vratislauiam* die 21. Septembris & accipiebat die 23. eiusdem Menſis in Caſtro ab Ordinibus ac Statibus iuramentum fidelitatis & ibat in ſequenti die in *Luſatiam*. Sequenti anno Die 23. Maij praecipitatio de feneſtris *Pragae* acta eſt, quod initium calamitatis cui poſtea tota Germania implicata eſt; Ordines ac Status *Proteſtantes* querebantur, ſe in exercitio Religionis contra literas Maieſtatis vexatos eſſe, nec vllam ſibi fauentem e *Cancellaria* impetrabant reſponſionem. Hinc Conuentu habito impatienter ibant in arcem *Pragenſem* & ex Regiis Vicariis *Guilielmum* SLAVATAM & *Iaroslaum* SMESANSKIVM una cum Secretario *Philippo* PLATEISIO de feneſtra deturbabant, qui autem non laeſi effugiebant *Viennam*, publicabant inde Apologiam, in quo hoc factum vt iuſtum defendebant & a *Sileſiis* auxilia petebant. Caeſarem hoc male habebat, exiſtimantem hoc factum pœna dignum & promereri caſtigationem armis. Attamen literas conſcribebat ad *Bohemos*, iubebatque dimiſſionem militum. Quia vero diffidebant & milite conſcripto ſe obfirmabant, Copias ſuas Caeſar in *Bohemiam* mittebat. *Sileſii* ad quos *Bohemi* haec

III. FERDINADVS, Rex *Boh.*

initium belli tricennalis,

quo implicantur *Sileſii*;

haec acta referebant, Conquiſitionem militum ſex millium faciebant, vt illis eſſent inſtructi Turbis exortis. Et quanquam *Bohemi* vigore *Vnionis*, vt vocant, *inter vtrosque Proteſtantes* Ordines ſancitae & a Caeſare confirmatae, per Legatos Auxilium petebant, tamen differebant Legatione miſſa inſigni *Viennam*, cuius Princeps erat Dux IOHANNES CHRISTIANVS *ſummus Praefectus*, quae rogabat Caeſarem, vt lenibus mediis rem componeret, & quoque eum admonebat Turbationum Religionis in *Sileſia*. Poſtea vero *Bohemis* inſtantibus, atque monſtrantibus, quae fierent inibi, cauſa Religionis fieri, copiae ſub ductu *Iohannis Georgii Marchionis* CARNOVIENSIS mittebantur in *Bohemiam* per comitatum *Glacenſem*. Id quod Imperator *Matthias* male accipiebat in Conuentu Principum per legatos *Gründanckerum* LICHTENSTEINIVM Dynaſtam *Nicolaiburgi*, *Nicolaum Baronem* BVRGHAVSIVM *Fiſci Sileſiaci Praeſidem*, & *Wenceslaum* ZEDLICIVM, *Fiſci Conſiliarium & Praefectum Saganenſem* exprobrabat, demonſtrabatque, nequaquam haec in *Bohemia* fieri ob Religionem & offerebat, ſe inquiſiturum in propoſitas querelas & illas aboliturum.

eorum legatio *Viennam*, ad Imp. MATTHIAM.

copiae in *Bohemiam*, miſſae ſub ductu *Io. Ge. Marchionis* CARNOVIENSIS.

Caeſar acceptabat arbitrium Electorum *Moguntini*, *Palatini* & *Saxonis* Ducisque *Bauariae*, qui in rem inquirerent *Ægrae*, & certa dies denominabatur A. 1619. quo etiam vtriusque religionis Ordines

Imp. MATT. acceptat arbitrium Elector. *Mogunt.*

dines

dines in *Sileſia* Legatos ſuos ordinabant vna cum ab vtraque parte conſcriptis grauaminibus, vt nominabant. Inter has vero magnas Turbas Imperator *Matthias* e vita abiit ad quietem A. 1619. Die 20. Martii. *Palat Sax. & Ducis Bauariae.*

Obitum Caeſaris *Matthiae* nunciabat *Sileſiis Rex* FERDINANDVS II. Literis ad eos datis commiſſaque Literarum Maieſtatis confirmatione & aliorum Priuilegiorum Decimo ſexto Calendas Maii. Ablegabat quoque ad Conuentum Ordinum Statuumque *Ottonem* MELANDRVM, *Conſiliarium Curiae Appellationum Bohemiae*, poſtulabat debitum obſequium quaſi coronatus *Rex Bohemiae* & conſtitutus *ſupremus Dux Sileſiae:* & confirmabat *ſummam Praefecturam Duci Iohanni Chriſtiano.* Quia vero *Sileſii* Legatos ſuos habebant in *Bohemia*, excuſabant prouocationes ad *Bohemiam*, rogantes, vt illa prius in quietum Statum reſtitueretur, ſublatis iniuriis, de quibus quererentur, & tunc imperium aggrederetur. Inde Rex *Ferdinandus* ab Electore *Moguntino* quaſi Rex *Bohemiae* & collega ad eligendum Imperatorem inuitabatur. Contra quod quidem *Bohemi* fruſtra proteſtabantur. Ille Caeſar Auguſtus Romanus appellabatur Die 28. Auguſti, contra a Bohemis Regno exuebatur, quibus & Morauia, Sileſia, Luſatiaque ſuffragabantur, & huius rei cauſas publicauerunt. Inde in Sileſia conſtitutiones

IV. FERDINANDVS II. *Bob. Rex.*

Imperator factus a *Bohemis* regno exuitur quibus *Morauia, Sil. Luſ.* ſuffragantur.

tiones de defenſione Patriae fiebant, & mutationes in Vrbibus vbi Ciues *Lutheranae* Religionis praeualebant, nonniſi *Euangelicae* Religioni addicti Senatores ordinabantur, in aliis vero dimidia pars ex iis conſtare iubebatur. Sacerdotes *Romano-Catholici* qui in Sileſia erant, cogebantur iuramento firmare Societatem cum *Bohemis* initam, idque detulerunt praeſentibus Defenſoribus ex Ordine Principum, Dynaſtarum, Nobilium & Vrbium electis. Ablegati vero erant ad Regem eligendum *Henricus Wenceslaus* Dux MVNSTERBERGENSIS, *Iohannes Vlricus* SCHAFGOTSCHIVS Dynaſta *Trachenbergenſis*, *Albertus* ROHRIVS *Praefectus Suidnicenſis ac Iaurienſis* & *Iohannes* WIRTHIVS Senator *Suidnicenſis*.

Sileſia ad nouum Regem eligendum mittit *Bohemiam* legatos.

Interim Rex *Poloniae Sileſiis* offenſus erat, quippe Epiſcopus *Archi-Dux* CAROLVS Caeſaris Frater ad eum ſe contulerat & auxilium eius implorauerat. Igitur non tantum ſcribebat Litteras minaces ad Ordines ac Status, ſed *Coſacci* quoque iuſſu eius Caeſari auxilio veniebant, perrumpentes per *ſuperiorem Sileſiam* vbi longe lateque graſſabantur in *Opolienſi* ac *Ratiborienſi* Terris & inuadebant *Morauiam*. Irruptio etiam fiebat e *Polonia* & *Mezebora* Ducis *Henrici Wenceslai* Oppidum diripiebatur, quidam vero e his praedatoribus *Vratislauiae* intercepti patibulo ſuſpenſi ſunt. Iam praeterito ſe-

ſeculo erat diſpoſita terra in quatuor Circulos, & quo pacto alter alteri ſuccurreret facta conſtitutio, periculo a Turcis imminente, de quo legi poteſt *Chronicon Schickfuſii.* Haec diſpoſitio in Conuentu Principum, cui ipſe *Rex Fridricus* interfuerat, renouabatur, inter hos praefectos erat *Henricus Wenceslaus*, Dux BERNSTADIENSIS. Et quia *Ungari* quoque rebellabant, Princeps *Transſyluaniae* BETHLENVS GABOR Rex denominatus fœdus icit cum *Bohemis*, & quoque Legatos ſuos habuit apud *Sileſios.* Et quia erat is Princeps *Turcae* cliens, Legatio deſtinabatur ab omnibus Confœderatis Terris ad *Portam Ottomannicam*, ad quam denominatus fuit D. DORNAVIVS a *Sileſiis.*

V. FRIDRICVS V. *Palatinus* Rex *Boh.* declaratus.

Haec quibusdam fidis Patriae Ciuibus minus placebat perpendentibus imminens periculum, quia erat *Sileſia* exhauſta & difficultas Annonae, magna tributa imperabantur ad conſcribendos milites & Terra verſus *Poloniam*, quae hoſtem induebat; vltra ſexaginta milliaria patebat. Quanta auxilia quae ſperabat *Palatinus* a Socero, *Hollandis* & vniuerſis Principibus eſſent: de *Gallia* enim incerta ſpes erat: erat tamen domus Auſtriaca, quam fulciebat *Hiſpanus* & fœdus Catholicum, potentior. Permulta quoque debita ſoluenda reſtabant & multa poſtulabat Nouus Rex. Annuebat

Digitized by Google

Ordinibus Statibusque vt nominarent certos, qui in *Senatum Appellationum* aſſumerentur & cum quibus communicaret *Supremus Cancellarius* res *Sileſiam* attinentes. Hi erant *Vice-Cancellarius* D. *Ludouicus* CAMERARIVS, *Secretarius Abrahamus* GVNTZELIVS, *Conſiliarius Appellationum, Dauid* ROHRIVS & D. *Balthaſar* WILPERTVS.

cuius Electioni contradicit *Imp.* ex duplici cauſa;

Caeſar contradicebat electioni Palatini publico Diplomate; cauſabat enim eam ſuſceptam ab iis, qui nullo iure polluiſſent, nec Palatinum iure potuiſſe oblatum Regnum acceptare, cum ipſe ſemet *Francofurti ad Maenum* legitimum Regem *Bohemiae* & Collegam agnouiſſet.

quam litem dirimit prœlium in *monte albo* prope *Pragam.*

Hanc litem dirimebat Praelium fatale in *monte albo* prope *Pragam* menſe Nouembri. Exercitus *Bohemicus* totus fundebatur, & *Palatinus* fuga veniebat *Vratislauiam* per *Glacium* & ibi breui Temporis ſpatio commorabatur, & inde cladem acceptam referebat Confœderatis ſuis & conabatur firmare eos in partibus.

Io. Georg. Elect. SAX. conſtituitur ab *Imp.* legatus ad *Sileſiam Luſatiamque* in Caeſaris obſequium redigendam;

Sed Imperator *Iohannem Georgium* Electorem *Saxoniae* Legatum conſtituerat, vt *Sileſiam Luſatiamque* in Caeſaris obſequium redigeret. Igitur conſcriptis Litteris nil efficiens, duxit exercitum in *Luſatiam* & potitus eſt *Budiſſina, Gorlicio, Gubenaque* & aliis Oppidis, quae *Iohannes Georgius Marchio* CARNOVIENSIS, *Praetor Militum Sileſiacorum* ſuo praeſidio tenebat, ducebat exer-

Digitized by Google

exercitum ad fines & veniebant in *Saganenſem* Ducatum. *Palatinus* adhuc *Vratislauiae* verſans ablegabat Tubicinem quendam ad Principes ac Status, qui conuentum agebant, conſcripta Epiſtola ad eos, in qua hortabatur eos vt ſponte ſe darent, fide data, eos reconciliatum iri Caeſari & conſeruatum litteras Maieſtatis aliaque ſua Priuilegia. Sin minus ſe ducturum milites ſuos minabatur in *Sileſiam*, ergaque inobedientes vim adhibiturum eſſe ab Imperatore poteſtate data. *Palatinus* intelligens, *Sileſios* pronos eſſe ad acceptandas conditiones pacis oblatas ab Electore *Saxoniae*, quum alias ſedes Belli *Morauia* iam victa *Bohemiaque* cui nulla erat ſpes recolligendi, & quoque e *Luſatia*, vt taceam *Poloniam* *Sileſia* futura eſſet, diſcedebat *Vratislauia* conferebatque ſe *Berolinum*, indulgens ea quae nullo modo prohibere poterat. Mittebant ergo Legatos, quorum Caput erat *Carolus Fridricus*, Dux OLSNENSIS *Dreſdam* & Pacificatio ſanciebatur A. 1621. Die 19. Februarii, in quo omnia componebantur, Literae Maieſtatis omniaque Priuilegia confirmabantur. *Sileſia* vero Caeſarem Dominum ſuum agnoſcebat, & ſe imperio eius tradebat. Excludebatur tamen Marchio *Carnouienſis* a Caeſare proſcriptus, & *Sileſii* Caeſaris militiae ſtipendio numerabant ter centum millia aureorum & abdicabant Marchionem imperio

Palatini molimina contra Saxonum vana.

Pacificatio Dreſdenſis eiusque contenta.

Saxo nomine Imperatoris a *Sileſiis* ſuſcipit iuram. fidelitatis illisque omnia tract. firmat.

perio militari. Et veniebat *Vratislauiam* Elector Die 25. Octobris eiusdem anni & poſtulabat nomine Caeſaris ab Ordinibus ac Statibus iuramentum fidelitatis, ſicuti quoque Caeſar omnia ab Electore *Saxoniae* cum *Sileſiae* tractata rata habuit confirmauitque.

March. Carnouienſis conatus fruſtranei.

Et quamuis proſcriptus Marchio Carnouienſis conaretur publicatis ſcriptis concitare Sileſios, proponens ſupplicium ſumtum de autoribus Rebellionis *Bohemicae* A. 1621 attamen nemo mouebatur, quia Elector *Saxonicus* & Caeſar haec ſcripta *Carnouienſis* diſſeminata refellebant; hic vero Princeps non ceſſabat Imperatori negotium faceſſere in ſuperiori *Sileſia Morauiaque*, auxiliatus a *Bethleno Gabore* mutabilis animi homine, usque tandem e vita decederet A. 1675. *Sileſii* pro defenſione Terrae praeſto habuerant milites vigore Diſpoſitionis quatuor Circulorum.

Expeditiones bellicae in *Sileſia*.

Sed *Mansfeldius* cōpiis profligatis a Principe *Wallenſteinio* apud pontem Deſſauienſem, hic ſcribebat ad *Sileſios*, haud neceſſe eſſe milites alere omni amoto periculo, & ideo illos dimitterent, quod etiam Caeſar mandabat: Hoc facto *Mansfeldici* & *Dani* ſub ductu *Iohannis Erneſti* Principis *Vinarienſis* inuadebant *Sileſiam* Menſe Iulio A. 1626. pergentes Diſtrictum *Gurauienſem* Ducatusque *Wōlanienſem* & *Olſnenſem* in *ſuperiorem Sileſiam*

ſuc-

ſucceſſitque eis ex animi ſententia & quia cauſabant ſe defendere Religionem, multi eis accedebant, ob Religionis perſecutionem acerbati. Inſequenti vero Anno adueniebat exercitus *Wallenſteinii*, expellebat *Danos* e *Sileſia* & hyberna capiebant in *Sileſia*, quae *Sileſios* maximi conſtiterunt. Rex *Bohemiae* creatus annuentibus Principibus ac Statibus, praeſens veniebat *Vratislauiam* & accipiebat in fidem Ordines Proceresque. Vide HENELII *Sileſiographiam* cap. 7 p. 87. Sed Priuilegiis *Bohemiae* contumacia ſua infirmatis & ea Prouincia Domui *Auſtriacae* vindicata armis, nulla deliberatione de eligendo Rege opus erat. Sed Imperator maximum natu filium FERDINANDVM III. quem quoque Ducem *Oppolienſem*, *Ratiborenſem*, *Suidnicenſem* & *Iaurienſem* conſtituerat in *Sileſia*, *Pragae* Regem Bohemiae coronari curabat.

VI. FERDINANDVS III. Rex *Boh.* poſtmodum *Imp.*

Igitur Ordines ac Status partim in Aulam vocabantur, partim qui ibi negotia habebant Regi fidem iurare iubebantur. Vbi & *Vratislauienſes* Legatis ſuis ibi poteſtatem commiſerant. Elector *Saxoniae* IOHANNES GEORGIVS I. qui hactenus partes Caeſaris ſecutus erat, vi a *Tyllio* adhibita coactus ſe coniungere GVSTAVO ADOLPHO Regi *Sueciae*, quo fundebatur exercitus Caeſareus ad *Lipſiam*, inde copiis miſſis in *Bohemiam Praga* expugnabatur, in ſequenti anno eius Dux

Elect. Sax. Io. GE. I. ſe coniungit GVST. ADOLPHO, *Regi Suec.* Horum felices armorum ſucceſſus

Militiae *Iohannes Georgius Arnheimius*, coniunctis *Suecis* & *Brandenburgicis* copiis, in *Sileſiam* veniebat, potiebatur *Mega-Glogauia*, cogebatque exercitum Caeſareum fuga ſe recipere, primum *Vratislauiam*, dehinc in *ſuperiorem Sileſiam*, quem vero Saxonici proſequebantur, & tunc fere totam *Sileſiam* in poteſtatem ſuam redigebant, inter alia quoque ſic dictam *arenam* & *Inſulam* S. *Iohannis*.

a WALLENSTEINIO infringuntur.

WALLENSTEINIO vero rurſus Imperium in exercitum Caeſareum adepto per multi accedebant, qui mox expulſi e *Bohemia* Saxonicis ducebat milites ſuos in *Sileſiam*, obſidebatque *Suidnicium*, qua obſidione Saxones ſub Duce *Franciſco Alberto*, *Saxo-Lauenburgico* vrbem liberaturi veniebant. Induciae aliae poſt alias fiebant & de pace agebatur; inter haec quoque Filius Regis *Daniae* VLRICVS inſidioſe telo traiectus eſt. Pax non coibat, & Caeſarei, praeſertim *Croatae*, magnum damnum *Sileſiae* inferebant. Quia autem *Arnheimius*, nomine Electoris, Principibus Ordinibusque protectionem pollicebatur vigore *Pacificationis Dreſdenſis* obteſtans pacem non compoſitam iri, qua non in *Sileſia* Religio & res ciuiles in priſtinum Statum reſtituerentur, eo rem redigebat, vt Die 9. Auguſti Duces, *Lignicenſis*, *Bregenſis*, *Olſnenſis* & *Vratislauienſis*, coniungerent milites ſuos cum exercitu *Saxonico*. Quod vero Caeſar male accipiebat: igitur

Digitized by Google

igitur cum *Arnheimius* plurimis copiis coactis conferret ſe in *Miſniam*, & *Wallenſteinius*, *Schafgotſchiusque* reliquias foederatorum profligaret prope pontem *Steinauienſem* Die II. Octobris, & caperent Tribunos militum, Caeſarei male graſſabantur in Oppidis, quibus potiebantur, & *Sileſii* in cenſu rebellium habebantur. Cladem autem acceperunt ii a Saxonibus prope *Lignicium* Octauo Calendas Iunii. In pace *Pragenſi* inſequenti anno compoſita, Elector *Saxoniae* clauſulam adiunctam impetrabat, in qua venia dabatur commemoratis Principibus & Ciuitati praeuia deprecatione & a *Vratislauienſibus* traditio *Praefecturae Ducatus Cancellariaeque*. Igitur die II. Octobris a D. *Erbio* in Domo *Bernſtadienſi Vratislauiae* monebantur iuramenti, & ab eis Dux *Henricus Wenceslaus* iuramentum fidelitatis accipiebat. Caeſar mortem obibat A. 1637. die 16. Ianuarii. Et imperium iniebat *Ferdinandus III.* iam A. 1627. Rex *Bohemiae* electus bello adhuc durante, in quo multis *Sileſia* calamitatibus afflicta eſt a *Suecis*, *Caeſaris* hoſtibus, qui multa loca, imprimis ſub *Stallhanſio Torſtenſohnio*, *Witteberga* occupata inſidebant. A. 1642. quoque die 21. Maii ſub Duce *Franciſco Alberto* Caeſareos apud *Suidnicium* ſternebant. *Torſtenſohnius* quoque *Bregam* obſidione cingebat, re vero infecta diſcedere cogebatur, Caeſaris Fratre Archi-Duce *Leopoldo*

Pax Pragenſis.

poldo Wilhelmo ſuccurrente Vrbi. Diademate curauit ornari *Pragae* Regis *Bohemiae* Filium maximum ſuum FERDINANDVM IV. A. 1646. cui etiam interfuerat nomine *Sileſiorum* Dux *Bregenſis* GEORGIVS III. Cui vero iam Regi Romano coronato magno cum moerore populi mortem intulerunt. *Suecorum* progreſſus in *Polonia*, qua breui tempore potiti erant, Rege *Iohanne Caſimiro* recipiente in *Sileſiam*, in *Oppolienſem* ac *Ratiborenſem*, qui Ducatus ei pignerati erant, magnam curam Caeſari iniiciebant, igitur mandabat coronam Regiam *Bohemiae* imponi *Pragae* Filio maiori LEOPOLDO IGNATIO & ſtatuerat *Polonis* ſuccurrere, & apparatus bellici magni fiebant, inter quos Caeſar A. 1657. quarto Nonarum Aprilis fato defungebatur, Filio commemorato Imperio relicto, qui etiam Duce *Bregenſi* GEORGIO III. *Adminiſtratore Summae Praefecturae* Legato A. 1657. Die II. Iulii ab Ordinibus & Statibus iuramentum fidelitatis accepit, in ſequenti anno quoque *Romanus Auguſtus* appellatus eſt. Abſtrahebat Electorem *Brandeburgicum* a partibus *Suecicis*, contra quos egregia auxilia praeſtiterat *Polonis Daniſque*, & eo redigebat vt A. 1660. *Dantiſci Sueci* cum *Polonis* pacem conſtituerent, quo ſibi reſtituebantur Principatus *Poloniae* Regi pignerati *Oppolienſis* ac *Ratiborienſis*. Et quanquam hic noſter *Supremus Dux* perpetuum

VII. FERDINANDVS IV. Rex *Boh.* poſtea *Imp.*

Suecorum progreſſus in *Polonia.*

VII. LEOPOLDVS *Boh.* Rex, & deinde *Imperat.*

Suecorum pax cum *Polonis.*

Digitized by Google

um bellum geſſerit cum hoſtibus ſuis, *Sileſia* tamen ſalua & in pace conſeruata eſt. A. 1675. poſt obitum Ducis vltimi *Georgii Wilhelmi*, quo Stirps Piaſtaea extincta, Ducatus *Lignicenſis*, *Bregenſis* ac *Wolauienſis* in Caeſaris ditionem veniebant, ceu feuda vacua, in quos quidem Elector *Brandeburgicus*, ob conſtituta pacta ſucceſſionis mutuae inter eum & Ducem quondam *Fridricum II.* ſed a Caeſare *Ferdinando I.* abolita, praetendebat, vti quoque vrgebat reſtitutionem Ducatus *Carnouienſis*. Sed res componebatur, & Elector cedebat praetenſionem in Ducatum *Carnouienſem*, vt quoque in Ducatus memoratos Terra *Sueboſienſi* ceſſa Electori *Fridrico Wilhelmo* ſub nomine Principatus, quam vero poſt Electoris mortem a ſucceſſore *Friderico III.* ſumma pecuniae exſoluta, quam *Sileſii* numerarunt A. 1698. Caeſar recepit. Tam multi hoſtes, qui eum aggreſſi ſunt & opprimendum deſtinauerant, ad maiorem gloriam & exaltationem interierunt. Certe nullus Anteceſſorum par ei, qui ita *Turcam* in ordinem redegit, ei multa loca ademit, & pacem exorare coegit. Cuius belli praemium eſt *Ungariae* Regnum in Prouinciae hereditariae formam ſimilis *Bohemiae* redacta & *Transſyluaniae* cum *Ungaria* coniunctio. Vt antecellit Predeceſſorem *Fridericum III.* Caeſarem felicitate contra hoſtes, ita proximus venit

Extincta ſtirpe *Piaſtea* Ducatus *Lignic. Breg.* ac *Wolau.* in Caeſaris ditionem veniunt; Praetenſiones *Brandenburgicae* in dictos Ducatus diluuntur.

Leopoldi praemia belli.

Digitized by Google

nit armis imperii: Vt quoque hoc longe eum ſuperat, & porro ſit *felicior Auguſto*, quem diuturnitate imperii quodammodo aequat, vti eſt *Traiano melior*, Sileſiorum ardentiſſimum eſt votum, qui acclamant ſuo LEOPOLDO Indulgentiſſimo, vt ille Romanus *Traiano* optimo:

O ſi tu Iupiter eſſes!

primus Rex *Vngariae* hereditarius IOSEPHVS.

Deus quoque diu ſeruet A. 1678. tripudiante vniuerſa Germania natum & An. 1687. *primus* Regem hereditarium *Ungariae* & Anno 90. Auguſtae Regem *Romanum* creatum IOSEPHVM. Saluo *Ioſepho*, ſalua Sileſia.

ARTICVLVS SECVNDVS
DE
SVMMA PRAEFECTVRA.

Supremus Praefectus ſemper Princeps *Sileſiacus.* eius officium.

LOco Caeſaris *Sileſiam* adminiſtrat SVPREMA PRAEFECTVRA cui ſemper Princeps *Sileſiacus* praeficitur ſecundum Priuilegium Regis *Matthiae Hunniadis.* Huic cura eſt rempublicam ſaluam conſeruare, Decreta Ordinum ac Principum exequi, omnes Turbas praecauere & controuerſias inter Ordines ac Status ortas diſceptare, Regis vt ſupremi Ducis Mandata in Patria publicare, & rurſus eius neceſſitates ad Aulam deferre, & Conſilium ferre, quomodo vno & alteri rei poſſit conſuli: Et conſtituit ſummum Prae-

Digitized by Google

Praefectum *Matthias*, vt abolerentur graſſationes violentae inter Principes, & Libertas Ordinum in proteruiam degenerans coerceretur. Huius ſeculi initio erat Summus Praefectus *Iohannes Vitus* SITSCHIVS, *Epiſcopus*, & quidem eam *Praefecturam* adminiſtrauerant *Epiſcopi* ab A. 1538. quod Ordines haud male acceperunt, quia *Summus Praefectus* una cum moleſtiis quibus oneratus erat, magnos ſumtus faciebat, cum nec ſtipendium conſtitutum amplum neque Regio non adeo liberalis Donationibus quid adiiciébat, nec tot prouentus, quot hodie ſuppetebant. Igitur Principes ferebant, Epiſcopos hoc onus ſuſtinentes, quibus non familiae cura erat, qui in Religione moderati, & nulli ob eam moleſti erant. Sed poſtquam haec vexari inſtitueretur, aliis quoque querelis accumulatis, póſt obitum Epiſcopi *Iohanni Viti* Ordines & Status inſtabant apud Caeſarem *Rudolphum II.* vt Summam Praefecturam non vltra adminiſtrarent Epiſcopi, ſed indigenae Principes Politici. Quod etiam impetrabant Sacerdotibus Romano-Catholicis, Epiſcopoque acerrime repugnantibus. Et Epiſcopo Archi-Duci *Carolo* valde diſplicebat, de quo legendus *Schickfuſius*. Igitur *Supremus Praefectus* creabatur CAROLVS Dux *Munſterbergenſis* & *Olsnenſis* quo munere functus eſt magna cum laude vsque ad mortem ſuam A. 1617. Die 28. Ianuarii &

I. *Io. Vit.* SITSCHIVS, *Epiſc.* a *Matthia* conſtitutus.

Eam *Praefecturam* adminiſtrauerant *Epiſcopi* ab an. 1538. usque ad. Sec. XVII.

deinde Principes Politici indigenae.

II. CAROLVS, Dux *Munſterberg.* & *Olſnenſis*, a MATTHIA conſt.

& multa paſſus eſt ſub Regimine Caeſaris *Matthiae II.* praeſertim reſiſtens Turbatoribus Religionis iuxta tenorem Litterarum Maieſtatis, quarum Defenſor conſtitutus erat. Videbatur & cum eo *Sileſiae* pax extincta eſſe, quia mox inde *motus Bohemici* exorti ſunt, quibus quoque Sileſia implicita eſt.

III. AD. WENCESL. Dux *Teſchinenſis*, a MATTH. conſt.

Adminiſtratio *Summae Praefecturae* committebatur ab Imperatore *Matthia* Duci *Teſchinenſi* ADAMO WENCESLAO. Illa vero modo ſex menſes fungebatur & e vita excedebat. Eo praeſide in ſupremo Tribunali *Marchioni* CARNOVIENSI *Dynaſtiae Beuthenenſis* ac *Tarnouicenſis* adimebantur Caeſarique adiudicabantur, quod Marchionem male habuit.

IV. IO. CHRISTIANVS, Dux *Bregenſ.* a MATTH. conſt.

Inde ſummus Praefectus conſtituebatur a Caeſare *Matthia*, Dux *Bregenſis* IOHANNES CHRISTIANVS, ſub quo incendium diſcordiae inter *Romano-Catholicos* ac *Proteſtantes* inflammabatur, excitatum a procella e turbata *Bohemia* ſaeuiente. Princeps Legationis *Viennam* ibat, cum Caeſar animo deſtinauerat, praecipitationem de feneſtris Pragae actam armis caſtigare & conabatur eum flectere ad lenia media. *Bohemis* tamen auxilium urgentibus vigore vnionis, vt vocant, a Caeſare *Matthia* confirmatae, copiae mittebantur in *Bohemiam*, non vt probarent *Sileſii* haec auſa *Bohemorum*, ſed vt religionem defenderent. Igitur Caeſar hoc expro-

Digitized by Google

probrabat miſſis legatis *ſummo Praefecto* & *Proteſtantibus* Ordinibus ac Statibus. Caeſare *Matthia* demortuo Rex *Ferdinandus* committebat confirmationem Litterarum Maieſtatis atque aliorum Priuilegiorum, Duci quoque *Iohanni Chriſtiano* ſummam Praefecturam renouabat. A. 1619. inſtituebat Conuentum *Vratislauiae* ad deliberandum de re publica. Et haec iam recenſita eſt mutatio a *Bohemis* electus Rex *Palatinus* FRIDRICVS quoque *Sileſiis* placebat Ieſuitis prius e *Sileſia* publico Diplomate relegatis & *Niſſae* ſedis Epiſcopi praeſidium impoſitum, quod Rex *Poloniae Sigismundus III.* Litteris ad eam datis exprobrabat. Cum clade accepta in *monte albo* Palatinus Regno *Bohemiae* excideret & Ordines *Sileſiaci* Arbitro Electore Saxoniae *Iohanne Georgio I.* Caeſari reconciliarentur, Summam Praefecturam abdicabat A. 1621.

& 'ea Rege FERD. confirmatus,

munus abdicauit.

Dein Adminiſtratio illius committebatur Fratri Duci GEORGIO RVDOLPHO, *Lignicenſi*, ſub nomine *ſupremae Praefecturae Adminiſtratoris*. Hanc ei difficillimam reddebant durantes Turbae, quas a Sileſiis dimiſſus Marchio *Carnouienſis* alebat: nec non confuſio monetaria vbi probae monetae aeſtimatio intenſa nimium & introducta improba, cuius valorem Caeſar minuebat. A. 1624.

V. GEORG. RVDOLPH. Dux *Lignicenſis* a FERD. I. conſtitutus.

In ſequenti anno publicabat graue interdictum aduerſus proteruos, qui improba

Digitized by Google

proba laſciuia vtebantur, ſimul quoque a Caeſare miſſum Diploma, contra *Monomachos*; Sequenti anno inuadebant *Mansfeldici Sileſiam* & ſedem figebant, igitur rogabat dimiſſionem ab adminiſtratione *Summae Praefecturae*, quam etiam nullo negotio impetrabat, quia Caeſar ſtatuerat eam mutare.

dimiſſionem rogat & impetrat.

Hactenus *ſummi Praefecti* vſi erant Conſiliariis ſuis & miniſtris domeſticis etiam in rebus *ſummam Praefecturam* attinentibus. Caeſar vero inſtituebat ſingulare *Collegium Conſiliariorum*, qui ab eius nutu penderent adiuncti *Summo Praefecto*, ne quid agat abſque eorum aſſenſu, ſub quorum nomine quoque Edicta promulgantur. Initium fiebat, cum HENRICVS WENCESLAVS Dux *Münſterbergenſis* & *Bernſtadienſis* huic muneri praeficeretur, & adhuc hodie *Senatus Conſiliariorum* conſtat *duobus*, vt nominantur, *Scamnis*, *Equeſtris* Ordinis & *Doctorum*, in illo ſedent *Proceres*, in hoc vero nonniſi *Litterati* & duo *Secretarii*, nec niſi *Romano-Catholicae* Religioni addicti admittuntur. Ex hoc collegio poſtea *Praefecti* Principatibus conſtituti ſunt.

Summae Praefecturae mutatio per *Collegium Conſiliariorum*.

VI. HENR. WENCESL. Dux *Munſterbergenſis* & *Bernſtadienſis* a FERD. I. conſt.

Primas *Conſiliariorum Summae Praefecturae* tenet *Cancellarius*. Hoc Senatu ab Imperatore inſtituto in Ducis *Henrici Wenceslai* gratiam, qua eum Caeſar complectebatur. *Cancellarius* concedebatur *Georgius Gerhardus* I. V. D. qui etiam Patris

SeriesCANCELLARIORVM *Collegii Conſiliariorum Summae Praefecturae*.

Digitized by Google

tris eius Ducis CAROLI, *Supremi Praefecti Cancellarius* fuerat, poſtea hoc munus adminiſtrauerunt, quos equidem memini.

Chriſtianus NOSTITIVS, *Martinus* KNOBELSDORFIVS.

Otto Baro NOSTITIVS ſub Duce GEORGIO RVDOLPHO, qui poſt *Suidnicenſis* ac *Iaurauienſis Praefectus* factus eſt.

Henricus Baro *de* OBERG, qui A. 1650. *Praeſes Vratislauienſis* factus.

Georgius Abrahamus Baro DYHERRIVS qui huic muneri praefuit ſub Duce BREGENSI, *Georgio III. Summo Praefecto* & dein *Glogauienſis Praefectus* conſtitutus eſt.

A. 1682. mortuo *Iohanni Chriſtophoro* Baroni FRANCKENSTEINIO, *Cancellario Summae Praefecturae* ſuccedebat *Franciſcus Bauchnerus Comes* SCHLEGENBERGICVS, qui deceſſit A. 1697. Die 28. Februarii & hoc munus vacabat, usque dum Anno 99. *Iohannes Adrianus* Baro PLENCKIVS, *Conſiliarius* a Caeſare *Cancellarius* denominaretur introduceretur que.

HENRICO WENCESLAO, *ſupremam Praefecturam* adminiſtrante *Saxones* & *Sueci Sileſiam* inuadebant, quibus quidem motibus graſſantibus conſtans in obſequio Caeſaris manſit, caeteris *Principibus* & ipſo fratre *Carolo Fridrico* Duce *Olſnenſi* cum hoſtibus Caeſaris paciſcentibus. Igitur poſtea nulla reconciliatione opus habebat, ſed Caeſar fidem eius laude extollebat & eum inſigniebat Titulo *ſupremi*

mi Praefecti & *Commiſſarii bellici*, & magnae curae ei fuit conſeruatio SILESIAE in illis difficillimis Temporibus, e quibus etiam morte eripiebatur ad quietem *A.* 1638.

VII. CAROLVS EVSEB. Princ. *Lichtenſt.* &c. ab *Imp.* FERD. *II.* conſtit. VIII. GE. RVD. Dux *Lignic.* a FERD. *II.* conſtit.

Poſt eius obitum Caeſar *Ferdinandus II.* conferebat *Summam Praefecturam* CAROLO EVSEBIO Principi *Lichtenſteinio* Duci *Oppanienſi* & *Carnouienſi*; ſed eam haud diu adminiſtrabat & rurſus committebatur aetate omnes Principes in *Sileſia* exſuperanti GEORGIO RVDOLPHO, Duci *Lignicenſi*, qui ea functus eſt usque ad mortem ſuam A. 1653. Die 22. Ian. Inde reductio Templorum in Principatibus hereditariis Sileſiae ſuſcepta eſt.

IX. GE. *III.* Dux *Breg.* ab *Imp.* FERD. *III.* conſt. & a LEOP. conf.

Summa Praefectura credebatur ab Imperatore *Ferdinando III.* GEORGIO III. Duci *Bregenſi* & poſtea a Rege *Leopoldo* ei confirmabatur, cuius nomine quoque A. 1657. *Vratislauiae* a Principibus ac Statibus iuramentum fidelitatis accepit. Turca A. 1663. poſt pacem *Ungaricam* ruptam & munimentum *Neoſelium* expugnatum, irruptionem faciente in *Morauiam* vna cum Tartaris iuſſu Caeſareo in armis iubebat eſſe *Sileſios*, quod vero quorundam maleuolorum inſtinctu poſt ſiniſtre acceptum, & Imperatores conſcriptarum copiarum dimittebantur, grëgarii vero milites Exercitui Caeſareo immiſcebantur. Poſtea eum Caeſar *Summum Praefectum* dixit, illius vero Adminiſtratio

Digitized by Google

tio haut diuturna fuit, vitam cum morte commutantis Anno 1664.

Hic Caeſar oſtendebat, ſe non teneri *conſtitutioni* circa *ſummam Praefecturam* RVDOLPHI II. eius enim adminiſtratio committebatur Epiſcopo SEBASTIANO, qui introducebatur a *Chriſtiano* Duce *Lignicenſi*, *Bregenſi* & *Wolauienſi* nomine Caeſaris. X. SEBASTIANVS *Epiſc.*

Eo mortuo committebatur *Wenceslao Euſebio* Principi LOBKEWICIO, Duci *Saganenſi*, cum vero ſemper vt Caeſaris ſummus miniſter in Aula ipſius verſaretur, Vicarium habuit Comitem SCHAFGOTSCHIVM, *Chriſtophorum Leopoldum*, *Fiſci Regii Praeſidem in ſuperiori ac inferiori Sileſia*, ſub Titulo *Directoris*. Cum vero Princeps gratia Caeſaris excideret, & aula excederet in bona ſua, quae in *Bohemia* habebat, veniebat in *Sileſiam Cardinalis Haſſiae*, *Landgrafius* FRIDRICVS, *Epiſcopus Vratislauienſis* A. 1676. a Caeſare conſtitutus *Summus Praefectus*, qui *Sileſiae* maxima cum laude praefuit, qui milites Caeſareos hoſpitantes coërcuit, etiam prudentiſſimis inſtitutis ac Legibus factis A. 1680. incipientem Peſtem graſſari in *Sileſia* extinxit. Moriebatur An. 1682. Adminiſtratio *Summae Praefecturae* offerebatur Principi AMBRINGENSI, *Iohanni Caſparo, Magiſtro Ordinis Teutonici*, & quia non niſi Princeps Sileſiacus capax eſt dignitatis huius, *Freidenthalenſis* Dynaſtia Princi- XI. *Wenc. Euſ.* Princ. LOBKEWICIVS, Dux. *Sag.* qui Vicarium habuit *Cph. Leop.* Comitem SCHAFGOTSCHIVM. XII. FRIDRICVS, *Card.* & *Haſſ. Landgraf.* XIII. *Ioh. Caſp.* Princ. AMBRINO.

Z patus

patus nomen ſortiebatur eique tribuebatur. Sub hoc *ſummo praefecto* bellum Turcicum in *Ungaria* exardeſcebat, & *Sileſios* etiam milites conſcribere oportebant. Obiit A. 1684. Die 8. Septembris.

XIV. *FRANC. LUD. v. Palat. Epiſc.* Inde *Summus Praefectus* creabatur *Epiſcopus* FRANCISCVS LVDOVICVS *Palatinus*, qui adhuc hodie praeeſt. Exhauſtum Caeſaris Ærarium ob bellum Turcicum & copias auxiliatrices ſubleuaturus Prouinciales, vt iuxta cenſum ſummam certam Caeſari mutuo darent, Praefectus literis hortabatur. *An.* 1690. *Summus praefectus* literas ſcribebat ad *Praefectos*, quae *ſecreta inſtructio* appellabatur de *educandis Pupillis Euangelicis*, vt omni ſtudio prouiderent, vt Tutores *Romano-Catholici* conſtituerentur, niſi paterno Teſtamento certi conſtituti eſſent, ſcriptae die 25. Aprilis in quibus indicabatur, Caeſaris mentem eſſe incrementum *Romano-Catholicae* Religionis magis ipſo facto & ſuaui modo, quam vi & cum ſtrepitu promouendum.

eius ſecreta inſtructio de educandis Pupillis Euangel. per Tutores Romano-Cathol.

Quod etiam in *ſuperiori Sileſia* effectum fuit, & multi Pupilli matribus erepti atque in *Romano-Catholica* Religione educati ſunt. Hoc quoque cœpit agi in *Suidnicenſi ac Iaurauienſi*, imo & in *Glogouienſi, Wolauienſique*, magno cum dolore matrum & Cognatorum. Id quod commemorare in mutationibus Religionem concernentibus obliti ſumus. Sub eo

additamentum prioris capitis.

Sue-

Sueboſienſis Terra a Principatu *Glogauienſi* detracta & Electori *Brandenburgico* ceſſa eſt; Sed iterum ad Principatum rediit. *Sileſiis* quoque magna Tributa imperabantur ad conſcriptionem militum bello *Turcico* in annum 14. durante, & Tranſitus copiarum *Brandenburgicarum* frequens magni inſuper conſtitit ipſos. Pace vero compoſita An. 1697. cum *Turcis*, leuatio onerum grauium ſperatur, quibus fere SILESIA opprimitur, & pauperes cum extrema neceſſitate conflictantur. Vt proſperentur Conſilia, quibus Patriae conſulatur afflictae, omnes implorant omnibus precibus Deum, quanquam annonae caritas, quae aliquot annos valde creuit, grauiter regionem preſſit.

Supremus Praefectus quoque praeeſt *ſummo Tribunali principum*, de quo HENELIVS *Sileſiograph.* cap. 8. breuiter narrat, quomodo tunc temporis ſe illud habuerit. *Autor* vero ſic dictorum *Locorum communium Grauaminum Sileſiacorum* part. 1. n. 3. commemorat varias mutationes, quae ab A. 1621. vsque ad 31. factae ſunt. Attamen adhuc hodie in vſu eſt & in lite mota de ſucceſſione in *Baronatum Trachenbergenſem* inter *Hatzfeldiam* & *Neſſelrodiam* ſententia lata eſt. Et haec de SVMMA PRAEFECTVRA.

ARTICVLVS TERTIVS
DE
FISCO REGIO.

FISCI REGII deſcriptio.

AD ſummum quoque imperium in SILESIA ſpectat FISCVS REGIVS; de hoc HENELIVS *Sileſiographia* cap. 9. ita ſcribit: ad *Fiſcum* quod attinet ex autoritate Caeſarum *Vratislauiae* conſtitutum eſt Collegium ſiue *cura rationalium*, quam vulgo *Cameram Sileſiacam* vocant, ex viris dignitate & integritate conſpicuis & Legum ac morum peritis, qui Regalium & Fiſci atque patrimonii Principalis curam & adminiſtrationem habent, cauſasque eo ſpectantes diiudicant, rem denique nummariam Principis vniuerſam tractant & moderantur. Horum caput eſt Vir primariae plerumque Nobilitatis & auctoritatis, quem PRÆSIDEM CAMERÆ vocant. Hoc Collegium quondam reſidebat in Caſtro Regio *Vratislauienſi*, in quo *Fiſci Praeſes* habitabat. Quod vero nunc *Ieſuitis*, vt ſcholam ſuam ibi aperirent, traditum eſt.

Alius *Praeſes* dicitur *Praeſes Camerae.*

Series PRÆSID. FISCI. I. *Sigiſm.* B. ZEDLICIVS.

Hoc ſeculo Praeſides Fiſci fuerunt:

I. *Sigismundus* Baro ZEDLICIVS ex *Neukirchienſi* domo in *Reichenvvaldau, Cratzkau* & *Altenburg*, qui variis Legationibus pro Caeſare defunctus, ad Ordines ac Status, qui etiam Regem *Matthiam* An. 1611. cum aliis *Vratislauiae* excepit.

II. *Ni-*

II. *Nicolaus* Baro BVRGHAVSIVS in *Stoltz* Praefectus Ducatus *Munſterbergenſis*, qui magna gratia Imperatoris *Matthiae* floruit, ſaepe ab eo ad Legationes adhibitus ad Principes ac Status, qui eodem anno, quo obiit Caeſar, etiam mortuus eſt. Interim *motus Bohemici* exoriebantur A. 1620. Die 8. Ianuarii, FRIDRICVS *Palatinus* putatitius Rex per Legatos ſuos Directores *Fiſci Sileſiaci* in Caſtro dimitti & illius Directorem conſtitui iubebat *Iſacum* GLOCKNERVM, cuſtodia Caſtri committebatur *Summo Praefecto* Duci *Iohanni Chriſtiano*. Cum vero *Sileſii* ad obſequium Caeſaris redirent, *Fiſci Praeſes* fiebat

II. *Nic.* B. BVRGHAVSIVS.

a FRID. V. *Boh.* Rege putatitio conſtitutus *Fiſci Praeſes*, *Iſaac.* GLOCKNERVS non numeratur.

III. *Carolus Hannibal* Baro & Burggrafius DOHNAVIVS, Dominus in *Wartenberg* & *Brelin*. Et quia *Tribunus militum* ſaepius in Caſtris verſabatur, inſuper quoque a Caeſare ſaepe *Legatus* ad POLONIÆ *Regem* mittebatur, hoc munere fungebatur ſub nomine *Fiſci Directoris Carolus Stredelous* Sileſia inundata milite *Saxone* & *Suecico*, *Praeſideque Fiſci* demortuo hoc munus aliquandiu vacabat, vsque dum illi praeficeretur

III. *Car. Hannib.* B. & Burggr. DOHNAVIVS.

IV. *Chriſtophorus* Baro SCHELLENDORFIVS Ducatus *Saganenſis Praefectus*, qui A. 1647. *Vratislauiae* deceſſit. Succeſſorem habuit

IV. *Cph.* B. SCHELLENDORFIVS.

V. *Chriſtophorum Ferdinandum Poppelium* Baronem LOBCOWICIVM, Ducatus

V. *Cph. Ferd. Popelius* B. LOBKOW

Mega-Glogouienſis Praefectum. Ei ſuccedebat

VI. *Hor.* B. FORNOVIVS.

VI. *Horatius* Baro FORNOVIVS in *Ratſchûtz*, *Marck-Liſſa* & *Stabeliuicio*, qui A. 1645 fato defunctus eſt.

VII. *Comes* GASCHINVS. VIII. *Cph. Leop.* Comes SCHAFGOTSCHIVS, cuius *Vice-Praeſides*:

VII. Poſt eum Fiſci Praeſes deſignatus eſt *Comes* GASCHINVS. Quod munus adhuc hodie a multo tempore adminiſtrat *Chriſtophorus Leopoldus* Comes CHAFGOTSCHIVS, qui poſt obitum *vltimi* Ducis *Lignicenſis, Bregenſis ac Wolauienſis* A. 1676. horum vacuorum Ducatuum rei oeconomicae conſtitutus eſt. Sub quo *Vice-Praeſides* fuerunt:

Com ZEHENTNERVS; Baro NEVTHARDIVS.

Carolus Comes ZEHENTNERVS, qui A. 1696. e vita abiit. In locum eius ſuffectus eſt, & ad huc hodie huic muneri praeeſt *Iohannes Baptiſta* Baro NEVTHARDIVS.

Hodiernum *Collegium Conſiliariorum Fiſci Sileſiaci* deſcribitur in *hodierna Chriſtiana* ſic dicta: *Souverain Europa* p. 624. Initio huius Seculi modo duo Fiſci Patroni erant, vnus in *Superiori* alter in Inferiori SILESIA & quidem ſub imperio *Ferdinandi II.* In *ſuperiori* SILESIA Fiſcri Patronus erat *D. Iacobus* SCHICKFVSIVS, quondam *Rector Gymnaſii Bregenſis*, qui *Chronicon* Sileſiacum renouatum edidit, & in *inferiori* SILESIA *D. Georgius* SCHÖNBORNERVS, cuius opus Politicum aliaque ſcripta nota habemus. Hunc anteceſſit *Carolus Ieremias* VENEDIGERVS, *Cancellarius Collegii Canonicorum Vra-*

ſub FERD. II. in SVP. SIL. D. *Iac.* SCHICKFVSIVS & in INF. SIL. D. *Georg.* SCHOENBORNERVS erant *Fiſci Patroni.*

Vratiſlavienſium, qui An. 1688. ſummum ivit.

Hodie vero plures conſtituti ſunt, & *Vratiſlaviae* eſt, qui ſupremus Fiſci Patronus invigilans commodis Fiſci.

SECTIO SECVNDA *DE* PRINCIPATIBVS HEREDITARIIS.

INitio huius ſeculi erant *Principatus hereditarii*, qui immediate *Caeſaris* ſeu *Regis* erant & *per* conſtitutos *Praefectos adminiſtrabantur*. Initio ſec. principatus erant hereditarii,

In *Superiori Sileſia.*	In *Inferiori Sileſia.*
Troppavienſis	Vratiſlavienſis
Oppolienſis	Münſterbergenſis
Raciborenſis	Suidnicenſis
	Iauravienſis
	Mega Glogavienſis
	Saganenſis.

Sed hi omnes mutationes ſuas habuerunt, non nulli e Numero Ducatuum hereditariorum venerunt. poſtea quidam e numero hereditariorum venerunt.

MEMBRVM PRIMVM *DE ILLIS* QVI E NVMERO HEREDITARIORVM PRINCIPATVVM *VENERVNT.*

ARTICVLVS PRIMVS
DE
TROPPAVIENSI.

E Numero Principatuum hereditariorum exemti hoc ſeculo ſunt, *Troppauienſis*, *Saganenſis ac Münſterbergenſis.*

TROPPAVIENSIS Duc. *hereditarius* fuit ſub RVD. II.

Ad TROPPAVIENSEM quod attinet, erat ille Ducatus in numero Principatuum hereditariorum ſub RVDOLPHO II. Equidem Ordines huius Principatus *Moraniis* ſe adiungere meditabantur, igitur *Sileſii* ſemper lites cum eis habuerunt, quod detrectarent ferre onera patriae, id quod commemorat SCHICKFVSIVS L. 3. c. 19. HENELIVS *Sileſiographia* cap. 1. an. 1614.

Imp. MATTHIAS Principem conſtituit *Carl.* LICHTENSTEINIVM, cui

Imperator MATTHIAS Principem conſtituebat *Carolum Lichtenſteinium* Filium *Hartmanni Lichtenſteinii* & *Annae Marianae* Comitis *Ortenburgicae.* Hic in Euangelica Religione erat educatus, illam vero deſeruerat. Et quia conſtantem fidem exhibuerat erga Regem *Ferdinandum* in Turbis *Bohemicis*, amittebat bona ſua in *Morauia*, ſed poſt prœlium ad *Pragam* in *monte albo* commiſſum *Prorex Bohemiae* creabatur & ei tribuebatur *Ducatus Carnouienſis*, qui proſcripto *Marchioni Iohanni Georgio* adimebatur. Vitam finiebat an. 1628. & *ſucceſſor* erat Frater eius

ſucceſſerunt MAXIMIL.

MAXIMILIANVS. Poſt cuius obitum in Filium eius CAROLVM EVSEBIVM imperium translatum eſt, qui aliquandiu poſt

CAR. EVSEB.

mor-

mortem Ducis *Henrici Wenceslai* ſummam Praefecturam adminiſtrauit. Obtinebat illum Principatum vsque ad an. 1684. *Animam* efflabat die 5. Februarii & relinquebat Principatum Filio ſuo natu maximo IOHANNI ADAMO ANDREÆ, qui Principem *Ditrichſteiniam Erdmutham Thereſiam Sophiam* Vxorem duxit, qui an. 1694. Dynaſtiam *Sternbergicam* in *Morauia* a Ducibus *Olſnenſibus* pecunia emit, & adhuc hodie feliciter gubernat illum Principatum conſtituto Praefecto, qui eſt *Rudolphus* Comes GASCHINVS, Dominus *Roſenbergae*, *Hyllſchini* & *Freiſtadii*.

Io. Ad. ANDREAS, qui conſtituit *praefectum Rud.* GASCHINVM.

ARTICVLVS SECVNDVS
DE
SAGANENSI.

SAGANENSIS DVC.

S*Aganenſis* Ducatus erat initio huius ſeculi Regius Principatus, quem reluerat a *Promniciis Caeſar*. Et ſub Caeſare *Matthia* erat Praefectus *Wenceslaus* ZEDLICIVS, Dominus *Schönauii*, *Quaricii* & *Zieraſii*, *Fiſci Conſiliarius*, *Cubicularius* & *praefectus Ducatus* *Saganenſis*, quem ſaepe Caeſar ablegauerat ad Principes & Ordines; poſtquam vero Caeſar *Ferdinandus II.* *Alberto Wallenſteinio* Baroni *Bohemico* ob operas ſuas inſignes bellicas, quas primum in bello cum *Venetis* geſto & poſtea

ab *Imp.* MATTHIA regebatur per *praefect. Wencesl.* ZEDLICIVM. a FERD. II, donatur

Digitized by Google

Wallen-ſteinio quo occiſo vindicat ſibi Duc. *Sagan.* Imp. Ab hoc Princ. LOBKOWICIVS emit *Sagan.*

in *Bohemia* & erga alios hoſtes praeſtiterat *Baroni* RÆDERO pertinentem & in extremis confiniis ſuperioris *Luſatiae* ſitam Dynaſtiam *Fridelandicam* ſub nomine Principatus donaſſet, & quoque tradebat Ducatum *Saganenſem*, in quo nonnunquam verſatus eſt, & arcem ſplendidam aedificari coepit, etiam Ieſuitis Collegium extrui curauit; Principe autem *Wallenſteinio Ægrae* occiſo, Caeſar ſibi Principatum rurſus vindicauit. *A.* 1646. a Caeſare illam emit *Wenceslaus Euſebius* Princeps LOBKOWICIVS, qui Caeſaris *Leopoldi* praecipuus miniſter fuit & poſt obitum *Epiſcopi* SEBASTIANI *Summus Praefectus Sileſiae* conſtitutus eſt, quam *Summam Praefecturam* adminiſtrauit per *Directorem Comitem* SCHAFGOTSCHIVM. Gratia vero Caeſaris excidens relinquebat Aulam Caeſaream & conferebat ſe in bona ſua atque e uita emigrabat An. 1677. Die 24. Aprilis. Vxorem habebat *Auguſtam Sophiam*, *Auguſtini Palatini Sultzbachienſis* Filiam, quae erat addicta Euangelicae Religioni, ob quam Templa in Ducatu aliquandiu conſeruata ſunt *Lutheranis*, quae tandem A. 1668. occupabantur.

Huic *Lobkouicio* ſuccedit filius FERD. AVG. LEOP.

Filius eius natu maximus & ſucceſſor eſt FERDINANDVS AVGVSTVS LEOPOLDVS hodie primarius Legatus in Comitiis *Ratisbonenſibus*, qui A. 1655. Die 7. Septembris natus eſt, & Vxore prima *Claudia Franciſca*, *Mauritii Henrici*, Principis *Naſſouio-*

nio-Hadamarienſis Filia, demortua A. 1680. matrimonio ſibi iunxit *Mariam Annam Wilkelminam*, *Wilhelmi Marchionis Badenſis* filiam. Prior Vxor genuit ei Filium *Philippum* Anno 1680. Die 25. Februarii.

ARTICVLVS TERTIVS
DE
MVNSTERBERGENSI.

Hic Duc. iure emtionis peruenit ad Imp. MAXIMIL. II.

POſtquam praeterito ſeculo Caeſar MAXIMILIANVS II. Ducatum *Münſterbergenſem* a Ducibus *Olſnenſibus* emiſſet, ad quod Ordines ac Principatus magnam ſummam contribuerant, ne Magiſtratum acciperent Dignitate eis non multo ſuperiorem: Caeſar pollicitus eis erat, perpetuo eſſet Regius Principatus *Schickfuſius* L. 3. cap. 30. Initio huius ſeculi Praefectus erat *Nicolaus* BVRGHAVSIVS in *Stoltz*, qui magna polluit gratia Caeſaris *Rudolphi II.* & Baronis honore ab eo ornatus eſt, Caeſar *Matthias* eum quoque *Fiſci Praeſidem* creauit & in re publica ipſo vſus eſt. Poſt obitum eius Anno 1619. *Praefecturam* adminiſtrauit Filius eius ὁμώνυμος & ſatis diu huius Principatus *Pro-Cancellarius* fuit, egregius Iuris Conſultus *D. Nicolaus* HENELIVS, cuius *Sileſiographia* & alia ſcripta vtilia nota ſunt.

illius *Praefectus Nic.* BVRGHAVSIVS, pater & eiusdem nominis filius. *D. Nic.* HENELIVS, *Pro-Cancellarius.*

Sed Caeſar FERDINANDVS III. Titulo Principis inſigniebat *Comitem* AVERSBERGEN-

FERD. III. Imp. *Comiti* AVERSBERG.

Io. *Weigbardo.*

GENSEM, *Iohannem Weighardum*, de qua illuſtri proſapia multa legi poſſunt in *Hiſtoria Ducatus Carniolae.* Erat hic Filius *Ditrichi*, qui vna cum Fratre ſuo Comes factus eſt, Patre eius *Chriſtophoro* an. 1592. fato defuncto. Caeſar ergo tribuebat ei *Münſterbergam* & *Franckenſteinium*. Mortem obibat an. 1677. Die 5. Nouembris in Arce ſua *Sauſenberga* dicta in Ducatu *Carniolae*, quo ſe contulerat ab Aula Caeſarea. Vxorem habebat *Mariam Catharinam, Georgii Achatii* Comitis *Loſenſteinii* Filiam, & ex ea genuit tres filios, quorum duo ſunt inſigniti titulo Comitum, natu maximus vero Patris Succeſſor FERDINANDVS coniugem habebat *Annam Mariam*, *Iohannis Maximiliani* Comitis *Herberſteinii* Filiam, quam an. 1678. in matrimonium duxit.

tribuit *Munſterbergam* & *Franckenſteinium.*

Huic *Weigh.* ſuccedit filius FERD.

Hodie *Praefectur.* obtinent Abbates *Cament.* & *Henrichauienſis.*

Et *olim* Praefecti conſtituti ſunt ex Ordinibus *Politicis*, *hodie* vero illam Praefecturam obtinent *Abbates Camentienſis* & *Henrichauienſis.* Nunc Praefectus eſt *Henricus Abbas Henrichauienſis.*

MEMBRVM SECVNDVM

DE ILLIS

QVI IN NVMERO HEREDITARIORVM PRINCIPATVVM

MANSERVNT.

AR-

ARTICVLVS PRIMVS
DE
VRATISLAVIENSI.

V*Ratiſlauienſis* Principatus vna cum Diſtrictu *Namslauienſi*, quae vero habet ſuum *Praefectum*, hoc ſeculo fuit manſitque *Regius Principatus*. Sed quod attinet ad Regimen, illud multis commutationibus obnoxium fuit. *Praefectura* Ducatus a Regibus Bohemiae *Senatui Vratislauienſi* commiſſa eſt iam ante CAROLVM IV. ita vt ab anno 1360. vsque ad an. 1369. a *Senatu Vratislauienſi Praefecti* conſtituti ſint Principatui. Inde quidem alii quoque *Praefecti* ſunt, donec *Sigiſmundus* Imperaror Vrbi rurſus *Praefecturam* credidit, quam adminiſtrauit ab an. 1424. vsque ad 1431. quo anno *Albertus II.* Caeſar *Sigismundi* Succeſſor Principatui & Vrbi praefecit ALBERTVM Marchionem *Brandenburgicum*, qui *Praefecturae* Admniſtratorem conſtituit *Iohannem* SEIDLICIVM.

(Huius *Principatus* regimen ſubinde mutatum eſt.)

(ALBERTVS, *March. Brandeb.* Io. SEIDLICIVM, conſtit. *Praef.*)

Poſtea vero Caeſaris *Alberti* Vidua Tutrix & Gubernatrix Filii *Ladislai* poſthumi an. 1440. Senatui *Praefecturam* commiſit, cui praefuit vsque ad an. 1453. *Praefecto* conſtituto a Rege LADISLAO, Dynaſta *Bohemico*, *Henrico* ROSENBERGIO vsque ad 1458. ea rurſus Senatui commiſſa vsque ad an. 1469. cum Senatus Re-

(Rex LADISLAVS, *Henr.* ROSENBERGIVM,)

Senatus Vratiſlau. STERNBERGIVM & *Vice-Praef. Io.* HEIDIVM.

Regi *Praefecturam* crederet, principatui praeficiebatur Dominus STERNBERGIVS, & *Vice-Praefectus* fuit *Iohannes* HEIDIVS. Hic autem intelligens, parcos eſſe eius prouentus, *Praefectura* abibat, eamque rurſus aſſecutus eſt Senatus, qui ea functus eſt ab an. 1471. centum & quinquaginta quatuor Annos.

Equidem Ordo Equeſtris aliquoties incuſauerat praefecturam, attamen initio huius ſeculi an. 1607. Die 9. Aprilis de aliquot capitibus & controuerſiis inter Senatum & Equeſtrem Ordinem Ducatus Vratislauienſis & Diœcœſis Neomarchienſis compoſitio facta eſt. Et *hoc Seculo e Senatoribus Vratislauienſibus Praefecti* fuerunt:

Series PRAEFECTOR. e *Senatoribꝰ Vratisl.*

Abrahamus Ienckvvicius qui an. 1606. Die 24. Septembris in Curia Apoplexia tactus animam efflauit. In locum eius ſuffectus eſt *Adamus Dobſchüzius* ex *Sylmenauia* Domo, qui an 1624. e vita exceſſit. Caeſar *Ferdinandus II.* inhibebat electionem Magiſtratus, igitur *Vratislauienſes* priuilegia ſua per Delegatos deducere oportuerunt, inde creatio Senatorum differebatur. Suſcipiebatur vero Die II. Maii an. 1625. & *Praefectus* conſtituebatur *Adam Saebiſchius.* Sub eo Ordo Equeſtris voto ſuo potitus eſt, nimirum ſeparationem ab Vrbis Gubernatione. Occaſionem huic praebebat indignatio Caeſaris, in quam *Vratislauienſes* inciderant, quod

Ordo Equeſtris adipiſcitur ſeparationem ab vrbis gubernatione.

quod coniunxiſſent ſe fœderi Euangelico. Ideo cum Caeſari reconciliarentur pace *Pragenſi*, haec Lex ipſis dicta, vt cederent *Praefectura*. Huic obtemperantes deponere eam cogebantur. *Adamus Saebiſchius* & *Praefectus* a Caeſare conſtituebatur & ei adiungebantur *Conſiliaris* adſiſtentes, *Cancellarius Secretariusque*. Ante erat *Proto-Syndicus* Vrbis, etiam *Pro-Cancellarius* Principatus & *primario Secretarius Vrbis*, *Scriba Prouincialis*. D. *Roſa* defuncto Caeſar *Cancellarium* & *Secretarium* conſtituit. Deſiit quoque electio *Scabinorum Prouincialium*, qvi e Ciuibus primariis eligebantur, Senioribus Prouincialibus ex opulentis Senatoribus & Equeſtri Ordine conſtitutis, haec munera prouincialia adepti ſunt praeſules, inter alios Praeſul Diuae Maria in *Arena*. Praefecti ab vrbe ſeparati:

Cum *Adamus Saebiſchius* an. 1638. e vita diſceſſiſſet, Caeſar conſtituebat *Wilhelmum Boreckium*, Baronem *Tvvorckauium*, qui an. 1641. obiit. Eum ſequebatur

Otto, Baro *Noſtitius*, qui *Suidnicio-Iaurauienſis Praefectus* factus. Succeſſorem habuit

Balthaſarum Henricum Obergium. Poſt eum huic muneri praeficiebatur

Erhardus Ferdinandus, Comes *Truchſius*. Poſt huius obitum *Iohannes Bernhardus*, Comes *Herberſteinius*. Hoc *Glogauienſi Praefecto* facto *Praefectura* committebatur

In-

Iulio Ferdinando Iaroſchinio. Huic vero cum vitam deſereret an. 1694. ſucceſſit

In ſequenti anno *Iohannes Henricus Sebaſtianus* Baro *Churſchvvandius*, in *Dizdorf*, *Röhrsdorf*, *Tarnav* & *Beck.* His Praefectis ſeparatis ab Vrbe, illi nil negotii eſt cum vrbe *Vratislauia* aut illius Regimine. Ab eo vero tempore Senatus praefuerunt Praeſides.

OrdoPraefectorvm e *Senatus Praeſidibus.*

Bartholomaeus Dobſchûzius an. 1638. mortuus. Poſt eum *Stenceslaus Lichthauſerus* an. 1643. vita defunctus.

Ditrichus Gartzius, hic vitam cum morte commutabat an. 1652.

Erneſtus Pförtnerus mortem exequebatur an. 1657.

Samuel Sabiſchius vitam finiebat an. 1671.

Iohannes Gôtzius reſignabat munus an. 1676. natura concedebat, & munus relinquebat.

Chriſtiano ab *Hofmansvvaldau* & vitae finem faciebat an. 1679.

Ferdinandus Mudrachius naturae debitum ſoluebat an. 1680. & ſucceſſor eius erat

Iohannes Sigismundus Haunoldius.

Sub hoc Equites Ordinis Iohannitarum, Commendam, vt appellant, Corporis Chriſti ab an. 1540. Senatui oppignoratam & an. 1616. Legatione Caeſarea, qua obierant *Carolus Annibal*, Baro & Burggrauius *Dohnauienſis*, *Ioachimus Maltz-*

Maltzhahnius, Dynaſta *Militſchenſis*, *Nicolaus* Baro *Burghauſius* in *Iohnsdorf*, *Wenceslaus Zedlicius* in *Schönau*, conſtituto nouo Vrbario, repignorauerunt an. 1693. & ruinoſum Templum reparare cœperunt, quam ob rem porta *Suidnicenſis* mutata eſt.

Equidem Breuitas qua connectamur hoc Opere, haud permittit: alias per multae mutationes in *Vratislauienſi* Regimine hoc ſeculo factae commemorandae eſſent. Optandum eſſet, vt liceret nobis dicere de *Vratislauia*, quod dicit anquus Poëta *Ennius* de Vrbe *Roma:*

Moribus antiquis res ſtat BRESLEA *Viriſque,*

ARTICVLVS SECVNDVS
DE
OPPOLIENSI
ET
RATIBORIENSI.

HI coniuncti Principatus initio huius ſeculi & nunc ſunt Regii Principatus. Initio huius ſeculi erat ſub MATTHIA *Praefectus Iohannes Chriſtophorus Proskovskius* a *Proskovva Kretſchlitz*, *Zulz*, *Schenitz*, *Gratz* & *Beſentz*. Quaedam tamen mutationes contigerunt.

Horum *Principatuum* ſub MATTHIA *Praefectus*, *Io. Cph.* PROSKOVSKIUS.

Cum an. 1621. Caeſar FERDINANDVS II. paciſceretur cum Principe *Transſyluaniae* BETHLENO GABORE de *Ungaria*, cedebat ei hos duos Principatus *Oppolienſem*

Imp. FERD. II. cedit hos Princip. BETHL. GABORI.

& *Ratiborienſem*, quamquam hoc nec Ordinibus illius Principatus, neque Proceribus *Siliſiae* placebat. Sed Caeſar inhaerebat Exemplo RVDOLPHI II. qui hos Principatus praeterito ſeculo exeunte *Sigiſmundo Bathori* cum *Transſyluania* permutauerat, quamuis is haud diu eos obtinuerit, quia permutationis paenitens, quam ex errore fecerat, Principatus relinquebat, ſeque recipiebat in *Transſyluaniam*, de quo videndi, qui tunc temporis de rebus Ungaricis ſcripſerunt & in his *Thuanus*. Quemadmodum & haec poſſeſſio non diuturna fuit *Gaboris*. Curabat quidem cudi uti Princeps *Sileſiae*, monetam *Sileſiacam*, nummos quatuor vigeſimarios cupreos pauxillo argento illitos, qui adhuc hodie inueniuntur. Sed inſtinctu *Mansfeldi* fracta pace invadebat *Morauiam*. Igitur ei Principatus rurſus adimebantur, militesq. Principum ac Statuum *Sileſiacorum* in illos collocabantur ſub *Henrico Wenceslao* Duce *Bernſtadienſi*. Urgebat quidem *Bethlenus* reſtitutionem, ſemper vero recuſabatur & Principatus tribuebantur Caeſaris Fratri Epiſcopo Archi-Duci CAROLO. Poſt huius obitum Caeſar Filium ſuum natu maximum iam creatum Regem Bohemiae FERDINANDVM, Principem *Oppolienſem* & *Ratiborienſem* conſtituebat, cuius nomine Legatum in Conuentibus Principum interfuit & dixit ſuum ſuffragium.

qui *Gabor* etiam cudit monetam Sileſiacam; poſtea dictis Principati: rurſus priuatur,

quos CAROLVS Archi-D. accipit, cui ſuccedit FERDINANDVS *Boh.* Rex, qui eos Duc.

A.

A. 1647., vero Caeſar oppignorabat hos Principatus Regi Poloniae VLADISLAO IV. Summa Pecuniae numerata. Hoc cedebat Subditis commodo, quin quietem nanciſcebantur armis *Suecorum. Polonia* A. 1655. a Suecis fere tota in poteſtatem redacta armis, Rex IOHANNES CASIMIRVS fugiebat in illos Principatus & iterum colligebat Vires aduerſus hoſtes.

oppignorat Regi POL. VLADISLAO IV. a quo perueniunt ad Regem Io. CASIMIR. & tandem ad LEOPOLD *Imp.*

Cum vero Caeſar LEOPOLDVS *Polonis* ſuccurreret contra *Suecos* & eo rem redigeret, vt pax componeretur in monaſterio *Oliuenſi* prope *Dantiſcum*, cedebat Rex rurſus Caeſari Principatus *Oppolienſem* & *Ratiborienſem*, qui adhuc illos poſſidet & per *Praefectum* eos adminiſtrat.

PRÆFECTI Ducatuum *Oppol.* & *Ratibor.*

Hic eſt *Adamus Georgius* Comes *Gaſchinus* An. 1697. Praefectus conſtitutus Comite *Würbio Ferdinando Octauiano* mortuo, qui vnum ſaltim annum hoc munere functus eſt, ſucceſſor *Iohannis Georgii* Comitis *Oppersdorffii*, Dynaſtae *Aichenſis* & *Freidenſteinenſis*, *Micro-Glogauienſis* an. 1693. mortui.

ARTICVLVS III.

DE

SVIDNICENSI AC IAVRENSI.

HI quoque coniuncti hereditarii Principatus ſub Imperio RVDOLPHI II. & MAT-

Imperantes horum Ducat. fuerunt RVDOLPH II.

& MATTHIAS

MATTHIAE inſigniter floruerunt ſtatu quieto & tranquillo ſub *Praefectis*

Adamo Leſtio

Caſparo Barone *Rechenbergio*, Domino *Klitſchdorffii*.

Caſparo Warnsdorffio in *Guſmansdorf*.

FERDINAND. II. FERD. III. cuius *Praefectus Henr.* B. BIBERANIVS *Lutheranis* infenſiſſimus.

Poſtea Caeſar FERDINANDVS II. hos duos Principatus tribuebat Filio ſuo natu maximo iam electo Regi Bohemiae FERDINANDO III. qui illos gubernat conſtitutis *Praefectis*

Henrico Barone BIBERANIO, Domino in *Model*, Caeſareo Conſiliario & Cubiculario, qui religionis *Lutheranae* maxime ardens perſecutionem continuabat in Vrbibus illius Principatus. Sub eo in Vrbibus inſtituebantur Iudices Regii. Eum ſequebatur *Georgius Ludouicus* Comes *Stahrenbergius*.

FERD. IV.

Sed Caeſar *Ferdinandus III.* imitabatur Patrem ſuum, & Filium ſuum natu maximum FERDINANDVM IV. creabat Principem *Suidnicenſem* & *Iaurenſem*. Sub eius imperio erat *Praefectus Otto* Baro *Noſtitius*, Dominus in *Rockymiis*. Poſt huius mortem Praefectura credebatur a Caeſare LEOPOLDO *Chriſtophoro Leopoldo* Comiti *Schafgotſchio*. Cum vero is hoc munus reſignaret Caeſar Praefectum conſtituebat *Iohannem Fridricum* Baronem *Nimtſchium*. Hoc vita defuncto Praefectus dabatur *Iohannes Ioachimus Michaël*, Comes *Sintzendorffius*. Sub his *forma Regiminis* mu-

LEOPOLD. qui, cum Singuli ſuos habuerint *Praefect.* Formam regiminis mutat.

Digitized by Google

mutata eſt. *Antea* erant *Praefecti* cum plena potentia & modo *Cancellarius* eis aſſiſtebat, *nunc* vero *duo Conſiliarii* eis ſunt adiuncti.

Cum hic an. 1697. Die 25. Februarii vitam cum morte commutaſſet, in eius locum ſufficiebatur *Chriſtophorus Wenceslaus*, Comes *Noſtitius*, *Ottonis* Baronis *Noſtitii* filius: qui antea fuerat *Praefectus Lignicenſis & Mega-Glogauienſis.*

ARTICVLVS IV.
DE
MEGA - GLOGOVIENSI PRINCIPATV.

Hic principatus quoque gaudet *Priuilegio* a *Vladislao*, *Bohemiae Vngariaeque*, Rege impertito, vt ſit perpetuo innexus regno *Bohemiae* quaſi Principatus hereditarius. Igitur & reges illi prefecerunt *Praefectum* cum plena poteſtate. Hi fuerunt hoc ſeculo ſub *Rudolpho II.* Huius Principatus *Imperantes* eorumque *Praefecti.*

Wenceslaus de *Daupp* & *Leippa* Dominus *Reichſtadii.*

Sub Matthia

Georgius Rudolphus Zedlicius in *Brega* an. 1619 demortuus.

Sub Ferdinando II.

Iohannes Loſſius in *Gramſchütz*, qui vero munere ſe abdicauit an. 1623. & ſucceſſorem habuit *Georgium* Baronem poſt-

Digitized by Google

ea Comitem *Opperſdorſſium*, qui Religionis Euangelicae perſecutionem magno cum ardore in Vrbibus continuabat.

Ferd. II. donat hunc Ducatum WALLENSTEINIO.

Inter haec Caeſar licet repugnarent Ordines, hunc Principatum Principi *Fridlanaico* & Duci *Saganenſi* dedit. Cuius adminiſtrator fuit *Fridricus Dyhrius* in *Tornau*. Principe vero Fridlandico Aegrae interfecto, Principatus ad Caeſarem rediit, & Comes *Opperſdorſſius* an. 1635. illius *Praefectus* conſtituebatur. Biennio vero defluxo ſibi ſubſtituit *Maximilianum* Baronem *Gersdorſſium*, cum interim in principatu ob incrudeſcens bellum cœlum terrae miſceri caepiſſet, quia erat *Glogauia* in hoſtium poteſtate.

Attamen an. 1643. a Rege per *Summum Praefectum Vratislauia Praefectus* praeponebatur, *Chriſtophorus Ferdinandus Poppelius* Dominus *Lobkovvicius*.

Poſt eum praefectus cum plena potentia conſtituebatur, *Iohannes Franciſcus Barvvicius* Baro *Fernemontius* an. 1652.

Succeſſor eius erat *Georgius Abrahamus Dyherrius*.

Et hic tradebat *praefecturam*

Iohanni Bernhardo, Comiti *Herberſteinio*. Hoc defuncto in eius locum ſurrogabatur *praefectus Lignicenſis Chriſtophorus Wenceslaus* Comes *Noſtitius*, hic poteſtate Munera confirmandi priuabatur, quam antea habuerant *Praefecti*, & confirmatio eorum, qui a prouincialibus electi *praefecto*

ſecto vero commendantur, ab Aula expectari debet. Sub eo an. 1686. Terra Suebosienſis cedebatur Electori Brandenburgico ſub nomine principatus & conditione feudi Maſculini Bohemici. Electore autem FRIDRICO WILHELMO fato defuncto breui temporis ſpatio tradebat Elector FRIDRICVS III. ſumma pecuniae accepta a *Sileſiis* exſoluta reſtituit illam Terram Caeſari, & iterum principatui *Glogauienſi* conjungebatur an. 1695.

Terra Suebosienſis ceditur Electori Brandeb. FRID. WILH. cuius ſucceſſor FRID. III. illam reddit Caeſari.

Sub huius praefecti adminiſtratione contentionem mouebant Vrbes, authoribus praecipue *Gurauienſibus*, Ordini Equeſtri de iure braxandi. Ideo res ita componebatur, ut qui iura braxandi poſſiderent (ſi praedia illorum ſita eſſent ab Vrbibus ſpacio milliaris) nouam confirmationem ſibi redimerent, caeteris vero qui hactenus hoc ius non habuerant, emere integrum eſſet iuxta taxam Regiae praefecturae. Id ipſum Vrbibus fraudi ceſſit praeſertim *Mega-Glogauiae*, ita *malum conſilium conſultori peſſimum.*

contentiones inter vrbes & ordinem equeſtrem de iure braxandi

A. 1697. praefectus *Suidnicenſis* ac *Iaurenſis* conſtituebatur & ſucceſſorem habebat *Iohannem Henricum* Baronem *Nimtſchium.* Sub hoc quoque praefecturae Regiae, quae olim e praefecto & Secretario, aut uti ſub Georgio Rudolpho Zedlicio, & eius Anteceſſore e Cancellario vel Vice-Cancellario conſtabat, iam adiun-

Forma Regiminis mutata.

ẞi Conſiliarii ſunt, qui ſuffragium habent in decidendis Litibus.

SECTIO III.

DE PRINCIPATIBVS QVI HABENT PRINCIPES SVOS.

Narraticuncula de *Niſſenſi* terra quae cum *Grotkouienſi* Principatu & *Cantienſi* diſtriẞu ſpeẞat ad EPISCOPATVM de quo *ſupra*.

REcenſebimus quoque mutationes, quas experti ſunt *Principatus, qui habuerunt principes*.

Seponimus vero EPISCOPATVM ad quem ſpeẞat *Niſſenſis* Terra & *Grotkouienſis* principatus & *Cantienſis* Diſtriẞus, quia iam commemorauimus *Epiſcopos*.

Archi-Duce CAROLO extra *Sileſiam* verſante erant *Niſſae* Adminiſtratores Canonici, *Chriſtophorus Gellhornius* & *Chriſtophorus Strachvvicius*, quos Marchio *Carnouienſis* captiuos ſecum abducebat & ab iis magnam pecuniae ſummam pro lytro extorquebat an. 1621. an poſtea ſub *Carolo Ferdinando* & *Leopoldo Wilhelmo* Adminiſtratores fuerint, incertus ſum, niſi quod *Iohannes Balthaſar Liſchius* an. 1661. *Niſſae* e vita emigrans, *Petrus Gebauerus* an. 1646. *Sebaſtianus Roſtochius* poſtea Epiſcopus conſtitutus in eis fuerint, vti *Carolus Neander*. Hodiernus praefeẞus Niſſenſis eſt *Philippus Franciſcus* Comes *Gallaſchius*,

ſchius, Dominus *Renoſii* & *Schönjensdorffii.*

MEMBRVM I.
DE CARNOVIENSI.

INitio huius ſeculi Principatus huius Dominus erat *Marchio Brandenburgicus* GRORGIVS FRIDRICVS. Hic erat filius GEORGII *Pii* cognominati, cui Rex LVDOVICVS cuius Ephorus adoleſcentiae fuerat hunc Principatum hereditarium donauerat. Succeſſor autem eius FERDINANDVS I. modo iure beneficiario poſſideri volebat. *Marchioni Georgio Fridrico* vita functo poſſeſſionem ſibi vindicabat quaſi Principatus hereditarii vigore Teſtamenti Principis mortui *Elector Brandenburgicus* IOACHIMVS FRIDRICVS, contradicente Rege Bohemiae, qui Principatum praetendebat ceu feudum vacuum. PVFENDORFIVS *Rer. Brandeb. Lib. 3. ſſ. 18. & Lib. 4. ſſ. 44.* Brandenburgicus tamen poſſeſſionem tenebat, & illius Principem conſtituebat Filium ſuum IOHANNEM GEORGIVM, qui A. 1607. in *Sileſiam* peruenit & arcem extrui curauit. an. 1612. Regem *Matthiam* & an. 1617. Regem *Ferdinandum II.* cum reliquis excepit, & in Turbis *Bohemicis* erat Dux exercitus *Sileſiaci*, qui partim manebat in *Sileſia*, partim quoque in *Bohemiam* auxi-

Huius principatus Domini LVDOVICVS *Rex.* GEORGIVS Pius *March. Brandeb.* eiusque filius GEORG. FRID.

IOACH. FRID. *Elect. Brandeb.* qui contra *Boh.* Regis *praetenſionem*, obtinuit hunc principat. IO. GEORG. filius *Ioach. Fr.*

qui in *turbis Bohemicis*

lio mittebatur. Et quidem eo maiore ſtudio erat aduerſus Domum Auſtriacam, non ſolum memor, quod ei fuiſſet impedimento in poſſeſſione Epiſcopatus *Argentinenſis*, ad quem fuerat deſignatus a Canonicis Proteſtantibus an. 1597. ſed etiam quod ei Dynaſtiae *Beuthenenſis* & *Tarnouienſis* in ſupremo Tribunali fuiſſent ademti & attributi Regi ut Principi *Oppolienſi* & *Ratiborienſi*. Et quia etiam Electori Saxoniae *Iohanni Georgio I.* Legato Caeſareo, in *Luſatia* armis ſe oppoſuerat, Electoris Legatos captiuos tenuerat & alia exoſa perpetrauerat, proſcribebatur & a *Pacificatione Dreſdenſi*, qua Principes ac Status Arbitro Electore Caeſari reconciliabantur, excludebatur. Aliquandiu *Niſſam* Militibus ſuis inſeſſum tenebat, & multum Caeſari negotium faceſſebat. *Bethleno* vero *Gabore*, quo ſe nitebatur, pacem componente cum Caeſare, omnia bona ſua amittebat, cogebaturque e *Sileſia* effugere, & mortuus eſt an. 1624. *Leutſchouiae* in *Ungaria Caſſouieque* ſepultus eſt. Relinquebat *Filium Erneſtum* ex Vxore *Eua Chriſtiana* Duce *Würtebergenſi* cum qua nuptias ſplendidas adornauerat An. 1610. in *Sileſia*. Hic *Berolini* educatus eſt ibique Vicarius fuit, qui vero ſine prole deceſſit, an. 1642. Principatum donabat Caeſar CAROLO Principi *Lichtenſteinio*, qui etiam *Troppavienſem* obtinebat, ob egregiam operam,

multum Caeſari negotium faceſſebat, hoc Ducatu priuatur, quem deinde

Caeſar donat CAROLO princ. *Liebtenſt.*

ram, quam Caeſari praeſtiterat. Ideo eius ſucceſſor in *Troppauienſi* & hunc principatum poſſedit & incolas Euangelicas dure habuit, plurimos expulit, licet Elector *Brandenburgicus* apud Caeſarem ſaepius de hoc quereretur, ſed fruſtra Elector quidem *Brandenburgicus* ſemper Titulum Ducis *Carnouiae* retinuit & omnibus occaſionibus praebitis reſtitutionem a Caeſare vrſit. Vide PVFENDORFIVM *Rer. Brand. Lib. 4 ſſ. 18. Lib. 4. ſſ. 44. Lib. 7. ſſ. 64. Lib. 19 ſſ. 1* Sed in caſſum denique ei ſumma certa pecuniae offerebatur. Haec controverſia ſublata eſt an. 1686. Terra *Sueboſienſi* Electori *Fridrico Wilhelmo* ceſſa, vide PVFEND. *Rer. Brand. Lib. 19. ſſ. 25.* & ceſſit Elector *Brandenburgicus* praetenſioni in Ducatum *Carnouienſem*, traditusque eſt Principi *Lichtenſteinio*, qui illum adminiſtrat per *Praefectum*. Hodiernus eſt *Albertus Wenceslaus* Comes *Würbenenſis* Caeſaris Camerarius, nuper mortuo *Wenceslao* Comite *Oppersdorfio* Barone *Aichenſi* & *Fridenſteinienſi* Domino *Pilcksdorfii*.

El. Brand. ſemper titulum *Pr. Carn.* retinuit, vsque dum

FRID. WILHELMVS ceſſerit praetenſioni.

praef. hodie *Alb. Wencesl.* Comes WVRBEN.

MEMBRVM II.
DE
TESCHINENSI.

INitio huius ſeculi obtinebat hunc Ducatum ADAMVS WENCESLAVS bellicoſus Princeps, qui fortitudinem & experientiam

HuncDuc. obtinet AD. WENC. qui

am bellicam ſuam in bellis *Ungaricis* & *Transſyluanicis* contra hoſtem hereditarium & Rebelles ſatis comprobauit & magnam gratiam Domus Auſtriacae ſibi comparauit, praeſertim cum an. 1609. *Lutheranam* Religionem cum *Romano-Catholica* commutaret, quo autem valde conſternati eius ſubditi Religioni *Euangelicae* addicti, cum vt iam commemoratum, in mutationibus Religionem concernentibus, *Euangilicae* Religionis Exercitium in urbibus aboleret. *Carolo* Duce *Olſnenſi* initio an. 1617. demortuo *Supremam Praefecturam* qua Princeps natu maximus in *Sileſia* adminiſtrare iuſſus eſt, ſed illo anno animam efflauit, relinquens Filium ex Vxore ſua *Eliſabetha*, primi Ducis *Curlandiae* Filia, natos. Filius FRIDRICVS WILHELMVS primum *Monachii* in *Bauaria* ſub diſciplina Ieſuitarum, Tutoribus Epiſcopo Archi-Duce *Carolo* & principe *Lichtenſteinio*, *Carolo* Duce *Oppauienſi* & *Oppolienſi* praefecto, poſtea *Viennae* in aula Caeſarea educabatur & adfuit *Ferdinando II.* an. 1619. *Francofurti ad Mœnum* ad Electionem Caeſaream vocato & comitatus *Auguſtam Vindelicorum*. Maiorennis ſuſcepit principatum gubernandum, ſed breui ſine prole decedebat, *vltimus* huius antiquae ſtirpis ex *Piaſtaeo* ſtemmate an. 1625. Principatum accipiebat Soror eius vigore priuilegiorum *Vladislai* datorum *Budae* Die 24. Februarii an. 1498. Vide *Eleazarum* TILESIVM

Lutheranam Religionem mutat cum *Rom. Cath.*

Eius filius

FR. WILH. vltimus *Piaſtaei* ſtemmatis,

ſuſcipit huius principatus regimen. Huic ſuccedit ſoror, cuius

VM principis Teſchinenſis Secretarium *in Genealogia principum Teſchinenſium.* Hanc Tutores matrimonio iunxerant *Caroli* principis *Lichtenſteinii* fratri GVNDANCKERO, quo Imperator *Matthias* in grauiſſimis Legationibus vſus eſt, & *Ferdinandus II.* Praefectum *Glacenſem*, *Glacio* vrbe recuperata, conſtituit, & tandem Titulo Principis inſigniuit. Sed Principatum gubernauit nomine ſuo & Conſiliarium habuit egregium Iuris Conſultum *Iohannem Arnoldum* ab ARNSDORF. Mortuus eſt an. 1653. Filius eius *Ferdinandus Iohannes* Vxorem habebat Comitem *Ladronenſem*, *Dorotheam*, fato vero defunctus eſt A 1666. *Cromlauia* in *Morauia.* Vt recenſet *Bohuslaus* BALBINVS *Dec. II. miſcell. rer. Boh. Lib. II. part.* 1. & 2.

maritus GVNDANCKERVS, *princ. Lichtenſt.*

conſiliarius *Io. Arn.* ab ARNSDORF.

Ita eſt Ducatus *Teſchinenſis* hereditarius, & pertinet immediate Regi *Bohemiae*, quem *Praefectus* adminiſtrat, e quibus hoc ipſo anno *Rudolphus* Baro SOBECKIVS in *Kornitium Landekium* & *Rügersdorfium*, mortem obiit an. 1669. *Praefectus* erat *Iohannes Fridricus* Baro LARISCHIVS, qui incolis Euangelicis in Vrbibus Principatus grauis extitit & plurimos eorum expulit, aut ad Religionem *Romano-Catholicam* coëgit; hac de re quoque in Aulam Caeſaream quaerelae peruenerunt.

praefecti *Rud.* B. SOBECKIVS.

Io. Frid. B. LARISCHIVS, Euangelicis extitit grauius.

MEM-

MEMBRVM III.

DE

OLSNENSI DVCATV.

OLSNENSIS Princeps CAROL. III.

HIc initio huius ſeculi Principem habebat Ducem Carolum III. qui quoque gerebat Titulum Ducis *Munſterbergenſis*, qui vero Ducatus iam praeterito ſeculo ab *Olſnenſi* disiunctus eſt. Principatum ſuum auxit ut in *Morauia* Ditionibus *Sternbergica* & *Feiſchvvicenſi* hereditate acceptis, ſic in *Sileſia Mezebora* emtione initio praeteriti ſeculi ab *Andrea Leſchinskio*. Cum Principes ac Status Sileſiaci poſt obitum Epiſcopi *Iohannis VI*. a Caeſare *Rudolpho II*. Literas Maieſtatis impetraſſent de ſumma Praefectura, vt illa impoſterum nonniſi penes indigenam Principem Politicum eſſet, *primus Summus Praefectus* erat, qui quoque an. 1612. Imperatorem *Matthiam* excepit. Omnia ſua conſilia ſic temperauit, ut obſequium ſuum erga Caeſarem ut etiam erga patriam ſtudium conſeruatione Priuilegiorum & boni Ordinis comprobaret. Morte anteuertebat malum irrumpens an. 1617. in quietem aeternam translatus, priusquam in ſequenti anno *Turbae Bohemicae*, quibus *Sileſia* magno ſuo damno implicabatur, inualuiſſent. Viduam relinquebat Vxorem ſuam Ducis *Bregenſis*

ex indigenis principibus politicis PRIMVS *Summus Praefectus* laudatus;

Eius familia;

gerſis Georgii II. Filiam vna cum duabus Filiabus *Magdalena Eliſabetha, Georgii Rudolphi* Ducis *Lignicenſis*, & *Sophia Catharina, Georgii III.* Ducis *Bregenſis* Vxoribus & Filios duos *Henricum Wenceslaum* & *Carolum Fridricum*. Hi inter ſe partiebantur Ducatum & Dux *Henricus Wenceslaus* accipiebat *Bernſtadium*, Iunior vero *Carolus Fridricus Olſnam*. Vterque regimen iniebat *motibus Bohemicis* graſſantibus, quibus quoque *Sileſia* implicita eſt.

Henricus Wenceslaus erat Director Circuli omni ope cohibebat inuaſiones Polonorum, haud vero prohibere poterat, quo minus *Mezeboram* adorirentur diriperentque. An. 1619. *Sileſia* iterum reconciliata Caeſari *Ferdinando II.* magnam gratiam Imperatoris inibat, vi reſiſtens *Danis* inuadentibus Patriam. Filius HENR. WENC. laudatur.

Cum interfuiſſet An. 1627. elctioni *Ferdinandi III. Pragae*, accipiebat auream Clauem & an. 1629. adminiſtrationem *Summae Praefecturae*. Cum Saxones *Sileſiam* intraſſent, abalienaturi eam ab obſequio Caeſaris conſtans in obſequio manebat. Igitur caeteris Principibus veniam exorare neceſſe habentibus ipſe in *praemium fidei* ſuae plene *Summam Praefecturam* una cum *directione armorum* & *Commiſſariatu bellico* Caeſar commiſit. E vita deceſſit Die 21. Auguſti an. 1639. ſine prole, primum enim matrimonium erat ſterile cum *Anna Magdalena*, Palatini *Georgii* praemiis afficitur. Huius vxores:

gii Guſtaui Comitis *Veldentiani* filia. Ea an. 1630. mortua, Viduus erat ſexennium & ſecundam vxorem ducebat Equeſtri ſtemmate natam *Annam Urſulam Reibnitiam*, quae vero a Caeſare impetrauit Titulum Principis Bernſtadienſis, genuit ei duos filios, qui vero in partu diſceſſerunt.

frater, qui fuit

Frater eius *Carolus* Fridricus *Olſnae* reſidebat. Cum Sileſia in Caeſaris obſequium rediret Arbitro Electore Saxoniae *Iohanne Georgio I.* erat Princeps Legatorum, qui erant *Adamus Stangius* Ducatus *Lignicenſis* Praefectus, *Sigismundus* Bockius *Reichenbachienſis* Diœcœſis Iudex Aulicus & Senior Prouincialis Ducatus Suidnicenſis, *Reinhardus Roſa*, Syndicus Vratislauienſis, *Iohannes Wirthius*, Senator Suidnicenſis & *Iohannes Richterus*, Conſul Glogauienſis & vna cum ſubditis ſuis in bello miſerandum in modum vexabatur, quia Caeſarei *Olſnam* adorti occupabant, diripiebantque nec ſepulchris principum parcentes.

ſtirpis *Munſterbergenſium* VLTIMVS.

Non vita attigit reſtitutam pacem, ſed anno eam praecedente an. 1647. cum morte commutabat. Cum eo extincta eſt ſtirpis principum Munſterbergenſium, qui Poſteri erant *Georgii* Regis *Bohemiae* propago Dominorum *Canſtadienſium*. De eo vide SCHICKFVSIVM & *Glaciographiam* ALVRII.

Huius

Habebat duas Vxores, *Poſterior* erat *So-*

Sophia Magdalena, Ducis *Bregenſis*, *Iohannis Chriſtiani* Filia. *Prior* vero *Anna Sophia*, Ducis *Saxo-Altenburgici Fridrici Wilhelmi* filia. Mater *Eliſabethae Mariae* unicae haeredis Principatus. Rex enim *Ludouicus* An. 1522. Die 25. Iulii Duci *Carolo I.* quem magno fauore complectebatur, erat enim *Vicarius Regni Bohemiae*, *Pro-Marchio Luſatiae & Summus Praefectus Sileſiae*, hanc gratiam fecit, ut Principatum ſuum hereditarium & peculium in perpetuum poſſideret cum poſteris.

filia Eliſ. Maria, unica haeres Principatus *Olſn.*

Paulo ante obitum fratris filia nupſerat Duci Wurtebergensi *Syluio Nimrodo* filio Ducis *Iulii Fridrici.* Caeſar quidem praetendebat Ducatum Duce *Carolo Fridrico* demortuo ceu feudum uacuum Maſculinum & occupare uolebat. Sed poſt ſubmiſſiſſimam demonſtrationem & ad interceſſiones uarias Caeſar commouebatur poſt aliquas deliberationes, ut quaſi feudum traderet Ducatum Duci ſimultanee 1648. & hoc feudum conferebatur utrique Sexui cum iure Succeſſionis. Hoc matrimonium erat fœcundiſſimum quinque Filiorum & duarum Filiarum. Mortuo Duce *Syluio* Die 25. Aprilis An. 1664. qui *annus ob mortes Principum Sileſiacorum frequentes fatalis & funeſtus* fuit, quatuor Filii ſupererant, quorum maiores tres peregrinabantur. Minimus uero manebat apud matrem, quae Tutrix erat & Principatus Gubernatrix.

nubit Duci VVurtemb. *Syluio Nimrodo.* *Huius*

liberi

Natu maximus Dux *Carolus Ferdinandus* vita defungebatur *Caſſellis* priusquam in patriam rediret.

diuidunt inter ſe Principatum.

Caeteri tres diuidebant inter ſe principatum & accipiebat Dux *Syluius Fridricus Olſnam.*

Dux *Chriſtianus Ulricus Bernſtadium.*

Dux *Iulius Sigismundus Meziboram* una cum Diœcœſi *Trebnicenſi* & *Dreska.* Vicus urbs fiebat ac *Iulioburgum* vocabatur, ubi habitabat. Mortem obibat An. 1684. relinquens Filium *Carolum* natum Die I. Maji An. 1682. cui uxorem Viduam *Annam Sophiam*, Ducis *Adolphi Fridrici* Ducis *Mecklenburgici* Filiam, Tutricem & Ducatus Gubernatricem conſtituit. Quem hactenus cum laude gubernat, filio peregre agente. Dux *Syluius* Fridricus habebat uxorem *Eleonoram Carolam*, *Georgii* Ducis *Wurtenbergici* Comitis *Mümpelgardici* filiam, qui hoc Comitatu a *Gallis* ſpoliatus, quia recuſauerat iurare *Galliae*, *Olſnae* apud Generum ſuum commorabatur. Vendebat partem ſuam Ditionis *Sternbergicae*, cogebatque Fratrem & Affinem cedere quoque ſuas partes.

Sine prole vero erat hoc Coniugium decedebatque Anno 1697. Die 3. Iunii. Maluiſſet quidem Vidua Principis poſſeſſionem Ducatus ſibi vindicare & oriebantur de eo contentiones cum Ducis fratre *Chriſtiano Ulrico*, ſed depaciſcebantur A. 1699. & hic reſidet *Olſnae.*

CHRISTIANI VLRICI familia.

Ha-

Habuerat is tres Uxores:

I. *Annam Eliſabetham*, Principis *Anhaltino-Bernburgici* filiam, quae an. 1680. deceſſit & reliquit duas filias,

Eliſabetham matrimonio iunctam Duci *Saxo-Martisburgico, Philippo,* iam viduam.

Sophiam Angelicam An. 1677. natam.

II. *Sybillam Mariam*, Ducis *Saxo-Martisburgici Chriſtiani* filiam, quae an. 1693. mortua eſt, mater duorum filiorum:

Caroli Fridrici nati an. 1690. Die 7. Februarii.

Chriſtiani Ulrici nati an. 1691. Die 27. Ianuarii.

III. *Sophiam Wilhelminam*, *Ennonis Ludouici* Comitis *Friſiae Orientalis*, quam an. 1695. in matrimonium duxit. Vita vero defuncta eſt an. 1698. Die 4. Februarii. Emerat Caſtrum Regium Oppidum *Auras* dictum, quam Emtionem Summus Praefectus Epiſcopus prohibere omni ope nitebatur. Attamen Dux impetrauit.

Cuius Regimen Deus porro omni proſperitate ſoſpitet!

liberi

Natu maximus Dux *Carolus Ferdinandus* vita defungebatur *Caſſellis* priusquam in patriam rediret.

diuidunt inter ſe Principatum.

Caeteri tres diuidebant inter ſe principatum & accipiebat Dux *Syluius Fridricus Olſnam.*

Dux *Chriſtianus Ulricus Bernſtadium.*

Dux *Iulius Sigismundus Meziboram* una cum Dioecœſi *Trebnicenſi & Dreska.* Vicus urbs fiebat ac *Iulioburgum* vocabatur, ubi habitabat. Mortem obibat An. 1684. relinquens Filium *Carolum* natum Die I. Maji An. 1682. cui uxorem Viduam *Annam Sophiam*, Ducis *Adolphi Fridrici* Ducis *Mecklenburgici* Filiam, Tutricem & Ducatus Gubernatricem conſtituit. Quem hactenus cum laude gubernat, filio peregre agente. Dux *Syluius* Fridricus habebat uxorem *Eleonoram Carolam*, *Georgii* Ducis *Wurtenbergici* Comitis *Mümpelgardici* filiam, qui hoc Comitatu a *Gallis* ſpoliatus, quia recuſauerat iurare *Galliae*, *Olſnae* apud Generum ſuum commorabatur. Vendebat partem ſuam Ditionis *Sternbergicae*, cogebatque Fratrem & Affinem cedere quoque ſuas partes.

Sine prole vero erat hoc Coniugium decedebatque Anno 1697. Die 3. Iunii. Maluiſſet quidem Vidua Principis poſſeſſionem Ducatus ſibi vindicare & oriebantur de eo contentiones cum Ducis fratre *Chriſtiano Ulrico*, ſed depaciſcebantur A. 1699. & hic reſidet *Olſnae*.

Christiani Vlrici familia.

Ha-

Habuerat is tres Uxores:

I. *Annam Eliſabetham*, Principis *Anhaltino-Bernburgici* filiam, quae an. 1680. deceſſit & reliquit duas filias,

Eliſabetham matrimonio iunctam Duci *Saxo-Martisburgico*, *Philippo*, iam viduam.

Sophiam Angelicam An. 1677. natam.

II. *Sybillam Mariam*, Ducis *Saxo-Martisburgici Chriſtiani* filiam, quae an. 1693. mortua eſt, mater duorum filiorum:

Caroli Fridrici nati an. 1690. Die 7. Februarii.

Chriſtiani Ulrici nati an. 1691. Die 27. Ianuarii.

III. *Sophiam Wilhelminam*, *Ennonis Ludouici* Comitis *Friſiae Orientalis*, quam an. 1695. in matrimonium duxit. Vita vero defuncta eſt an. 1698. Die 4. Februarii. Emerat Caſtrum Regium Oppidum *Auras* dictum, quam Emtionem Summus Praefectus Epiſcopus prohibere omni ope nitebatur. Attamen Dux impetrauit.

Cuius Regimen Deus porro omni proſperitate ſoſpitet!

MEMBRVM IV.
DE
LIGNICENSI AC BREGENSI.

Ducatus Lignic. Breg. ac Wolau. coniuncti erant ſub IOACH. FR.

DUcatus *Lignicenſis Bregenſis & Wolauienſis* initio huius ſeculi coniuncti fuerunt ſub ditione Ducis IOACHIMI FRIDRICI, *Praepoſiti Cathedralis Eccleſiae Magdeburgenſis*, qui fine praeteriti ſeculi emerat *Reichenſteinium & Silberbergam*, duo metallica Oppida, a Principe *Roſenbergico Petro Weck*. Moriebatur an. 1602. Die 25. Februarii & relinquebat una cum duabus filiabus *Barbara Agnete*, quae nupſit *Iohanni Ulrico* Baroni *Schafgotſchio*, ad quem Dynaſtia libera *Trachenbergenſis* pertinebat, mater facta *Chriſtophori Leopoldi* Comitis *Schafgotſchii* & *Maria Sophia* virgine demortua filios duos *Iohannem Chriſtianum* & *Georgium Rudolphum* & eis Tutores ordinabat cum Vidua relicta Ducem *Olſnenſem, Carolum II.* & Praefectum *Lignicenſem, Wenceslaum Zedlicium.*

Eius filii diuidunt Patrimonium;

Impubertatis annis effluxis fratres diuidebant Patrimonium, & accipiebat Dux *Iohannes Chriſtianus Bregenſem* Ducatum, Dux vero *Georgius Rudolphus Lignicenſem* ac *Wolauienſem*. Hic erat iunior & frater ſuo an. 1621. cedente *Summa Praefectura* ei adminiſtratio committebatur duriſſimis & afflictiſſimis temporibus,

duriora experiuntur fata.

Marchione *Carnouienſi* cum ſuis militibus incommodante Patriam & *Sileſiam* vix

Cae-

Caeſari reconciliatam ab obſequio Caeſaris, diſſeminatis ſcriptis, ſollicitare conabatur. Magnae pecuniae Summae poſtulabantur in Conuentibus Principum, turbatis Commerciis ob monetae confuſionem & precio uenalium rerum ultra modum aſſurgente. Accedebat Mansfeldicorum & Danorum ſub ductu Ducis *Saxo-Vinarienſis Iohannis Erneſti* irruptio. Igitur orabat dimiſſionem a Summa Praefectura & an. 1629. impetrabat. Cum Saxones ſub *Arnheimio Glogauia* potiti eſſent, an. 1622. Caeſareis ad *Steinauiam* ſe recipere coactis, ueniebat *Arnheimius Lignicium* & poſtulabat a Duce, ut admitteret milites ſuos praeſidiarios, quod Caeſareis negauerat. Dux vero excuſabat ſe obſequio Caeſaris, in quod *Elector Saxoniae Sileſiam* redegerat. Attamen Caeſarei *Steinauiam* procedentes ſub *Balthaſare Marradaſii* male ſubditos quaſi Rebelles tractauerant. *Steinauiam* & adſitos pagos inflammauerunt & ultra citraque *Oderam* omnia diripuerunt; Inde inſequenti anno Tribunus militum Saxonicorum, *Linſius*, *Lignicii* aſſumtus eſt. *Arnheimio* vero cum plurimis copiis in *Miſniam* progreſſo & caeteris cohortibus a *Wallenſteinio & Schafgotſchio* prope pontem *Steinauienſem* fuſis profligatisque Die 11. Octobris *Lignicium* a Caeſareis occupabatur, & Ducatus male habebatur, *Geldberga*, *Haina*, aliaque loca Arce *Graetz-*

Digitized by Google

bergenſi expugnata diripiebantur, igitur Dux in *Poloniam* fugiebat, donec poſt pacem *Pragenſem* reconciliaretur Caeſari, & *Lignicium* milites praeſidiarios Caeſaris retinebat, Arx quoque *Graetzbergenſis* accedebatur, & poſtea inſtinctu Tribuni *Monde Verquii* deſtruebatur ante pacem: Ducatus *Wolauienſis* a Caeſareis & Suecis male habebatur, armorum fortuna inclinante mox in hanc mox in illam partem & *VVolauiam* grauem obſidionem ſuſtinere opportebat An. 1644. Sed Duci rurſus *Summa Praefectura* offerebatur an. 1639. quam adminiſtrauit usque ad mortem ſuam, quae Die 14. Ianuarii an. 1653. apoplexia & Catharrho ſuffocatiuo ſequebatur. An. 1624. quidam prouincialium ſuorum vitae ipſius inſidias parauit, ſed ſcelere patefacto hic homicida poenas dignas dedit, ei duo digiti, quos fidem Principi iurans ſuſtulerat, decerpti ſunt forcipibus excandefactis, inde decollatus, tandem diſcerptus quadrigis & ad preces *Schafgotſchii*, qui ſcelus explorauerat, ſub patibulo ſepultus eſt. Caput perticæ ferreae in Turri portae *Hanouienſis* infixum eſt.

Georgii Rud. vitae ſtruuntur inſidiae, quae tamen patefiunt & puniuntur;

Semper egregiis miniſtris inſtructus fuit, inter Praefectos, quos Ducatui praefecit, fuerunt *Adamus Stangius* ex *Stonsdorfio* in *Canitz*,

Eiusdem *Praefecti*,

Chriſtophorus Zedlicius in *Binnovvitz* ſupra memorati *VVenceslai Zedlicii* filius. In *VVolauienſi* Dauid *Schvveinitzius*, qui quoque in *Lignicenſi* hoc munus adminiſtrauit,

ſtrauit, & a Duce frequenter ad Caeſarem & Regem *Poloniae* ablegatus fuit. Cancellarios habuit *Andream Geislerum*, Comitem *Palatinum* & principum ac procerum Oratorem & D. *Gottfridum Baudiſium* in *Goldenhuben*. *Cancellarii,*

Ex ſuis duabus Uxoribus nullam prolem genuit. *Prior* erat *Sophia Eliſabetha* Principis *Anhaltini Deſſauienſis Iohannis Georgii* filia, cum qua nuptias celebrauit An. 1614. ea deceſſit An. 1622. uxores,

Poſtea in matrimonium ducebat An. 1624. *Eliſabetham Mariam* Ducum *Münſterbergenſium*, *Henrici VVenceslai* & *Caroli Fridrici* ſororem, quae vero an. 1634. eum Viduum reliquit, igitur terra veniebat in ditionem patruelium *Iohannis Chriſtiani* filiorum. Io. Chr. *Bregenſis*

Hic Bregae reſidebat, quem Ducatum forte accepit, quem etiam inſtruxit inſigniterque ornauit annis illis, quibus pax & iuſtitia ſe oſculabantur. Erat egregius *Princeps*, in re publica uſus eius magnus, imprimis Matthia an. 1612. Rege *Bohemiae* declarato erat caput Legatorum *Sileſiacorum*: Et magnam obtinebat gratiam, Caeſaris, qui quoque ei A. 1618. poſt obitum Ducis *Teſchinenſis Adami VVenceslai Summam Praefecturam* committebat. Et turbata *Bohemia* Legatus mittebatur una cum *Ioachimo Maltzhanio*, *Andrea Geislero*, Oratore Principum ac Procerum & *Alberto Rohrio*, Oratore Ducatu- laudatus, legationi *Sileſiacae* ad *Imp.* Matth. praeficitur.

 um

um *Suidnicenſis* ac *Iaurenſis Viennam* ad Imperatorem *Matthiam*, & orabat, ut Caeſar ſopiret *Turbas Bohemicas* non armis ſed mitioribus mediis. Cum uero Deus iratus Germaniae permitteret, quae inde ſecuta, & in conſiliis hic erratum fecit, quippe puniens Deus ſapientiſſimorum quoque conſilia fatuat. Igitur accepta *Dreſdenſi Pacificatione* Caeſari reconciliatus a *Summa Praefectura* abibat. Sed tunc temporis calamitate calamitatem ceu unda undam tradente difficillima gubernatio ei reddebatur, adeo ut An. 1633. e *Sileſia* abiret in *Boruſſiam*, attamen *Pace Pragenſi* efflagitatam depraecationem apud Caeſarem peregit, & gratiae Caeſareae reſtitutus. Manebat vero extra patriam, ſolatio ſubditis relinquens Vicarium filium ſuum natu maximum & fato defungebatur *Oſterodae* in *Boruſſia*. In *duplici* matrimonio vixit utroque fœcundiſſimo. *Prima* uxor erat *Dorothea Sybilla* Marchionum *Brandenburgicorum* proſapia, Electoris *Ioachimi Fridrici* filia, cum qua nuptias adornauit An. 1610. *Coloniae ad Spream*. Haec mater fuit tredecim Liberorum, octo Filiorum & quinque Filiarum. Quae vero vitam cum morte commutauit an. 1625. Die 19. Martii. *Inſequenti* anno uxorem ducebat *Annam Hedvvigem Sitſchiam*, quae eum patrem fecit duorum filiorum atque breui Ducem maritum morte praeuenit.

Eius calamitoſa gubernatio.

duplex matrimonium fœcundiſſimum;

Fi-

Digitized by Google

Filios ex primo Matrimonio *Sigiſmundum* & *Auguſtum* pater in Teſtamento ſuo nonniſi Barones *Lignicenſes* nominatos gratiae fratrum commiſit, quorum ſoror *Iohanna Eliſabetha*, *Czenkoni Hovvorae* Bohemico Baroni a *Leipa* nupſit & 1673. demortua eſt.

Fratres tres erant, qui Principatum indiuiſum poſſidebant, & in belli malis, quae *Sileſiam* inundabant, nauiculam conſeruare conabantur. Sed Ducatus affligebatur ab amicis hoſtibusque. Seruabant tamen *Bregam*, quam *Sueci* ſub bellicoſo *Torſtenſohnio* graui obſidione premebant, quae fructum Victoriae maxima ex parte perdidit An. 1642. Poſt patrui Ducis *Georgii Rudolphi* obitum partiebantur *Bregenſem*, ut quoque *Lignicenſem* & *Wolauienſem* ſorte, & accipiebat Dux GEORGIVS *Bregenſem* excepto *Olauienſi*, *Canterſdorfio* & *Pribornenſi*, quos accepit *Auguſtus* frater Germanus, Comes factus, Dux *Ludouicus Lignicenſem* & Dux *Chriſtianus* natu minimus fratrum *Wolauienſium*, cui coniuncta *Olauienſis* Dioecoeſis. Ducem GEORGIVM Caeſar *Ferdinandus III.* Summae Praefecturae Adminiſtratorem conſtituebat An. 1653. quae ei a Caeſare *Leopoldo*, cuius Aulam ſaepe uiſitabat, confirmabatur & an. 1663. Summus Praefectus dicebatur. E *prima* uxore, cum qua nuptias celebrauit *Bernſtadii* An. 1638. *Sophia Catharina*, Ducum *Henrici Wenceslai* & *Caroli Fridrici* Sorore, Filiam genuit *Dorotheam*

filiorum tres Principatum indiuiſum poſſident, quem

poſt patrui obitum partiuntur.

Georg. Dux *Breg.*

eius familia.

theam, quae matrimonio coniuncta eſt cum Principe *Naſſouio-Dillenburgico, Henrico.* Hac demortua an. 1659. uxorem *inſequenti* anno ducebat *Eliſabetham Mariam Carolam* Palatinam *Simmerenſem.* Haec mortem obibat ſine prole An. 1664. Die 20. Maji & eam Dux ſequebatur Die 14. Auguſti, aetatis annos quinquaginta duos ſupergreſſus.

Ante eum an. 1663. Die 14. Nouembris deceſſit ſine prole, aetatis annorum quadraginta ſeptem, Dux *Lignicenſis* LVDOVICVS. Genuerat quidem cum uxore ſua *Anna Sophia* Ducis *Mecklenburgici*, *Iohannis Alberti* filia an. 1649. ei deſponſata filium, *Chriſtianum Albertum* an. 1651. Die 5. Nouembris natum. Sed hic flos Principis emarcuit Die 20. Ianuarii anni ſequentis. Cum laude Principatum gubernabat, quia utebatur fideli conſilio *Dauidis Schvveinitzii*, Praefecti. Ita iure hereditario accipiebat Prouincias fratrum minimus Dux CHRISTIANVS, qui *Olaniae* reſidebat & ſtudebat Ducatum *Wolauienſem* reſtaurare. *Poſtea* vero ſedem figebat *Bregae* & primarium miniſtrum habebat *VVenceslaum VVilhelmum* Baronem *Litgenauium.* Quem praefectum conſtituebat loco fratris, Comitis *Auguſti*, qui ſub Duce *Georgio* praefecturam geſſit. Decedebat *Lignicii* an. 1672. die 28. Februarii, & conſtituebat filio unico Tutricem & Gubernatricem Ducatuum uxorem *Ludouicam*,

LVDOVICVS Dux *Lignic.* Eius uxor, & filius; Praefectus. CHRISTIANVS Dux *Olauienſ.* Eius primarius miniſter, uxor,

douicam principis *Anhaltino-Deſſauienſis Caſimiri* filiam.

Filius GEORGIVS WILHELMVS feſto S. Michaelis anno 1660. natus eſt, in tenera aetate genium principis emittebat, & omnes in admirationem rapiebat. *Patre* mortuo *Francofurtum ad Viadrum* & *Berolinum* in aulam Electoris mittebatur. Viſens Aulam Caeſaris ab Auguſto aeſtimabatur & Maiorennis declarabatur, atque Regimen adibat an. 1675. magno cum applauſu ſubditorum. Sed die 21. Nouembr. quae erat infelix dies, Varioli ei mortem accerſebant & cum eo extinguebatur poſt nouem ſeculorum decurſum Regia & principalis ſtirps *Piaſteae*, magno cum dolore principatuum.

filius laude dignus,

VLTIMVS ſtirpis *Piaſteae*;

Habet quidem ſororem CAROLAM, quae Duci *Holſatiae* FRIDRICO nupſit, ex quo filium genuit & a marito ſeparata vixit, ſed non erat Feudi capax, & patruum, Comitem AVGVSTVM diſpoſitio patris, *Ducis Iohannis Chriſtiani*, capacem fecerat ſucceſſionis, ſed ſine prole deceſſit. an. 1679. Igitur Caeſar cui, cum *Dux* ſuſciperet gubernandos principatus, fidem iurauerat, mox *ſtabularia* occluſit, poſtea rurſus aperiri *Ducatus* iuſſit, eosque in fidem ſuſcepit, atque priuilegia ſeruatum iri pollicebatur, & *Secretarios Catholicae Religioni* addictos ac *Regiſtratores* conſtituebat, quanquam *Elector Brandenburgicus* in eos principatus praetenderet, ſed an.

ſoror,

Electoris BRANDEB, Praetenſio

Digitized by Google

in Duc. *Lign. Breg. Wolau.* compoſita. PRAEFECTI *Lign. Breg. Wolau.*

an. 1686. compoſita controuerſia eſt. *Duce* mortuo erat *Lignicenſis Praefectus*, *Iohannes Schvveinichius* in *Mortſchütz*, *Bregenſis*, *Iohannes Adamus Poſadovvsky*, *Wolauienſis*, *Sigismundus Noſtitius*, ſed ex his *Bregenſis* adhuc uiuus ſupereſt. *Lignicii* iam tertius Praeſes eſt, nimirum *Iohannes VVolfgangus Franckenbergius*, qui ſucceſſit *Iohanni Chriſtophoro Czierovskio*, qui in locum, *Chriſtophori VVenceslai* Comitis *Noſtitii*, ſuffectus eſt, cum praefectus *Glogauienſis* fieret. *VVolauienſi Praefecto Sigismundo Noſtitio* ſurrogatus eſt *Iohannes Ludouicus*, tunc temporis Baro, iam Comes *Noſtitius*. Eſt hodiernus Status prouincialium & Vrbium non is, qui ducum fuit gubernatione, de quo ſatius eſt tacere & ferre.

MEMBRVM V.
DE
CROSNENSI.

Hunc Duc. ſub initio 17. ſeculi obtinuit, ſemperque poſtea poſſedit *Domus Elect. Brandeb.* Series Dominorum *Croſnenſium*:

CRoſnenſis Ducatus omnino ad *Sileſiam* pertinet. Elector enim *Brandenburgicus* & in Titulo ſuo profitetur. Et ſicut initio huius ſeculi Domus Electoralis eum obtinuit, ita perpetuum poſſedit. Mutationes in illo factae concernunt commutationem *Principum*, *Praefectorum* & *Directorum*. Quater autem nouos Dominos accepit.

1. Poſt

Ioach. Fridricvs. Io. Sigismvndvs.

1. Poſt obitum Electoris Ioachimi Fridrici filius Iohannes Sigismvndvs ſucceſſit.

Georg. Wilhelmvs.

2. In huius an. 1619. demortui locum ſufficiebatur filius Georgivs Wilhelmvs. Sub hoc Ducatus *Croſnenſis* magna calamitate afficiebatur ob belli malum, Caeſareis ceu uniuerſam *Marchiam & Pomeraniam* in illo hoſpitantibus, An. 1630. ex quo vero expulſi a Suecis ſunt, qui autem haud benigniores hoſpites agebant. Imprimis cum Elector poſt Pacem *Pragenſem* Caeſari accederet, & *Suecos* armis proſequeretur. Qui vero An. 1640. die 20. Nouembris ex inquiete in quietem aeternam translatus eſt, & Ducatum *Croſnenſem* uxori *Eliſabethae Carolae* tribuit an. 1660. vita defunctae.

Frider. VVilhelmvs.

3. Filius unicus & ſucceſſor erat Fridricvs Wilhelmvs, qui Regimen ſuſcipiens omni ope ſtudebat, ut ſubditi miſeri exhauſtique quodammodo alleuarentur. Tractabat ergo cum *Suecis* de *Neutralitate* & impetrabat Ducatui *Croſnenſi* liberationem a Praeſidiis *Suecicis* an. 1644. Pvfendorfivs *Rer. Brand. Lib. 45.* Hic ut in omnes ſuas Prouincias ſic quoque in *Croſnenſem* introduxit ſic dictas *Acciſas*. Vide Pvfendorf. *Rer. Brand. Lib. 19. circa finem.*

Fridricvs.

4. Demortuus an. 1688. die 29. Aprilis, ſucceſſorem habuit filium natu maximum Fridricvm, qui eum gubernat cum lau-

laude & commodo ſubditorum. Elector *Fridricus Wilhelmus Croſnenſi* adiunxerat *Sueboſienſem* Ducatum, & egregia auxilia Caeſari ferebat in *Vngaria* contra *Turcam*, quippe copiae ipſius, quas Duce SCHÖNINGIO in *Vngariam* mittebat una cum inſigni armatura, & eas prope *Croſnam* diſponebat atque Legatis Caeſareis tradebat, multum fecerunt ad expugnationem *Budae*. Filius etiam cohortes optime inſtructas mittebat in *Vngariam*, Sed rurſus cedebat Caeſari *Sueboſienſem* terram pecuniae ſumma accepta.

SECTIO IV.

DE DYNASTIIS,

MEMBRVM I.

DE DYNASTIIS IN GENERE.

I.

Dynaſtiae ſuffragium habentes in Conuentibus Principum.

HArum Dynaſtiarum quatuor erant initio huius ſeculi, quae ſuffragium habent ſuum in Conuentibus Principum & in publicis deliberationibus, *Wartenbergica*, *Milicienſis*, *Trachenbergenſis*, & *Pleſſenſis*. De his ſcribit HENELIVS *Sileſiographia* pag. 169.

II. Equidem ſub Principatu Imperatoris *Matthiae* petebat in numerum Dyna-

naſtarum admitti *Georgius* Baro SCHÖNEICHIVS, Dominus *Carlati & Beuthenae.* Fauebat quidem ei aula Caeſaris, cuius magnam obtinebat gratiam, & Catholicis, ubi enim hoc impetraſſet, animus erat, plures Dynaſtas conſtituere & quidem *Romano-Catholicos*, ut ſuffragium in publicis ex nutu ſuo fieret, quia uero *Principibus* ac *Proceribus* tunc temporibus magna erat authoritas, contra hoc proteſtabantur, urgebantque, ut manerent omnia in ſtatu priſtino.

III. Sed an. 1698. utraque *Beuthena* in *ſuperiori* ac *inferiori Sileſia* Dynaſtiae Liberae fiebant. Illa Anno 1617. in ſupremo Tribunali, cui *Adamus Wenceslaus* Dux *Teſchinenſis* praeſidebat, una cum *Tarnouicenſi Principi*, *Carnouienſi* adimebantur & Caeſari attribuebantur. Et illius poſſeſſor eſt *Carolus Ferdinandus* Comes *Henckelius*: Baro *Donnersmarckius* Dynaſtiarum *Beuthenenſis*, *Tarnouicenſis & Olderbergenſis.* Huius uero *Iohannes Georgius* Baro *Schöneichius*, Dominus *Carlathi & Beuthenae* ad *Viadrum.* Horum Deputati quotannis alternant *Proedriam.*

MEM-

MEMBRVM II.
DE
DYNASTIIS IN SPECIE.
I.
WARTENBERGICA DYNASTIA.

Huius Dynaſtiae Domini Barones BRAVNII. & poſtea *Burggrauii* & *Barones* DOHNAVII.

EXtremo anno praeteriti ſeculi haec Dynaſtia Dominos habebat Barones BRAVNIOS. Initio vero huius ſeculi poſſeſſorem accepit *Abrahamum* Burggrafium & Baronem DOHNAVIVM e familia *Dohnauiorum Craſchenenſium* in *Gurauienſi* Diſtrictu, Caeſaris Conſiliarius, Cubicularius & Tribunus bellicus, quem magna complectebatur gratia Imperator *Matthias.* Moriebatur an. 1613. Filius eius erat CAROLVS ANNIBAL in aula Caeſaris *Matthiae* educatus, poſtea Caeſaris *Ferdinandi III.* Cubicularius fuit, cuius Coronationi *Francofurti ad Mœnum* interfuit. Erat Dux bellicus & arma gerebat contra *Carnouienſes* & *Mansfeldicos* *Sileſiam* incrantes. Erat Fiſci Caeſarei *Praeſes* in *Sileſia* & *Promarchio* *Superioris Luſatiae* & inuigilabat commodis Caeſaris in *Sileſia* & Caeſar eum Titulo Comitis inſigniebat. Poſt eum hanc Dynaſtiam nactus eſt filius OTTO ABRAHAMVS qui an. 1646. deceſſit, cuius Filius CAROLVS ANNIBAL II. hodie illam obtinet & maximam uitae partem tranſigit

git *Vratiſlauiae.* Sine prole vixit cum uxore ſua *Catharina Eliſabetha* Baroniſſa *Schottenbachia* an. 1684. demortua.

II.

MILICIENSIS.

HÆc Dynaſtia exitu praeteriti ſeculi a Baronibus KVRTZBACHIIS ad MALTZHANIOS e Ducatu *Mecklenburgico* in *Bohemiam* & *Sileſiam* translatos peruenit, & initio huius ſeculi eam poſſedit, *Ioachimus Maltzhanius* Caeſaris Conſiliarius, eius in publicis magnus uſus ſaepe ablegatus fuit ad Caeſarem a Principibus ac Proceribus. Pater eius erat *Iohannes Bernhardus,* Praefectus Ducatuum *Oppolienſis* ac *Ratiborienſis.* Ex ſua uxore *Eua,* nata *Poppelia* a *Lobkovvitz,* quosdam filios genuit, igitur quosdam ſic dictos pagos Camerales fratribus ceſſit *Freihanium, Neo-Caſtrum* qui Baronatus facti inter Status minores cenſentur. Haec Dynaſtia Dominos agnouit *Barones* KVRTZBACHIOS, & deinde MALTZHANIOS.

Dynaſtiam vero adeptus eſt *Ioachimus II,* qui *Annam* Baroniſſam *Kochtitzkiam* uxorem duxit, quae ei plures filios genuit, ex quibus *Milicenſem* Dynaſtiam poſſidebat *Ioachimus Andreas* Dominus *Wartenbergae* & *Penzelii* an. 1693. fato defunctus, qui ex uxore ſua *Anna Indith, Wilhelmi* Baronis *Boreckii* filia, genuit an. 1661.

Ioachimum Wilhelmum, Gubernatorem Dynaſtiae *Milicienſis.* Vxor eius eſt *Anna Mariana Studnicia, Georgii Leonhardi* Comitis a *Colonna* & *Fels* Cubicularii & Stabularii Reginae

Poloniae Eleonorae & Ducis *Lotharingiae* viduae. Hoc vero matrimonium ſterile eſt. Una cum Patruelibus ſuis Titulo *Comitis* a Caeſare inſignitus eſt. Vide SPENERUM *Theatr. Nobil. Europae part. 4.*

III.

TRACHINENSIS.

Hanc Dynaſt. a KURTZBACHIIS iure Emtionis accepit *Ad.* B. SCHAFGOTSCHIUS. cui ſuccedit Io. ULRICUS patruelis, qui

EXtremo anno praeteriti ſeculi hanc Dynaſtiam emit a KURTZBACHIIS, qui eam diu poſſederunt, *Adamus* Baro SCHAFGOTSCHIUS & eam exornauit *Trachenbergae*, arcem & novum Templum extruxit. E vita emigrabat an. 1602. ſine prole, conſtituebat ergo heredem Dynaſtiae Patruelem IOHANNEM ULRICUM, quia vero is erat Pupillus, adminiſtrauit interim Dynaſtiam *Weighardus*, Baro *Bomricius*, qui an. 1612. una cum aliis *Vratislauiae* Regem *Matthiam* excepit, usque dum regimen iniret *Schafgotſchius* habuit Cancellarium *D. Georgium Schönbornerum.* Uxorem autem Ducum *Lignicenſis* ac *Bregenſis*, *Iohannis Chriſtiani* & *Georgii Rudolphi* ſororem *Barbaram Agnetem*, ex qua filios tres ſuſcepit, *Gotthardum*, qui Canonicus *Vratislauienſis* fuit, *Iohannem Ulricum*, qui in Bello Polonico Regis Tribunus Militum fuit & *Chriſtophorum*, *Leopoldum* Sileſiaci Fiſci Praeſidem. Egregiam operam praeſtiterat Caeſari in bello contra *Danos*, *Mansfeldicos* & *Saxones* & *Suecos.*

Con-

Digitized by Google

Conſiliis vero *Wallenſteinii* erumpentibus & ipſo *Aegrae* interfecto Anno 1634. *Schafgotſchius* quoque captiuus tenebatur, quaſi implicitus iſtis conſiliis & *Ratisbonae* ſupplicio affectus eſt. Dynaſtia *Trachenbergenſis* adimebatur & *Melchiori* Comiti HATZFELDICO ac *Gleichenſi* ob eximias operas Caeſari praeſtitas donabatur.

ceu conſiliis *Wallenſteinii* infectus ſupplicio affectus. Poſt illum Dynaſt. *Trach.* peruenit ad *familiam* Com. HATZFELDICORVM.

Poſt huius obitum volebat quidem totam Dynaſtiam ſibi vindicare *Filius Henricus.* Sed Litem ipſi mouebat ſoror *Lucia* nupta *VVilhelmo* Baroni *Neſſelrodio* & obtinebat in omnibus iudiciis, etiam in ſupremo Tribunali *Sileſiaco*, ut cederetur ei Ditio *Prauſnicenſis*, an. 1683. mortem obibat *Heinricus* Comes *Haltzfeldicus* & ei ſuccedebat filius *Franciſcus* an. 1675. natus. Qui cum *Franciſco* Barone *Neſſelrodio, VVilhelmi* Filio an. 1698. depactus eſt certa pecuniae ſumma ſoluta & ita uniuerſam Dynaſtiam poſſidet.

IV.

PLESSENSIS.

DYnaſtiam *Pleſſenſem* PROMNICII iure hereditario acceperunt a Patruele *Epiſcopo Vratislauienſi* BALTHASARE praeterito ſeculo & valde aucti ſunt. Poſſeſſionem illius hoc ſeculo continuauerunt, & e Baronibus Comites facti ſunt. Et *Pleſſam* tenuit,

Hanc Dynaſt. PROMNICII iure hereditario acceperunt a BALTH. *Epiſc. Vratisl.*

Abrahamus PROMNIZIVS.

Henricus Aſbelmus an. 1662. mortuus, qui *Pro-Marchio inferioris Luſatiae* fuit. Cuius Uxor *Sophia* Baroniſſa KVRTZBACHIA, *Sigismundi Kurtzbachii*, Dynaſtae *Milicienſis* & *Trachenbergenſis* & *Helenae* Principis *Lignicenſis* & *Bregenſis* filia, cuius filius erat

Sigismundus Sigfridus Titulo Comitis inſignis, qui an. 1654. mortuus eſt. Eius Filius quem genuit ex *Anna Margaretha*, Barone POTBVSIA. *Erdmannus* Uxorem habebat *Eleonoram*, Baronem RÖCKNIZIAM, ex qua ſuſcepit

Balthaſarum Erdmannum Comitem *Promnicium*, Gubernatorem Dynaſtiarum *Pleſſenſis*, *Sorauienſis*, *Tribelenſis*, *Naumburgenſis*, *Klitſchdorfienſis*, Dominus hereditarius *Halbauii*, *Kühnauii* & *Buhrauii*. Uxorem habebat *Æmiliam Agnetem*, HENRICI I. Comitis *Vthenenſis* filiam.

Concl. cap. *poſt.* Hae ſunt mutationes concernentes Religionem & rem publicam huius ſeculi. Breuitas temporis nos cogit ſeponere hac uice mutationes factas in rebus Oeconomicis bello omnia depopulante conſumenteque annonae caritate: lue peſtifera hoc ſeculo frequenti: Monetariis Confuſionibus: etiam aquarum inundatione & incendiis.

Concluſio totius libri. Claudimus hoc opus gratias exſoluentes illi, qui nulli mutationi obnoxius,

xius, ſed ſemper manet idem, quod in permultis crebrisque mutationibus conſeruauit Eccleſiam, quamuis ea ualde minuta ſit, ita ut uti uerbis Prophetae Eſaiae poſſimus cap. 1. v. 8. Quid ſuper eſt Filiae Sion, eſt ut umbraculum in uinea, & ſicut tugurium in Cucumerario, & ſicut Ciuitas quae vaſtatur & largitus eſt Regiminis ſtatum tolerabilem: Committimus ergo precibus ardentiſſimis praeſidio Diuino communem Patriam. Cuſtos Iſraelis qui non dormitat neque dormit, noctes atque dies oculos ſuos apertos tenet.

Porro inuigilet Patriae & eam cuſtodiat, niſi enim aedificat, uigilatque, in uanum laborant uigilantque homines. Tueatur Eccleſiam, qui unicus Defenſor ac Caput. Dominus Dominorum & Inſtitutor Magiſtratuum fulciat Thronum Bohemiae Regis, & Auguſtiſſimae Domui Auſtriacae copiam det Propaginum & ita nunquam Sileſia orba erit Supremis Principibus. Princeps Regum in Terra ſoſpitet fortunetque omnes Principes, ne unquam ſtemma eorum deficiat.

Is a quo prouenit, ut ſuccedat Gubernatoribus in Terra, adſit omnibus Regiminibus Patriae, & illis largiatur Spiritum ſapientiae intellectusque, ut

pro ſumma lege habeant ſalutem publicam.

Det omnibus Antiſtitibus Patriae ſancta deſideria, recta conſilia atque iuſta opera. Ut omnes incolae agant uitam quietam & tranquillam in omni pietate & honeſtate. Ut inhabitet Gloria in Terra noſtra, Miſericordia & veritas obuient ſibi, iuſtitia & pax oſculentur, Veritas de Terra oriatur, & Iuſtitia de coelo proſpiciat, dominus det nobis etiam benignitatem, ut Terra noſtra det fructum ſuum, iuſtitia ante eum ambulet & ponat in uia greſſus ſuos.

Gratia ipſius apud nos maneat ſine immutatione! Commutet duriſſima & afflictiſſima Tempora ut ſe reficiat Patria poſt tot tantasque calamitates. Et nos denique transferat Tempore definito ad ſe in regnum ſuum, ubi omnia noua & perpetua ſalus proſperitasque nec uiciſſitudo ultra metuenda erit!

Digitized by Google

LIB. IIII.
ANNALES COENOBII BEBENHVSANI
AB AN. 1267. AD AN. 1401.

ROſarum Roſa WVRTEMBERG ſtirps generoſa.
Longe laudati, Comitesque nominati.
MOMPELGART ditati, poſt hoc Duces creati,
De quibus eſt *primus* nomen cui EBERHARDVS,
Ad bona non tardus, fragrans ubique ut nardus,
Nam laus *Eius* late diffunditur ex probitate
Poſt uitae curſum, ductus ad aethera ſurſum.

Rhythmus de WVRTENBERGICÆ Domus incrementis

Annales *Monaſterii Bebenhauſen.*

§. 1. FRIDERICVS *huius nominis primus*, dictus *Barbaroſſa* (Filius *Friderici* monoculi filii *Friderici* de STAVFFEN & *Agnetis* filiae *Henrici IV.* Caeſaris) Anno Domini 1152. regnum accepit & *regnauit* annis 40. parum minus.

FRIDERICI *Barbaroſſae* parentes.

§. 2. Erat uir armis ſtrenuus, *ſtatura mediocri*, corpore *robuſtus*, facie *Eleganti*, Bar-

dotes corporis & animi.

Barba & *capillo rufo*, acer animo, exercitatus in bellis, in conſiliis prouidus, in peragendis negotiis *uirilis*, *effabilis*, *manſuetus*, ſuperbis reſiſtens, ingenio *ſubtilis*, *memoria* exercitatiſſimus.

Welfo, Dux de RAVENSPVRG duxit exercitum

§. 3. Anno Domini MCLXIV. GVELPSO (ſiue ut quidam Welfo) *Dux* Iunior de RAVENSPVRG, *duxit Exercitum ad Caſtrum* TAEIGEN, *ſeu* TVINGEN, nunc TÜBINGEN contra Comitem Palatinum de *Tubingen*, *Brigantiae* & *Rhetiae Curienſis* Comitem *Hugonem*, & 8. Idus Septembr. circa *ueſperam Sabbathi* non longe a *Tubingen* caſtra poſuit: & cum diem Dominicam in quiete & ocio ſtatuiſſent deducere, quidam proterui & minus cauti *e caſtris Welfi* eruperunt, caſtra & *Tubingam* appropinquare ceperunt: ſicque conflictus oritur circa horam 9. diei. *Welfii uexillifer* fuit Comes *Henricus* de VERINGEN, habuitque *Welffo* in ſuo comitatu Epiſcopos, *Stugurlenſem*, *Spirenſem*, *Wormacienſem*, *Bertholdum*, Ducem de ZEHRINGEN cum aliis quam plurimis *Marchionibus* & *Comitibus*.

contra *Hugonem* PALATINVM.

§. 4. In auxilio uero *Hugonis* PALATINI fuerunt *Fridericus* Conradi Regis filii, Zollerenſes & alii quam plurimi, multum tamen impares tantae aduerſariorum multitudini.

Hugo PAL. uincit.

§. 5. Inito itaque Conflictu de Caſtro contra aduerſarios & ex firmioribus locis *contra* eos pugnatum eſt, ita ut in fugam tanta

tanta multitudo uerteretur, & fuga facta *900. ex eis* ſunt *capti*, alii aegre ſilua ſalutem quaerentes euaſere.

§. 6. Ipſe vero *Welſo*, duobus uel tribus *Comitatibus* ad Caſtra *Achalm* auffugit, & facta *pax* eſt a *Friderico Imperatore* inter WELFFONEM & COMITEM anno 1165. quae tamen PAX unum tantum annum durauit.

Pax inter WELFO-NEM & COMITEM.

§. 7. Nam ſequenti anno 1166. *Welſo* priſtinae iniuriae memor, terram *Palatini* iterum depopulatur, & duo Caſtra ipſius *Kellmünz* & *Wilar* inſtruxit, in quibus 60. coepit, tunc *Palatinus* fractus animo *Fridericum* Ducem, qui *VVelfoni* plerumque aduerſabatur, interpellat, qui eius conſilio filium Regis Bohemiae cum gente ſaeuiſſima eduxit. Hi totam *Germaniam* & *Sueuiam* usque ad *Lacum Leueranum* immaniter uaſtauerunt. Tandem prouidentia Imperatoris dictus Comes PALATINVS in poteſtatem WELFONIS ſe tradidit, apud *Ulma* coram Imperatore & Principibus & *VVelfo* eum in auxilium miſit ad Caſtrum *Nienburg* usque poſt obitum Welfonis. Anno MCLXVIII. *VVelfo* iunior *Romae* peſte moritur, cuius oſſa *carnibus* per *excoctionem* conſumptis, ad propria translata in *Monaſterio Stenigademo*, a patre ſuo fundato, repoſita ſunt.

Welfo frangit pacem.

Welfo Iun. moritur.

§. 8. Anno MCLXIX. *VVelfo ſenior*, orbatus herede, *Friderico*, Imperatori cognato ſuo, Ducatum SPOLETI, Marchi-

Welf. Sen. omnia tradit

Digitized by Google

am TVSCIAE & Principatum SARDINIÆ regnauit, & recepta ab eo pecunia, omnia *praedia* ſua ipſi *tradidit.*

FRIDRICO V. *Imp.* Huius filii 5. 1) *Henr.* 2) *Frid.* 3) *Otto.* 4) *Conr.* 5) *Phil.*

§. 9. FRIDERICVS Imperator *quinque filios* habuit, ex uxore ſua *Beatrice*, filia Comitis *Buſantii*, HENRICVM quem poſt ſe deſignauit fieri *Imperatorem.*

§. 10. *Fridericum*, quem fecit *Ducem Sueuorum*; *Ottonem*, qui poſtmodum habuit *Burgundiam* terram matris ſuae. *Conradum*, qui mortuo Friderico fratre ſuo iam dicto, fuit DVX SVEVIÆ, *Philippum* minimum, qui mortuo Henrico ſucceſſit in Regnum.

Hugo PAL. inſtaurat coenobium *Marchtal.*

§. 11. Anno MCLXXI. defuncto Welffone *Hugo* PALATINVS a TVBINGEN reuerſus eſt ad propria de *captiuitate*, & ex voto, qui in exilio uouerat, Monaſterium *Marchtal*, deſolatum & collapſum, inſtaurat, et eiectis inde VII. canonicis ſecularibus, quos Hermannus *Dux Sueuiae* illuc poſuerat, circa Annum Domini MCLXI. & huc collocauit *Monachos Praemonſtratentes.*

Henr. REX deſignatur.

§. 12. Anno Domini MCLXXX. FRIDERICVS *Imperator* apud Moguntia maximum *feſtum* & Conuentum celebrauit, conuocatis ibidem *Principibus* & *Baronibus* totius Regni, & de aliis Regnis quam plurimis, in quo Conuentu filius ipſius *Henricus* eſt REX deſignatus, & Fridericus *Dux Sueuorum*, amboque gladios accinxerunt.

§. 13.

Digitized by Google

§. 13. Circa haec tempora *Rodolphus* Comes *Palatinus*, Hugonis ſupra dicti Comitis *Palatini* de *Tubingen*, *Brigantiae* & *Retiae* Comitis, Monaſterii *Marchaeenſis* inſtauratoris filius, diuina inſpirante gratia, *conſenſu dilectae Uxoris* ſuae *Mecholdis* Comitiſſae de *Eberſtein* ex liberorum ſuorum in praedio *Spirenſis* Ecaleſiae, quod per Concambium ordine Iudiciario acquiſiuit, fauente & confirmante *Friderico Imperatore* Glorioſiſſimo eiusque filio *Henrico Rege*, & eorundem autoritate Monaſterium BEBENHAVSEN conſtruxit, & ordini *praemonſtratenſi* deputauit.

RVDOLPH. *Com. Pal.* fundator coenobii BEBENHVSANI.

§. 14. Anno 1267. 12. Cal. April. in feſto S. *Benedicti* inchoatus fuit *Murus* in *Bebenhauſen.*

Anno Domini *MCLXXXIIII. Fridericus* Dux SVEVIAE *Friderici Imperatoris filius* dedit Monaſterio BEBENHAVSEN libertatem in *ſilua Schombuch* omnia iura *lignandi*, *paſcuum* & alia.

Frid. Dux SVEV. concedit coenobio BEBENHVS. in *ſilua Schomb.* ius *lignandi paſcuum &c.*

§. 15. Anno *MCLXXVIII.* literis firmatum eſt *Concambium* factum inter *Epiſcopum* & Eccleſiam *Spirenſem* & Rudolphum illuſtrem Comitem *Palatinum* de *Tubinga* ſupra praediis ubi ſitum eſt Monaſterium *Bebenhauſen* Commutatio facta eſt in praeſentia FRIDERICI *Imperatoris* inuictiſſimi, & filii *Henrici Regis* Glorioſiſſimi, qui illam conſuluerunt & approbauerunt.

Concambium inter *Epiſc. Spirenſem* & *Rud. Pal.*

§. 16. Anno Domini *MCLXXXIX.* in feſto

Friderici *Imp.* expeditio ſacra.

feſto S. Georgii Martyris admonente *Papa* Clemente 3. FRIDERICVS AVGVSTVS cruce ſignatus, egrediens *terreſtri itinere* cum *filio* ſuo *Friderico Duce Sueuorum* & ex euictu perſpicuo tranſiens per *Ungariam* & *Bulgariam* in manu forti & brachio extento transprofectus eſt in *Laconiam*, de *Philomena* et[b] *Iconio* aliiſque ciuitatibus glorioſe triumphans: *Soldano* & TVRCIS rebellantibus domitis, deuenit in ARMENIAM minorem, ubi omnia compulit in ſuam *Poteſtatem*, adeo, ut nec prius nec poſt *Saladinus* ſuo unquam extermino magis timuerit. Nam SALADINVS adeo eum formidabat, ut *Sinia* relicta, cum ſuis *Turcis* in *Aegyptum* ire cogitaret, deſperans ea loca poſſe tenere, per quae erat Imperator tranſiturus.

Eiusdem mors uiolenta;

§ 17 Et cum Imperator *incolumi exercitu in Ciliciam* perueniſſet ab *Armenianorum Principe* cum multa hilaritate eſt ſuſceptus. Quodam uero die calore aeſtuans cum lauandi gratia in quendam fluuinum deſcendiſſet, in eo (Deo permittente) ſubmerſus eſt & mortuus, Anno Domini MCXC. Imperii ſui 38. Vir certe magnificus atque praeclarus, qui adeo ſuo tempore dilatuit imperium, ut poſt *Carolum Magnum* geſtorum magnificentia parem non habuerit.

Succeſſor in ſacra expeditione, filius, *Dux* SVEV.

§. 18. Huic in regendo exercitu filius eius *Fridericus Dux* SVEVIÆ ſucceſſit, quo per Armeniam ducente exercitum, non

non longe ab *Antiochia* ingens plaga deſaeuit in exercitu Alemannorum, ut fere omnes mortui ſint. Unde ipſe *Fridericus Dux* nauigio peruenit *Tyrum*, ubi Patris *corpus* honorifice *ſepeliuit*, & cum paucis ad obſidionem *Aconenſem* deuenit, ubi paucis diebus mortuus eſt eodem Anno. huiusque obitus.

§. 19. Anno Domini MCLXXXX. RVDOLPHVS Comes *Palatinus*, fundator Monaſterii BEBENHAVSEN ſublata certa ex commemoratu Conuentu Ordinis *Praemonſtratenſis*, *Ciſtertienſium* ordini Monaſterium cum poſſeſſionibus habitis & habendis mancipauit, Autoritate *Henrici Regis*, qui Conuentus Monaſterium intrauit cum *Abbate* DICEPALDO, eodem Anno 4 Calend. Nouembris. *Rud* PAL. coenobium BEBENHVSANVM mancipat Ciſtertienſ. ordini.

§. 20. Anno MCXCII. *Rudolphus* fundator dedit *Monaſterio* partem in ſylua *Schonbuch*, nec non & libram facultatem in tota ſylua *Schonbuch*, in lignis cedendis, *paſcuis exceptis ouibus*, quibus ubi paſcendis non dedit facultatem, multaque alia contulit idem fundator, ſcilicet mediam uillam *Weil*, multa praedia in *Atorff*, *Beringen*, *Waltorff*, *Deredingen*, *Hirſchan*, *Würmblingen*, *Entringen*, *Hochdorff*, *Adelungershut*, *Zimmerbach*, *Weſpervvil*, *Sallenſtein*, *Lubach*; Dedit & CALICEM magnum, de cuius pede poſtea facti ſunt duo calices; Donauit quoque Curiam in *Waltorff* tali ſub conditione, ut *hoſpitali* pauperum cum ſuis prouentibus Eiusd. *Rud.* dotatio dicti coenobii.

confirmata ab eius nepote.

bus perpetuo inſeruiret. Hanc donationem *Rudolphus* PALATINVS *filius* filii Ipſius Anno MCCLXXVII. Conſenſu omnium heredum ſuorum confirmauit.

Confirm. *concambii* de quo §. 15.

§. 21. Anno Domini MCXCIII. Confirmauit *Henricus* Imperator *Concambium* factum inter Epiſcopum *Spirenſem*, & fundatorem, nec non & *priuilegium* fundatoris in nemore *Schonbuch*.

Augeſcit coenobium *Bebenb.* per Eccl. in *VVeſpervvil*,

§. 22. Eccleſiam in *Weſpervvil* cum omnibus attinentiis contulit fundator noſter, quam donationemque firmauit Conradus, Epiſcopus *Conſtantienſis*, Anno Domini MCCXL.

per varia

§. 23. Anno MCCLXX. Fridericus de GOMERINGEN uendidit monaſterio noſtro bona quaedam in *VValthauſen*.

bona,

§. 24. Anno MCCLXXI. Abbas & Conuentus in *Blaubeuern* uendiderunt Monaſterio noſtro quaedam bona in *VValthauſen*, cum pratis, nemoribus, paſcuis & ceteris attinentiis eorundem, tam in *Buſch* quam in *Plano*.

praedia & iura

§. 25. Anno Domini MCCLXXIV. Comes PALATINVS filius filii fundatoris contulit Eccleſiae noſtrae praedia cuncta quae poſſedit in *VValdhauſen*, cum omnibus Iuribus & pertinentiis eorundem.

in *VValdhauſen*; reſp. §. 23. 24. 25.

§. 26. Anno MCCLXXVII. *Rudolphus* Comes *Palatinus* dictus *Schaerer*, contulit ſolenniter Eccleſiae Sac. Mariae in *Bebenhauſen*, quodam locum & collem lignis cedendis & paſcuis aptum, apud

VVald-

Digitized by Google

VValdhauſen dictum *Geiſsbühl*, cum omnibus terminis ad ipſum ſpectantibus.

§. 27. *Albertus* Comes de HOHENBERG dictus a *Rothenburg* dedit Eccleſiae Dei in *Bebenhauſen* praedium quod *Etocha* dicitur *Berch*. *Etocha, Berch;*

§. 28. GERO miles de *Lichtenſtein* uendidit Abbati *Brechtoldo* Monaſterii *Bebenhauſen* mediam partem *Decimae* in *Reutlingen* Anno 1245. per *decimas* in *Reutlingen;*

§. 29. *Ludouicus* de LICHTENSTEIN contulit Eccleſiae noſtrae omnia bona quae habuit in *Altingen* anno 1262. *Sophia* nobilis *foemina* de ROHW uendidit Conuentui noſtro, pro 160. libris *Hall.* bona quaedam, quae habuit in *Bondorff* anno 1262. Abbas & Conuentus in *Alberspach* uendiderunt Conuentui noſtro bona quaedam in *Talſingen*, pro *libris* 90. *Tubingenſibus* 1266. item per bona in *Altingen,* in *Bondorff,* in *Talſingen;*

§. 30. Anno Domini *VVolfram* miles de BOLANDEN donauit Conuentui noſtro Curiam in *Leginfeld* cum omnibus attinentiis ſuis. per curiam

§. 31. Anno Domini 1272. *Fridericus* Scholaris de BONDORFF uendidit noſtro Conuentui pro 240. libris *Hall.* omnia bona ſua quae in eadem uilla habuit. & bona in *Leginfeld.* reſp. §. praeced.

§. 32. Anno 1272. *Hermanus* de MALENSTEIN miles, uendidit noſtro Conuentui V. iugera uinearum & *grangiam* cum agris, pratis, aliiſque pertinentiis in *HetEygheim*. in *HetEygheim;* *grangia.*

§. 33.

per Eccl. in *Luſchnau;*

§. 33. *Anno* 1276. *VVilhelmus* Comes PALATINVS a *Tubingen* ſolenni donatione contulit & legauit Conuentui & Eccleſiae in *Bebenhauſen* Eccleſiam in *Luſchnau* cum uniuerſis attinentiis.

per Eccl. in *VVeſtheimb,* & decimas in *Zazenbuſen* &c.

nec non per uaria bona & iura in *Glemsgew,*

§. 34. *Anno* 1276. *Conradus* de KIRCHEIMB libere donauit noſtrae Eccleſiae Ius patronatus Eccleſiae in WESTHEIMB atque omnes decimas in *VVeſtheimb*, *Zazzenhuſen*, *Viſenhuſen*, *Pfulgueld*, *Zuffenhauſen*, praeterea omnia quae in uillis prius dictis, ac terminis eorundem, nec non in omni *Glemsgevv*, patronatus, praediis, curiis, curtibus, areis, ſiluis, pratis, paſcuis, nemoribus, uineis, agris atque aquarum diſcurſibus, cenſibus, molendinis, ſiue quoquo alio nomine cenſeantur.

in *Meringen* & *Ietenbrugkh,*

§. 35. *Conradus* GRÜKELER contulit noſtro Monaſterio, bona quaedam agros & prata in *Meringen* & *Ietenbruckh.*

in *Offingen,*

§. 36. *Anno* 1277. *Gebhardus* de LICHTENSTEIN uendidit Conuentui noſtro bona quaedam, quae habuit in *Offingen,* cum omnibus attinentiis.

in *Magſtat*

§. 37. *Anno* eodem *Rudolphus* & *Conradus* de ROSWAG, contulerunt Eccleſiae noſtrae donatione ſolemni, decimam quandam in *Magſtat.*

in *Reudingen,*

§. 38. Eodem anno *Eberhardus* de REINGINGEN LIBER, donatione ſolenni legauit Eccleſiae noſtrae decimam dictam *Verzehend*, quam habuit in *Reudingen* &

Digitized by Google

& a duobus Curiis dictis *Fronhoff*, atque a tertia dicta *Behartzhoff* apud Ripam, cum attinentiis ſuis, areamque ſuam in medio uillae, dictis decimae bonis adiecit.

§. 39. Anno 1279. *Reinhardus* & *Iohannes* Comites de HOHENBERG uendiderunt Eccleſiae noſtrae quaſdam Decimas uini in *Nider-Türckheimb*. *in Nieder-Turckheimb;*

§. 40. Eodem anno *Eberhardus* de REINGINGLIBER, contulit Conuentui noſtro donatione ſolenni omnem Decimam de Curia *Frondorff* in *Hemmingen*. *in Hemmingen;*

§. 41. Eodem anno *Fridericus* Iunior de *Bebenhauſen* uendidit nobis Curiam *Frondorff* in *Echtertingen*. Anno 1280. *Fridericus* Senior de ECHTERTINGEN & filii eius *Marquardus*, *Henricus* & *Fridericus* uendiderunt Conuentui noſtro omnia bona, quae habuerunt in Territoriis Villae *Echterdinganae*, ſiue in Caſtris, domibus, areis, horreis, agris, pratis, nemoribus, pomeriis hortis, cum omnibus Iuribus & Iuriſdictionibus. *in Echtertingen;*

§. 42. Anno 1281. CRASTO, Abbas, & totus Conuentus Monaſterii *Hirſaugienſis* uendiderunt Monaſterio noſtro pro CCXX. libris Hall. Curiam *Sechoff* apud *Feuerbach*, cui & annexum Ius patronatus Eccleſiae in *Feuerbach*, item in dicta uilla Curiam *Heiligenhoff*, cum ſuis attinentiis, & duos manſos ibidem, & generaliter omnia bona eorum in dicta Parochia *in Feuerbach &c.*

Digitized by Google

rochia ſeu in oppidis dictis, & in Parochia *Zuffenhuſen*, in domibus ſiue curtibus, pratis, agris, cultis vel incultis, uineas nec non decimas ſuas uniuerſas apud *Weſtheimb*, *Viſenhuſen*, *Zazenhuſen*, *Steinheim*, & *Pfligvvela*, cum eorum attinentiis.

in uilla *Berg*.

§. 43. Eodem anno *Reinhardus* de BERG, & ita ſoror eius uendiderunt nobis duas areas in Villa *Berg*, 60. Caſeos & 18. ſſ. Hall. de tribus areis.

in *Groſſen-Heppach* &c. &c.

§. 44. Item donauerunt nobis duo iugera uinearum unam libram *nelyminum* uini, ex duobus iugeribus uinearum, item in *Groſſen Heppach* duo ſymerina ſalis, & ibidem omnia bona *Itae* uel *iuditae*, tria iugera uinearum, duo prata, Curiam in *Höfingen*, praedium in *Waiblingen*, decimas in *Osvveil*, quosdam Cenſus in *Canſtat*, aream in *Echtertingen*, aduocatiam in *Neckergrieningen* cum attinentiis ſuis.

in *Ober-Türckheimb* & *Vhlbach*.

§. 45. Eodem anno *Wolffframus* de BITTELSACH & *Renhardus* de ECHTERDINGEN uendiderunt Eccleſiae noſtrae ſextam partem Decimae totius uini in *Ober-Turckheimb* & *Vhlbach*.

in *Berg*,

§. 46. Anno 1281. & *Henricus* de ECHTERTINGEN cum Domino fratre uendiderunt nobis partem tertiam omnium Decimarum in *Berg*, cum earum attinentiis & iuribus uniuerſis ſitis in uillis & in bannis ſiluarum *Geisberg*, *VVengen*, *Rohrackher*,

Digitized by Google

ackher, *Stuttgart*, *Tunzhoffen*, *Brickh* und *Altenburg*.

§. 47. Anno Domini 1284. *Hugo* Comes *Palatinus* de *Tübingen*, *Otto* & *Ludouicus* filii eius, contulerunt Eccleſiae noſtrae Molendinum in *VValdach*. *Geisberg &c.* in *Walducb*,

§. 48. Eodem anno VOLLANDVS, Abbas & Conuentus Monaſterii *Hirsganenſis*, uendiderunt Abbati & Conuentui *Bebenhauſen* omnes ſuas poſſeſſiones, quas habebant in *Binigheimb*, tam in ipſa Ciuitate, quam in terminis ſiue marca, uel extra marcam eiusdem Ciuitatis, & in *Betenkeim*. in *Binigheimb*,

§. 49. Anno Domini 1285. *Diemo HERTER*, & *DIETERVS* frater eius Rector Eccleſiae in *Duslingen*, uendiderunt Monaſterio noſtro pro 149. libris Hall. ſuas poſſeſſiones apud *Hohenſtein*, cum omnibus Iuribus atque pertinentiis. apud *Hohenſtein*,

§. 50. Eodem anno *Dietricus* & *Diemo* filii *Alberti*, Militis de *STEINHILLEN* uendiderunt Eccleſiae noſtrae pro 65. libris, bona quae habebant in Parochia uillae *VVürmlingen* in uinetis, agris, nemoribus ſiue poſſeſſionibus quibuscunque. in *Würmlingen*,

§. 51. Anno 1286. *Eberhardus* Comes de *WVRTENBERG* liber dauit Monaſterio noſtro omnia bona quae tunc habuit Monaſterium noſtrum in *Stuttgarten*, deditque libertatem aedificandi torcular in eadem ciuitate. in *Stuttgarten*.

in, Utinghuſen, §. 52. Anno 1287. *VVulframus* de *BERNHAVSEN* uendidit nobis pro 80. libris Ius aduocatiae oppidi *Utinghuſen.*

in Zufferhuſen, §. 53. *Fridericus* de VRBACH uendidit nobis pro 36. libris, denariorum Hall. curiam in *Zufferhuſen,* dictum *Urbachhoff,* cum omnibus Iuribus & pertinentiis, & dimidietate decimarum foeni.

apud Giſenauch, §. 54. Anno 1289. *Suigerus* de OZWIL *Albertus* & *Hugo* fratres dicti OWÆ uendiderunt Monaſterio noſtro pro 140. libr. denariorum Hall. curiam ſuam & uniuerſas poſſeſſiones apud *Giſenauch* cum omnibus Iuribus & pertinentiis earundem.

in *Mogſtat,* §. 55. Anno 1290. *Burchard* de *BERSTRINGEN* uendidit nobis pro 38. libris Decimas ſuas in *Mogſtat.*

in Haſeloch, §. 56. Eodem anno *Cuno, Cunradus* & *Albertus* fratres de *STOEFFELN* uendiderunt nobis pro 56. libris poſſeſſiones ſuas in *Haſeloch* curtem, uineas, agros, prata, ſiluas, paſcua, homines cum omnibus iuribus.

in Echtertingen, §. 57. Eodem anno *Conradus* dictus *STRAVE* Senior, *Erneſtus* Rector Eccleſiae in *Metzingen*, & *Suigerus* de *STOEFFELN* Iunioris, donauerunt nobis bona ſua, quae habuerunt in *Echtertingen.*

in Cuſterdingen, §. 58. Eodem anno *Henricus MENTELLER* & *Mechtildis* eius uxor contulerunt Eccleſiae noſtrae propter Deum, Curiam in *Cuſterdingen*, dictam *Schermsdorff*, continentem 28. iugera agrorum.

§. 59.

Digitized by Google

§. 59. Anno 1291. *Fridericus* dictus *STOEFFLER* de *Echtertingen* uendidit nobis pro 60. libris denariorum Hall. Monaſterium, curiam dictam *Hagenbuch* ſitam inter ſtadia uillarum, *Echtertingen* & *Moeringen* atque Molendinum ſitum ad littus riui dicti *Kerſe*, cum ipſius curiae Molendini Iuribus & pertinentiis. *Hagenbuch.*

§. 60. Eodem anno *Godfridus* Comes *Palatinus* de *Tübingen* dictus BÖLLINGER de conſenſu uxoris *Eliſabeth* Comitiſſae de *Fürſtenberg*, uendidit Monaſterio noſtro omnes ſuas poſſeſſiones apud *Blieningen* & in *Bircka*, cum omnibus Iuribus atque iurisdictionibus pro 600. libris denariorum Hall. Ius patronatus Eccleſiae noſtrae *Blieneng:* iam dictis poſſeſſionibus annexum non uendidit abſolute cum Uniuerſitate noluit tranſire in Ius Monaſterii. apud *Blieningen* & in *Bircka*.

§. 61. Eodem anno *Volkardus* de OWE, uendidit Eccleſiae noſtrae curiam in *Altorff*, dictam *Frondorff*, omnes decimas cum omnibus bonis quae in illa uilla habuit, pro CC. libris, denariorum Hall. propter Ius patronatus dictae Eccleſiae, quod abſolute Monaſterio donauit. in *Altorff*.

§. 62. Eodem anno *Petrus* de *BIRNINGEN* uendidit nobis apud *Eretringen* XXX. iugera agri, tria uinearum, tria prata, quinque areas. apud *Eretringen*.

§. 63. Anno 1292. *Eberhardus*, Comes *Palat.* de *Tubingen* dictus *SCHAERER*, uendidit

didit Monaſterio noſtro manſum, dictum *Forſthub*, inter *Tubingen* & *VVildenau* cum omnibus pertinentiis, piſcariam in fluuio *Neccari* apud *Luſchnau* a cliuo *Caſtenſtem* usque ad locum dictum *Kalchgrab*, tres curias & piſcariam in *Rüſten*, omnes ſuas poſſeſſiones in *Oberkirch*, cum ſuis Iuribus ac Iurisdictionibus pro 705. lib. Denariorum Hall. Ius Patronatus Eccleſiae in *Oberkirch* libere donauit nobis.

Forſthub &c.

in Altingen & Nebringen,

§. 64 Anno 1293. *Dieterus* & *Dieterieus* Frater *Dieterici* Sculteri in *Herrenberg* filii uendiderunt monaſterio noſtro 40. multra ſiliginis in *Altingen* & 9. in *Nebringen*, item reditus L. multrorum Speltae, 25. pullorum, X. ancarum, & 1000. ouorum in uilla *Altingen*, & 15. Iugera agrorum, item reditus 20. maltrorum ſiliginis in *Altingen*, pro 271. libris Denariorum Hall.

Halfingerbaebrt,

§. 65. Eodem anno *Hugo* de *HALTINGEN* uendidit Monaſterio noſtro pro 30. libris Denariorum Hall. pratum 8. iugerum apud *Tubingen* inter *Schvveitzloch* & *Huidtloch*, dictum *Halfingerbärth*.

in *Tübing.*

§. 66. *Anno* 1295. *Godfridus* Comes *Palat.* de *Tubingen* uendidit Eccleſiae noſtrae pro duobus milibus librarum denariorum Hall. monetae, curias in *Tubingen*, dictum *Fronhoff*, quibus ius patronatus annexum eſt. quae tamen non uendidit, ſed libere donauit, item curiam ibi dictam *deſs von Rumitget*, uineas di-

Digitized by Google

dictas *Pfaltzgravenberg*, cum torculari, Montem *Hohenberg*, usque ad riuum, *Arlebach*, & ab ipſa monte & riuo usque ad Caſtrum *Entringen*, Curiam in *Ieſingen* cum ſilua *Buchholden*, cum aliis pertinentiis, montem *Creutzberg*, omnia bona quae habuit apud *VVill Altorff* & *NevvVViller*.

§. 67. Anno 1296. *Gotfridus* Comes *Palatinus* de *Tubingen* uendidit Monaſterio noſtro pro 140. libris oppidum *Hagenloch*, cum uniuerſis ſuis Iuribus pertinentiis & prouentibus, Montem *Hohenberg*, *Steinberg*, *Nuba* & omnia circumiacentia inter Riuum *Ammer* & Riuum *Artelbach*. *Hagenloch &c.*

§. 68. Eodem anno *Fridericus* Comes de ZOLLERN uendidit Monaſterio noſtro pro 450. libr. Hall. Monaſterium, Curiam *Frenhoff* in *Entringen* iuxta caemiterium, omnes poſſeſſiones ſuas apud *Breitenholtz*, cum omnibus Iuribus & iurisdictionibus. Ius Patronatus non uendidit, ſed beatae Mariae & Ecclesiae noſtrae gratis & libere contulit. in *Entringen*

§. 69. Anno 1298. *Eberhardus* Comes *Palatinus* de *Tübingen*, dictus SCHAERER uendidit nobis pro 104. libris denariorum Hall. omnes ſuas uineas apud *Ieſingen* cum omnibus appertinentiis dictis *Vorlehen*, aream cum torculari, dominium ſeu Ius aduocationis in bonis apud *Lachin*. apud *Ieſingen* & *Lachin.*

Digitized by Google

in *Riedthauſen*

§. 70. Eodem anno uendidit nobis Ius aduocatitium, reditus, ſeruitutes ac omne Ius quod habebat in oppido *Riedthauſen* prô 80. lib. den. *Eliſabetha* relicta quando *Friderici* dicti *Herter*, militis de *Tuslingen* uendidit nobis omnes ſuas poſſeſſiones in *Pfrundorff* prope *Luſchnavv* cum earundem poſſeſſionibus, Iuribus, Decimis, cenſibus, areis, horreis, agris, pratis.

in *Pfrundorff.*

per Curias *Ober* und *Nieder-Fronhoff.*

§. 71. Anno 1299. *Rudolphus* Comes *Palatinus* de *Tübingen* Eccleſiae noſtrae uendidit pro 700. libris Denariorum Hall. Curias *Ober*-und *Nieder-Fronhoff* quibus annexum eſt Ius Patronatus Eccleſiae in *Alingen*, quod tamen non uendidit ſed pure donauit. Curiam dictam *Rudiges-Guth*, areas, & omnia quae ibi habuit cum omnibus ſuis Iuribus & pertinentiis. Haec autem omnia uendidit plenario conſenſu uxoris ſuae *Luitgardis* Comitiſſae de *Schälckhling*, quia ad ipſam dotis nomine pertinebant. *Henricus*, Epiſcopus *Conſtantienſis* hoc confirmauit.

Rudiges-guth,

Conradus de *Luſchnau.* Abbas;

§. 72. Anno Domini 1320. defuncto Abbate *Ulrico* de *Eſslingen*, electus eſt, *Conradus* de *Luſchnavv* in Abbatem, qui refectorium aeſtiuale conſtruxit, hic uenerabilis Pater incorporauit menſae noſtrae Eccleſiae in *Tubingen*, *Luſchnavv* & *Entringen*, *Oberkirch*, *Altingen*, *Weilſchönbuch*, *Blienningen*, *Echterdingen*, *Bohndorff*, quas

quas Eccleſias menſae noſtrae & pitantiae perpetuo uniuit.

§. 73. *Anno* 1342. *Getbo* & *Wilbelmus* Comites *Palatini* de *Tübingen*, uendiderunt oppidum *Tubingen*, Ulrico Comiti de *Wurtemberg*. oppidum Tubing. uenditur *Ulr*.Com. de *Wurt*.

§. 24. Anno Domini 1343. uenit Monaſterium noſtrum (*Bebenhauſen*) cum omnibus, quae circa *Tubingam* habuit, in defenſionem Comitum de *Wurtemberg*. Coenob. *Bebenb*. uenit in defenſionem *Domus Wurt*.

§. 75. Anno Domini 1401. *Burckardus* & *Hugo* fratres de *Ebingen*, donauerunt Monaſterio noſtro Curiam in *Eſchelbrunn*, cui annexum eſt Ius patronatus Eccleſiae *ſuperioris & inferioris Eſchelbrunn* cum aduocatia & omnibus poſſeſſionibus, redditibus, cenſibus, propriis habitationibus & omnibus Iuribus & pertinentiis. Coenob. *Bebenb*. augetur per *Curiam* in *Eſchelbr*.

Digitized by Google

LIB. V.

DESCRIPTIO ITALIAE

AD

IOAN. GAGNAIVM FRANCIAE CANCELLARIVM AN. 1540.

E COD. MSCTO.

Eminentiſſimo ſapientiſſimoque domino, *Ioanni* de GANAY Francie Cancellario, *Ioannes Molinaris* ſalutem plurimam dicit.

Litterae dedicatoriae translatoris huius libri.

NUnquam ego vir clariſſime ad te in tanto ſplendore ac ſublimitate conſtitutum litteras dediſſem, ego inquam homo ſortis exigue, humiliſque fortune, ac litterature mediocris: meque a ſcribondo dignitas tua deteruiſſet: & quaſi radiis quibuſdam noſtre mentis aciem perſtrinxiſſet: abieciſſemque prorſus animum: niſi me tuus GANAIENSIS re nomineque GERMANVS, omnium quos terra fouet humaniſſimus, ad id faciendum animaſſet, impuliſſetque: qui ſuperioribus diebus *compendiariam* quandam ITALIE *deſcriptionem ſermone* conſcriptum *Gallico* ad

Germanus GANAIENSIS ſuaſor huius libri *gallice* conſcripti, inque

ad me miſit: quam vt *latinitate* donarem imperauit, tue ſcilicet claritudini aſſeribendam. quam equidem prouinciam, etſi maiorem viribus, propter rerum *Italicarum* magnitudinem varietatemque ac earum crebram mutationem, trepidulus tamen promptiſſime ſum aggreſſus. Quandoquidem exiſtimo tuo GERMANO, ſtudioſorum omnium & litteratorum aſſertori nichil eſſe omnino abnuendum: imo dum vixero enitar omnia illi pro mea virili gratificari. Nam sermonem *latinum* translati.

principibus placuiſſe viris non vltima laus eſt.

Sed ne de GERMANO tantummodo impreſentia agam: ſum quoque tuam nichiloſecius humanitatem facilitatemque expertus. licet quis eſſem ego, penitus ignorares. Sepe etenim domum tuam adii: vt tibi ſummo preſidi commendarem *Cardineum* gymnaſium: quod ſcio neutiquam aſpernaris, cum propter bonarum diſciplinarum famam haud vulgarem: tum propter FABRVM STAPVLENSEM *philoſophorum facile Principem*. frequenter etiam negocium profeſſorum nationis *Piccardie* ſupplex tue fidei commendaui. Ceterum nunquam abs te ſum acceptus, niſi cum ſingulari ac ſumma quadam humanitate: qua in litteratos

tos omnes vteris peculiariter. Non ſum itaque veritus preſertim adhortante fratre, paruum tuo fauſtiſſimo nomini opuſculum dedicare: in quo ſi venuſtas ac elegantia deſit: id rerum ſterilitati tribuendum eſt. habebam enim ex preſcripto, ne adderem quicquam, ſed rem ipſam tantum fideliter verterem. Quod pro mea tenuitate vt potui ſum proſecutus, iuuantibus eruditiſſimus *FABRO STAPVLENSI, PAVLO EMILIO, FAVSTO ANDRELINO*, Adiumento item fuere authores vetuſtiſſimi *PLINIVS. SOLINVS STRABO PTOLOMEVS.* ex recentioribus *BLONDVS PLATINA SABELLICVS:* ſine quibus ſua cuique loco nomina indere haudquaquam potuiſſem. Quod ſi etiam a veritate rerum aut hiſtorie interdum abſcedere videamur non iam michi, ſed auctori quem interpretabar animaduertendum eſt. Quare ſuſcipe queſo hanc quantulacunque lucubratiunculam non ſine labore multiplici abſolutam. non quod rem tantillam huic tanto faſtigio ac amplitudini conuenire arbitrer: aut hoc eſſe denique putem quod tanta virtute dinum cenſeatur. Verum tutius prodibit in publicum (modo publico dignum cenſebis) ſi tuo preſidio quicquid eſt libelli foueatur. Accipe itaque libellum hunc vultu quo principem decet: hoc eſt ſereno & hylari: deinceps alia quedam melioraque forſitan accepturus,

Translator quibus auxiliis opus perfecerit.

mo-

Digitized by

modo hunc primum quaſi guſtulum non abieceris. Vale!

Capvt Primvm
DE APPELLATIONE ET ORIGINE ITALIE.

Itala ab italo rege appellationem ſortita eſt: eam greci prius *heſperiam* appellarunt. auctores plinivs solinvs & reliqui. Maximaquo ex parte mari gemino cingitur: ab oriente quidem *hadriatico* ſuperoue: & a meridie *Tirrhenum* inferumue habet: quod mediterraneum quoque a plurimis nominatur. Aduerſus ſeptemtrionem ſunt montes germanici: qui *adulla* a *Ptolomeo* vocitantur, & ad occidentem *gallicos alpinosve montes* habet oppoſitos: — Italiae nomen, fines, ab oriente, a meridie, a ſeptentr. ab occid.

Per mediam vero italiam ſternuntur *montes appennini:* qui in prouincie extremo ad *niceam* vrbem prope *genuam* incipientes, apud *Anconam* maritimam vrbem popemodum finiri videntur. ſed rurſus apparent in ipſius *Siciliae* fronte circa *aprutium*. porrigiturque iterum *appenninus* per totam *appuliam* ad montem vſque *Garganum:* vbi Michaelis archangeli — Montes *appennini* quousque pertingant.

changeli miracula maxima quottidie viſuntur. Parte autem altera *calabriam* verſus iacet *appenninus* prope regium ad pharum vſque *meſſane* vrbis:

SECVNDVM CAPVT *DE* LONGITVDINE ET LATITVDINE *IPSIVS* ITALIAE.

Variae opiniones de *limine* & *ortu* ITALIAE.

OCTAVIVS CESAR AVGVSTVS poſtquam *auguſtam praetoriam* condidit: quae vltra *Iouis montem* eſt ſita. quem etiam *Bernardi* eſſe dicunt: ibidem *arcum* extruxit *triumphalem* ex duriſſimis & magnitudinis admirande lapidibus: qui hac tempeſtate nec dum interiit. Sub radice autem *auguſte vrbis* vltra eum locum quem *traiectum* aiunt *Hanibalis* prope *caſtellum bardicum* pontem itidem extruxit: nunc ille ſancti *Martini* nomen obtinet. Multi hiſtorici hunc arcum ideo ab *Auguſto* fuiſſe excogitatum volunt: vt in illo ITALIE *limen* conſtitueret. Alii dicunt *pontem* illum pro ITALIE *limite* fuiſſe deſignatum. Sed nichil prope refert. ſiue ad radicem montis *cinisii*, vbi eſt *noualeſia* ortus ITALIE conſtituatur: ſiue ad radicem *veſuli*: qui eſt ITALIE mons ſuperatiſſimus: a quo flu-

fluuiorum rex manat *Eridanus* qui et *padus*.

Aut ITALIE principium ſicuti BLONDVS tradit a *varo* amne ſumi poteſt. in extremo prouincie prope *niceam* ciuitatem maritimam. Suntque hi limites qui *Galliam* reſpiciunt propemodum equales. At uero *finis* ITALIE quatenus ad ipſius longitudinis attinet, eſt *regium Calabrie* ciuitas ad *meſſane* turrim pharcam que eſt *Sicilie* meta.

finis ITALIAE eſt regnum *Calabriae*.

Longitudo itaque *ITALIE* continet ſepties centena octoginta quattuor *milia*. hoc eſt trecentas nonaginta ſeptem quas nos in *gallia* ſolemus appellare *leucas*. in hac tali & tanta longitudine media eſt *vrbs rhomana*.

ITALIAE longitudo.

medium ROMA.

ITALIE vero *latitudo* ampliſſima a *Roueredo* que eſt ciuitas *tridento proxima* in *auſtrie* finibus vſque ad *liburnium tuſcie* arcem munitiſſimam: que eſt ſita ſuper mare mediterraneum. Et continet ducenta viginti octo milia: reliquis autem in locis eſt *ITALIA* multo anguſtior.

ITALIAE latitudo.

TERTIVM CAPVT
DE
IPSIVS ITALIE SECTIONE.

ATque hac quidem etate ſcinditur *ITALIA* in *regiones nouem*.

ITALIA diuiditur in IX. regiones.

PRIMA eſt *lombardia* dicta prius *gallia ciſalpina*.

SE-

SECVNDA Venetia idque omne ſolumquod ſibi *veneti* per *ITALIAM* vendicant.

TERTIA Romandiola ſiue *flaminia.*

QVARTA eſt *Marchia anchonitana*, olim *picenum* dicebant.

QVINTA ducatus genuenſis cum ora maritima cui & *ligurie* nomen eſt.

SEXTA Tuſcia ſiue *Etruria.*

SEPTIMA ducatus Spoletanus que aliquando *vmbria* appellabatur.

OCTAVA campania & ante *latina* ſiue latium.

NONA denique habet *regnum ſiculum.* De quibus ſigillatim ſuoque ordine diſſeremus.

QVARTVM CAPVT.

DE

LOMBARDIA.

Lombardiae fines,

LOMBARDIA harum ſane regionum facile primaria a *pedemontio* ſumit initium: & protenditur hinc quidem ad *ſinum* uſque *venetum*: vbi eſt *mare hadriaticum* prope *rauennatem* vrbem: illinc vero itinere inquam *rhomam* ducente, *bononiam* vſque procedit. Et complectitur primum *pedemontii* principatum; atque ipſos *ſaluciarum*, *montis ferrati*, *Ceue*, & *anchiſii* marchionatus. Habet etiam nihilominus comitatum *aſtenſem* ducatumque

contenta.

Digitized by Google

que *mediolanenſem.* Sunt item hac in parte & he vrbes *Crema*, *Bergomum*, *Brixia*, *verona*; Item *mantue* marchionatus. Cernitur ibidem & *Carpum* opulentiſſimum oppidum *Corrigiaque* & *Mirandula* nobiliſſime *Picorum* familie domicilium: eſt & hic *ferraria*.

At vero hanc *primam* ITALIE *partem* *accepimus* *amplitudine opibus hominumque* numero reliquis eſſe anteferendam. amplitudo.

Huius *longitudo* ab ipſo *pedemontio* vſque ad mare *Hadriaticum* trecenta habet atque decem milia. *Latitudo* autem vbi maxima creditur eſt centum ſexagintaque miliarium. *Ab alpibus* inquam que in *auſtria* finem accipiunt vſque ad montem *ſancti peregrini mutinenſis*: qui eſt ex *appenninis* montibus *etruriam* reſpiciens. longitudo, latitudo.

His in locis incole *imperatori* parent: excepta *ferraria* que ſummo *pontifici*: & *Saluciis* que *gallorum regi* obediunt. Domini.

CAPVT QVINTVM
DE
V E N E T I I S.

SEcundam ITALIE portionem diximus eſſe VENETIAM: & quicquid agri in ITALIA ſibi *Veneti* arripuere. In ea primum eſt *venetorum* ciuitas, *Cirgium*, *Mons albanus*, *Lauretum* iuxta *fornaces*, *aquas* Regionis Venete contenta.

ve gradatas ſupra *padi* oſtia, prope *rauennam:* & *lombardiam* verſus habent *Marchiam Taruiſinam* . & verſus *hongariam* atque *Schlauoniam* occupant *Hiſtriam* & *forum Iulium:* vbi regnauit anno ab incarnatione domini ſexto & quinquageſimo ſupra quadringenteſimum ATHILA *rex Hunnorum:* quos autumant nonnulli nunc eſſe *hungaros*. hic *flagellum dei* appellatus maximam ITALIE partem ſubuertit. quo quidem tempore plurimi ex his vrbibus ei loco proximis, vbi nunc viſuntur *venetie:* hoc eſt *Aquileie* ciues *Padue*, *Concordie*. *vincentie*. *verone*, *Mantue*, *Mediolani*, *Papie*, & aliarum vrbium: vt furorem immanitatemque ATHILE regis euaderent: Sibique & fortune commodis pro tempore conſulerent: hi omnes inquam conuenerunt in ſtagna & paludes paruasque veluti inſulas iuxta littus *Hadriatici maris*: easque primum incoluerunt: dein *venetias* ibidem condiderunt.

ATHILE irruptio in *Italiam* occaſio eſt *Reip. Venetae*

Et contingunt *veneti* verſus *lombardiam* ducatum *Mediolanenſem*, Marchionatum *mantue*, & ducatum *ferrarienſem*, Marchionatum *mantue*, & ducatum *ferrarienſem* ad *padum* amnem. Et verſus ſeptentrionem coniunguntur *auſtrie* & oris imperialibus atque *Hungarie*. Atque *Greciam* verſus *Schlauoniam* habent finitimam.

Ditionum *Venetarum* fines,

Et

Et protenditur *venetorum* ditio (quam in Italia quidem tenent) *longitudine* ducentorum quinquaginta miliarium: *latitudine* vero centum ferme & quinquaginta. longit. & latitudo.

Nec principem Superiorem ve quempiam agnoſcunt. quandoquidem quicquid extra obtinent: a finitimis populis ciuitatibusque abſtulerunt. Tametſi ſecus longe ſentiant: & ſe iure omnia tenere affirment. Domini.

Capvt Sextvm
De
HIS QVE VENETI SIBI VENDICARVNT.

Atque imprimis has *pontificias* vrbes iniuſte detinent Ravennam, Cervi am: quas olim rex *pipinus* pontifici *Adriano* eius nominis primo ac ſancte matri eccleſie donauerat. Recenſio, quos Veneti *iniuſte detinent* locorum *pontificis*.

Ex his vero ciuitatibus que ſunt ditionis *imperatorie* occupant Padvam, Vincentiam & Veronam. illic enim tres nobiles fuere. *Padue* quidem Charariens es: *Vincentie* cavalcantes: *Verone* Scaligeri, hi legitime ſane iuſtoque imperio tribus his ciuitatibus imperabant: & a *venetis* viciſſim ſinguli ſuis ſedibus tandem pulſi ſunt quo tempore imperatori integre parebant. *Imperatoris*.

Hungariae Regis,
A rege autem *hungarie* partem occupant DALMACIE, vrbem atque portum IADERE, & alia munitiſſima loca portusque maritimos.

Auſtriacae familiae,
Ex *auſtrie* familia *MESTRVM* vrbem, *TARVISIVM*, & omnem *MARCHIAM TARVISANAM*, *FELTRVM*, *VTINVM* & alia plurima loca prope *trigeſtum*, atque *tridentum* verſus agrum *Veronenſem*: que ab omni euo ſub *auſtrie* fuere principatu.

Tridentini epiſc.
Ab *epiſcopo* etiam *Tridentino* vrbem detinent *ROVEREDVM* atque alia eiusdem epiſcopatus loca.

ducis, *Mediolanenſium*
A *duce mediolanenſium CREMAM*, *BRIXIAM*, *BERGOMVM*: quamuis aſſerunt nonnulli eas ciuitates ex ditione eſſe imperiali.

Mantuani,
Ex *Mantue marchionatu ASVLAM PISCARIAM* & alia nonnulla loca que ſunt prope *lacum benacum* qui nunc *gardelacus*.

Ferrarienſis,
A *duce ferrarienſi* RODIGIVM vrbem: abbatiam totamque PILOSELLAM & alia quedam.

Sabaudienſis.
A *duce Sabaudie* extra *Italiam* CIPRI REGNVM occupant: quod illi hereditario iure relictum fuit a fratre *Iano* rege: idque eidem dederat regina *Cipri* ipſius *Iani* vxor. Suntque adhuc ſuperſtites duo filii *Iacobi* de SIGNANO qui ſpurius erat: hic adiuuantibus *venetis Cipri* rex per vim factus eſt: qui venetam quandam duxit vxorem. predictos autem filios captiuos habent in caſtello quod eſt *padue*.

At-

Atque poſteaquam Chriſtianiſſimus rex *CAROLVS* octauus recuperauit regnum *Siculum*, quod ſibi iure debitum nemo ambigit: & ſimul ac ex eo in gallias eſt reuerſus: occupant veneti opulentiores *Apulie* vrbes, portusque maritimos. *TARENTVM BRVNDVSIVM, MONOPOLIM*, *NOLAM* & alia nonnulla. *regis Galliae.*

SEPTIMVM CAPVT
DE
ROMANDIOLA
SIVE
FLAMINIA.

ROMANDIOLA ſiue *Flaminia* tertia vt diximus connumeranda, principium hac quidem parte habet a *rauenna*: quae eſt ſupra *adriaticum* pelagus: altera autem parte via inquam *rhomam* meante a *bononia* inchoata, durat ad *Piſaurum* vſque qua eſt ciuitas maritima ad frontem *marchie anchonitatie* poſita. his in locis ſita eſt *rauenna*, *Ceruia*, *Bononia* agrique *bononienſis* portio: *Imola*, *fauentia*, *forum liuium*, *vallis anamonis*, *Caſtrum carum*, *vallisque frattana*, quam *Florentini* in *romandiola* occupant. Item ſunt & he vrbes *lugum*, *Maſſa*, *Bagnacauallum*: quibus potitur *ferrarienſis* princeps. Item *cutignolla* ex qua ortus creditur *cutignolla.* *ROMANDIOLAE contenta.*

Digitized by Google

SPHORTIADVM patria. SPHORTIA dux imperatorque in milicia maxime ſtrenuus opifice patre procreatus. Huius *Sphortie* filius fuit ille *Franciſcus* qui poſtea *ducatum Mediolanenſem* per vim ſibi arrogauit. A quo originem habuit domus *Sphortiadum*. qui ab annis circiter ſexaginta hoc in tanto ducatu cuncta moderantur. In hac item regione ſunt & alie vrbes: *Bretonorum*, *Ceſena*, *ariminium*, portuſque *Ceſenas* & quam plurima alia oppida.

Romandiolae longit. & latitudo. Et complectitur *romandiola* nonaginta milia *longitudine*, & vbi *latiſſima* eſt, ferme triginta aut aliquando plura milia. dextrorſum autem *apenninum*: & ſiniſtrorſum mare habet *Hadriaticum*. & hec regio *papam* pro principe agnoſcit. Imperans.

CAPVT OCTAVVM
DE
MARCHIA ANCHONITANA.

MARCHIÆ ANCHONITANÆ fines, QUartum ſibi locum aſſumit. ANCHONITANA MARCHIA: hec enim *romandiole* proxime ſuccedit. eſtque *Piſaurum* huius partis initium: deſinit autem ad *troentum* fluuium, per quem in *Siciliam* verſus *apprucium* patet ingreſſus. A dextra eſt *Appenninus*, a ſiniſtra maris *Hadriatici* longitudo.

contenta, Comprehenditque hec *marchia* ducatum *vrbinatem*, vrbes & dominatus *piſau-*

ſaurenſium. Item *phanum*, *Senogalliam*, *Anchonam :* vbi eſt portus pulcherrimus atque optimus. Item portus & vrbs *Recanetum :* iuxta quod cernitur *ſancta maria in laureto.* Eſt quoque hic ciuitas *firmana* & *auxinum :* in harum dominatione ſunt caſtella ferme trecenta. Eſt etiam in hac regione *tollentinum*, *Camerinum :* complura.

Longitudo huius centena milia: *latitudo* vero quinquaginta continet. Et *pontifex* ciuitates plurimas hic poſſidet: relique eidem parent. longit. & latitudo, Imperans.

CAPVT NONVM
DE
DVCATV GENVENSI.

DUcatus vero GENVENSIS quam & *riperiam* vocant, quintam ſedem exponſcit. eius principium eſt *varus* amnis: qui ad prouincie terminum curſum habet: ad duo fere milia citra vrbem *nicenam*. licet nonnulli aſſerant *niceam* prouincie eſſe portionem. Cęterum autore BLONDO ipſa *liguria* a *varo* inchoat: & vſque ad *macre* fluminis oſtia porrigitur: vbi eſt *Sarzana.* Olimque ſecus macram cernebatur vrbs & portus *lune :* Ducatus GENVENSIS contenta;

Digitized by Google

a qua & vallis & regio hac tempeſtate appellationem retinet. Sita eſt hac in parte *Nicena* ciuitas: portusque *herculis monechi* quam *villam francam* nominant. his imperat *Sabaudienſium* dux. Exin cernitur caſtellum & portus *monicus*, vrbs *vintimulium*, *Tabia Albinga*, *vnalia vallis*, *finarium*, *Nolum*, *Sauona*, *Sceptrum*, *vulturum*, *Genua*. Vlterius quoque circa mare ſunt hec oppida *Rappallum*, *portus veneris*, *Spedia* & *portifera*: & iuxta montem ſiniſtrorum ſita eſt *lauania*: quam poſſidet *familia fliſcorum*.

longit. & latitudo. Et habet *liguria* hinc *mare inferum*: illinc vero *monte appennino* clauditur. que quidem *inferi maris* particula, a *varo* ad *macram* dicitur *liguſticum mare*. Et complectitur *longitudine* centum ſexaginta milia. *Latitudo* vero perquam exigua eſt quindecim aut viginti miliorum.

Imperantes. Suntque hac in parte principes familie quattuor: *Fliſcorum*, *Auriarum*, *Spinetarum*, *Grimaldorum*. Sunt & alie due: quos *capellas* vocant. hi fauorem auramque popularem ſibi maxime conciliant. Atque inter hos partim ſunt *fregoſi*, qui *guelphos*: partim *adorni* qui *gebelinos* ſectantur. atque inter ſe hi continue diſſident. Paret autem *Liguria* gallorum regi.

DE-

Digitized by Google

DECIMVM CAPVT
DE
E T R V R I A.

ETRVRIA priſci nominis regio a *macra* incipiens ad *tyberim* finitur. Suntque in ea dominia quam plurima *Marchionatus Maleſpine*. Eſt item *chararia maſſa*: hic quoque cernitur *Luca*, *piſa*, *plumbinum*, *Florentia*, *ſena*. Continet hec *ſexta* portio *beati petri* & *eccleſie rhomane patrimonium*: quo eam primus donauit imperator *conſtantinus*. Poſtmodum *mathildis* glorioſa admodum comitiſſa maximam ipſi eccleſie partem reliquit. dominantur hic quoque multis in locis *vrſini*. Etruriae contenta. Donationes *Conſtantini* & *Mathildis*.

Patet huius regionis *longitudo* ad ducenta quattuor & viginti milia. *Latitudo* vero ad centum milia. & nonnulli ſummo *pontifici* obediunt. ceteri ſuperiorem agnoſcunt. Et habet *Etruria* ad dextram, adiacens pelagus: ad ſiniſtram vero *appenninum* & *tyberim*. *Etruriae* longit. & latitudo. Imperans.

Digitized by Google

CAPVT VNDECIMVM
DE
DVCATV SPOLETANO.

Ducatus SPOLETANI fines & contenta.

VMBRIA qui nunc *ducatus SPOLETANVS* appellatur a ſiniſtris principium habet vltra vrben rhomanam: vbi eſt locus quem *aſtricolium* vocant: et terminatur ex vna parte ad ciuitatem *caſtelli* & ad *peruſie* lacum: ex altera ad *engubii* ciuitatem. Et dextrorſum *Marchiam anchonitanam*, ſiniſtrorſum autem habet *tyberim*. Hac in parte ſita eſt *narnia*, *tifernum*, *todertum*, *Spoletum*: quam vrbem *Karolus magnus* eccleſie dedit. Eſt & hic *fulgineum*, *Aſſiſia* in qua natus eſt *diuus Franciſcus* cum *beata clara* quorum corpora ibidem cum multa ſanctimonia honorantur. Sunt quoque his in locis *pelluſini*. Eſt item ciuitas *reatina* cum aliis vrbibus & comitatibus.

Imperans.

Et quicunque iſtiusmodi loca incolunt; quibus imperat eccleſia: continuis agitantur diſcordiis quod alii *vrſinos*, qui *GVELPHI* ſunt: alii *columneſes* foueant qui ſunt *GEBELINI*. Et pro hac controuerſia perpetuo diſſident & digladiantur. vnde effectum eſt, vt quampluri me vrbes ruinam propemodum minentur.

Lon-

Digitized by Google

Longitudo autem & *latitudo* eſt circiter ſeptuginta miliarium. Neque valde *pontifici* parent. longit. & latitudo.

DVODECIMVM CAPVT
DE
LATIO SIVE CAMPANIA.

LATIVM que hodie *CAMPANIA* dicitur ab vrbe trans *tyberim* initium ſumit. terminaturque ad comitatum *fundanum* vltra *Terracinam* maritimam ciuitatem: & parte ex altera apud *Saurianum* amnem metam habet, & ad pontem eorum, *ducatumque ſoranum:* per quem in *ſiciliam* patet ingreſſus. Latii ſ. Campaniæ fines & contenta.

Et ſunt in hac parte complures eccleſiaſtice ditionis ciuitates. Plurima item hic poſſident *vrſini columnenſes Sabellici Cagetani* quos ex generoſa *rhomanorum* ſtirpe progenitos eſſe conſtat. hic & *hoſtia* cernitur: hic *alba* olim vrbs nimirum ampliſſima. Imperantes.

Huius regionis *longitudo* ad quinque & ſexaginta prope milia protenditur. Eſtque *latitudo* ferme equalis. Ad dexteram mare habet finitimum: ad ſiniſtram verſus *aprutium*, montes habet. fuitque olim hec regio cultui agricolationique maxime accommoda. Et huius partem aliquam *papa* poſſidet: quod reliquum eſt eidem paret. longit. & latitudo.

CA-

Digitized by Google

CAPVT DECIMVM TERTIVM
DE
SICILIA.

Siciliæ fines,

SICILIA nonum in hac diuiſione locum ſortita eſt eius initium apud ciuitatem *fundanam* ad pelagus mediterraneum. Et verſus *Hadriaticum mare* habet *troentum aprutii* flumen. Et annectitur eccleſiaſticis dominationibus, & *nurſie* montibus: reliqua loca ambiunt duo iam dicta maria. Complectiturque ſub ſe quattuor prouincias: *Felicem Campaniam* quam nunc *terram laboris* vocant, *Calabriam*, *Apuliam* & *Aprutium*.

Contenta,

Huius regionis terminus eſt verſus *Calabriam* ad *turrim phaream* vrbis *meſſane*: que eſt in ea *Sicilie* inſula. quam *Trinachriam* olim vocitabant. Et verſus *Apuliam* atque *Tarentum* deſinit in *Hadriatico mari* contra *grecos apolloniates* atque turcas.

longit, latitudo & Imperans.

Eſtque *longitudo* quadringenta quinque & viginti milia. Et *latitudo* eius vbi maxima centum & viginti Reliquis in locis multo eſt anguſtior. hec itidem *pontifici* paret.

Epitome prouentuum Italiæ ſingulis annis.

Epitome ſiue compendium quoddam eorum *prouentuum* pecuniarum ve que per ſingulos annos ex Italia colliguntur.

Et

Et imprimis ſummus PONTIFEX ex *eccleſie patrimonio* capit - -	ducenta quadraginta milia ducatorum.
item ex prouentu *camere apoſtolice* -	centum & viginti M. duc.
Ex regno ſiculo -	ſeptingenta M. duc.
Item VENETI ex iis que *in italia* poſſident - - -	octingenta Milia ducatorum.
Et *extra italiam* ex parte inquam *dalmatie* ex regno *cipri & creta* inſula quam nunc *candiam* vocant, ex *peloponneſo* que nunc *morea*, ex *corcyra* ex *corone & methone* -	quadringenta milia ducatorum.
Ex ducatu *mediolanenſi* - - -	ſexies centena. m. duc.
Item *florentini* -	trecenta. m. duca.
Senenſes - - -	octoginta m. duc.
Bononienſes - -	ſexaginta m. duc.
Genuenſes - - -	centum milia duc.
Lucenſes - - -	triginta m. duc.
Dux *ferrarie* - -	centena vicenaque m. duc.

Mar-

Marchio *Mantue* -	ſexaginta m. duc.
Marcho *montis Ferrati* - - -	quadraginta m. duc.
Marchio *ſaluciarum*	decem m. duc.
Comes *aſtenſis* -	quinque m. duc.
Princeps *pedemontanus*	ſeptuaginta m. duc.
It. barones regni *ſiculi. Vrſini Columnenſes* Et alii *rhomanorum princii* Dux *vrbinas*, item *Camerini Senogallie Piſauri* & *Arimini* principes Item comes *forliuienſis* & *Imole* princeps *fauentieque* & *plumbini* Princeps Item *carpi corigie mirandule* & alii que omnes ſit poſſident	quinquies C. M. duc
Summa predictorum omnium -	quattuor myriades ducenta triginta quinque milia ducatorum.

NVM.

Digitized by Google

NVM. II.

Ο'ΔΟΠΟΡΙΚΟ'Ν Ρ'ΟΜΑΪΟΝ.

in qua ROMAE quae *clariora* conſpiciuntur, & aduenis peregre uidendi acceſſus patet, perluſtrata & mandata literis.

A clariſſimo Viro

ACACIO HVLS PABEN.

I. V. D.

Ο'ΔΟΠΟΡΙΚΟ'Ν Ρ'ΟΜΑΪΟΝ.

Iter a *Bologna Romam* verſus.

F. Leandro

Fol. 291. p. 2.	Bologna		Bononia
290. p. 2.	Loiano.	16	
288 p. 2.	Fiorenzuola	14	
45. p. 1.	Scarperia	10	
38. p. 1.	Fiorenza	14	Florentia.

Piſam uidere cupiens, viam ingrediatur ducentem verſus

Fol. 37.	Piſtoia	20
35.	Luca	20
25.	Piſa	10

A

A *Piſa* recta *Senis* tende.

Fol.	47.	Pontedera	10
		Scala	10
	46.	Caſtel. Fiorentino	8
	ibid.	Certaldo	5
		Poggibondi	5
Senis.	52.	Siena	12

Qui vero praeaſſignatas Vrbes videre non vult, a *Fiorenza Sienma* petat. 30. Sitam milliarib.

	Siena	
29.	Turriniero	16
63.	La paglia	16
	Aqua pendente	12
	Bolſena	8
65.	Monte Fiaſcone	6
68.	Viterbo	8
73.	Ronciglione	10
70.	Bracciano	13
98.	Roma	15
	Summa	258

Per *Romaniam.*

Fol.	Bologna	
289.	Caſtel S. Pietro	13
286.	Immola	7
281.	Faenza	10
	Forli	8
	Ceſena	10
	Rauenna	20

274

Digitized by Google

274. Rauenna 20
270 Porto Ceſenatico 20
267. Arimino 15
Cariano 6
Monte Fiore 6
Catolica 15
Tauoletto 3
Foglia 3
Claſſe 3
Vrbino 3
Peſaro 20
Peſaro 10
Fol. 258. Fano 5
257. Senogallia 15
254. Ancona 20
253. Loretto 15
252. Recanado 3
ibid. Macerata 10
Tollentino 10
Monteporta 3
Valcinata 4
Poluenno 3
Senaualle 6
Piano 3
Auericano 6
Il paſſo di Spoleto 9
Spoleto 9.

Fol. 251. ſera ualle 21
Vergiano 7
83. Spoleto 15
985. Valle di ſtretura *Terni*

Fol.

Fol.		F.	
La Treuera	7	91. Narno	7
Rignano	7	92. Otricoli	7
Prima porta	7	Rignano	16
		Caſtel nuouo	7
Roma	7	*Roma*	13
Summa	332	Summa	295

ITER NEAPOLITANVM, A *ROMA* per *uiam Appiam.*

Marina	12
Velitro	8
Sermonetta	15
Piperno	12
Tarracina	12
Fundicello	9
Fundi	3
Itro	5
Mola di Gaieta	5
Monte Dragone	18
Patria	15
Napoli	15
Summa	123

Idem

Digitized by Google

Idem iter per mare *Romam* uerſus.

Gaieta	40
Sperlonga	40
Terracina	10
Monte Circello	10
Aſtura	30
Nettunia	8
Capo d' anco	2
La terre de la Cadace	10
Ardea	10
Paterna	18
Oſtia Vecchia	8
Oſtia noua	2
Roma	12
Summa	292

Iter *Bononienſe* a *Roma* per *Hetruriam*.

La Storta	7
Raccano	8
Monte roſa	7
Ronciglion	8
La montagna	5
Viterbo	5
Monte fiaſcon	8
Oruieto	12
S. Vito	15
Peroſa	15
Terrocello	10
Certona	11

 Lu-

Luſigliano - - -	2
Seluano - - -	7
Sena - - -	12
La Ripa - - -	3
Caſtelſino - - -	7
S. Donato - - -	5
Sauſcano - - -	8
Fiorenza - - -	8
Alaſtre - - -	6
Monte lupo - - -	6
Tontorno - - -	2
Empole - - - -	1
Ponte d' Era - - -	14
Caſsina - - -	2
Piſa - - -	8
Luca - - -	10
Albergo - - -	10
Piſtora - - - -	10
Spidoletto - - -	8
Scirlino - - - -	4
Bagni di porretta - - -	8
Liſano - - - -	8
Alberga - - -	4
Alſaſso - - -	10
Caſa lechio - -	7
Bologna - - - -	3
Summa	294

BOLOGNA.

Alla Poſta.

Imola monton - - -	5
Faenza Stella - - -	5

Ra-

Rauenne Coronna - -	5
*P*orto Ceſenatico ſole - -	5
Rimino Campana - - -	5
Catholica Stella - - -	5
Iano moro - - -	5
Senogallia - - - -	5
Ancona Serpe - - -	5
Loreddo campana	
*P*aſſo di Macerata. *Caſa ſola.*	
Tolentino - - -	5
Valcimara - - -	5
Muzza - - -	5
*P*iano - - - -	5
Verchiano - - -	5
*P*aſſo di Spoleto - -	5
Spoleto Campana - -	5
Terni moro - - -	5
Narni - - -	5
Otricoli - - -	5
Ciuita Caſtellina - - -	5
Rignano Coronna - -	5
Caſtel nuouo	
*P*rima porta	
Roma orſo	
Monte roſo Coronna - -	20
Viterbo - - -	18
S. Lorenzo Leone Laballa - -	17
La paglia - - -	17
Turrinicii vltima caſa - -	16
Siena Coronna - -	16
Taunernelli Coronna - -	17

Fiorenza Coronna - - - 15
Scarperia
Fiorenzola Coronna. - - 5
Loiano.

BOLOGNA.

Loiano. Picciola contrada per riceuere.
Foreſtieri gia buon caſtello.
Fiorenzuole bell caſtello & ciuile.
Scarperia quaſi tutto *romato* per il gran terre moto de l' an. 1542.
Ai dodici di Giugno. prato Eui tola do la Vergino Maria.
Piſtoia pigliato dai Fiorni 1250.
Luca S. Fridiano Veſcouo di *Luca*.
Piſa Cameo ſanto.
Fiorenza Stendardo de Fieſolani nella Sonmuta del battiſterio.
S. Maria di Marino incruſtato.
iuila ſtupenda cupula
Torre delle campane di marino.
Tempio di Marte hora di S. Giouanni. Battiſta, ibidem.
Vaſenel quale Sibattegiano i Fancinelli, ibidem.
Porte di metallo.
Leoni Panthere.
Sepolohro di metallo de baldeſsar.
Coſsa P. M. Ioannes 23.
S. Maria Nouella.

S.Spi-

Digitized by Google

S. Spirito colome longi Architettura.
Chieſa di fratri minori
S. Lorenzo Sepoltura di Coſmo.
Sepoltura di ſuo-figli uolo *Pietro*. Ibid.
Capella ſuperba con una ſontuoſa *112. inſigne diſoli Pietro Strozza.*
Libraria Falta da Clemente VII.
Fabrica Vagha di S. Marco da Coſmo. aedificata Libraria.
Hoſpitale S. Marie nuoua. Annonciata grandiſsimo Concorſo dal popolo.
Hoſpitale dei poueri *Fancinelli.*
44. Parochiae.
76. Monaſteri.
Il palagio della Signoria da Coſmo edificato.
Pallagio de Pitti.
Caſtello fortiſsimo d' Aleſsandro.
De Medici nepote di Clemente VII. edificato.
Quatre Ponti.
Vaghi giardini fuori della cilla & pallagi belliſsimi.
Ponte d'Era Caſtello 3000.
Piſani ucaſi dai Fiorentini.
Scala.
Caſtel Fiorentino.
Certaldo Patria de Giouanni.
Boccacio.
Poggibondo.
Siena S. Marco hora Caſtel Vecchio.
S. Maria.
Pallagio di Pio II. P. M.

Grand Hoſpitale.

Bella Piaza con l'artificioſa fontana di Branda.

Turrinicero.

Campiglia uel la Paglia.

Aqua pendente.

Bolſena. Leorme di piedi di S. Chriſtina vel lago.

Hoſtia le Pietre di marmo ſegnate di ſangue de detta hoſtia.

Molti pezzi Antichi di marmo.

Vno e nella farciata della chieſa.

M. Fiaſcone Moſratelli Viterbo Editto del re de Sideno in una tauola di alabaſtro Vaglia fontana. Bagni di Caia hora de Bolicario.

Ronciglione.

Bracciano.

Roma.

BOLOGNA.

Caſtel S. Pietro

Imola. Era riputata La piu bella citta di Romagna. 1472.

Faenza Bel ponte di Pietra condue torri.

Rocca fatta do Federico II. per tener la citta in freno.

Pallagio della piazra.

La chieſa maggiore.

Vaſi di terra cotta figurati.

Rauenna. Abondantia delle rane,

Rhombo peſce pigliato, uel mare circa Rauenna.

Porta aurea altreſi ſpecioſa.

Il

Digitized by Google

Il ueſcouato chieſa di colonne de finiſsimi marmi.

Ilricco Balducchino tutto di finiſsimo argento copertato ſpeſa di 36000. ducati ſpogliato dai Vaſconi Soldati, di Ludouico 12. Re di Francia uel terzo Giorno di paſqua uel 1512.

Depuiti Cosia al' Moſaica effigiati gli Santi Arciueſcoui.

S. Vitale fatto in figura rotonda gia era ſuperbiſsimo come *compuder* ſi puo de quelle partiche uiſono.

Quatro colonne nobiliſsime della quali ce ue una ditanta marauiglia.

Oue ſi Vaggono de minere di tutte le Pietre precioſa quaſi g.

S. Geruaſo & prothieſo cruſtato di belle marmi et celata et pauimentata a la Moſaica.

A l' entrata due belle ſepolture di bianco marmo a la ruſtica fatte.

Balia et Balio Nel corpo della picciola chieſa Vi ſono duae ſepolturae di candido marmo oue ſono le oſſa di due figliouoli della Reina Galla.

Nella parede Vi e una ſmiſurata ſepoltura della detta Reina.

S. *A*ndrea neue colonne di marmo rare coſe di queſta cita.

S. *A*pollinare nuouagia S. Martino in coelo aureo Colonne di marmo de Conſtantinopoli.

S. Giouanni Euangeliſta miraculoſa mente a 19. Febraro (*conſtrutta de Galla ſupra ditta*) conſacrata di eſso Apoſtolo.

Le figurae di tutti gli imperatori che furone della Genealogia d' eſsa Reina Preſso la porta aurea ſiue de una picciola parte d' Anticho marmo parte del ſuperbo pallagio di Theodorico Re delli oſtro gotti.

(Grando equedutto
Ninu ſegno ſiue de (Torre del pallagio
(Amphitheatro.

Molte antiquita

S. Maria in portico.

Sepoltura di *Dante Aldigero* riſtorata da *Pe. Bembo.*

S. Matia rotonda poco diſcoſto da Rauenna coperto. d' Vna Pietra ſola di largezza 35. piedi per fido di longezza piedi 8. di largezza 4. a piedi di queſta chieſa rotto pero.

PORTO CESENATICO.

Rimino. Arco che mira Verſo peſaro fatto d' Octauiano.

Vna parte del theatro di mattoni Cotti riſguanda alla Marina.

Epitaphi, Antichi

Pallagi de Malateſti

Fontana nella piazza.

Qui ui giaciono le Sacrate oſſa di S. Gaudentio Veſconno di oſsa di S. Vettore Mar-

Martire di S. Innocentia Virgine di S. Theodoro Martire & di S. Martina ſua Figliuola & di S. Arduino nell' abbadia di S. Gaudentio.

Ponte fatto d'Octauiano uel borgo.

Peſaro. Ill Palagio dei Signori Mal' auia Abondanza di boni frutti.

Fano. Veſtigi del tempio della fortuna Arco triumphale.

Senogallia. Careſtia d' aqua dolce Mal' aria.

Ancona. Promontorio Bel porto & ſecuro Viſtorato da Traiano Imp. di bello Pietre di marmo ornando lo d' un' bell' arco triumphale.

Vino ſi rolo hoggidi tanto nominato ſitingena la purpura ne tempi di Sellio.

S. Maria di Laureto. Cammerata della Reina del cielo quiui dagli Rugeti portata.

Recanato di letenole territorio buoni Vini dolce oglio.

Macerata Piena di popolo la Cancellaria del legato della Marcha.

Tollentino

Seraualle

Verchiano

Spoleto. Rocca fortiſsima ſopra ill colle.

Ponte artificioſe da 24. Piglioni bon uiuere.

Valle di Stretura

tutta ſaſsoſa poſta fra altiſſime rupi.

Terani Ponte di Pietra et Prati ſe Segano quatro uolte l' anno.

Vi-

Vino d'ogni maniera.

Rapi che Peſano libre 33. per ciaſcuna colombi grandiis et delicatiis.

Narnia Reina ſe priua d' habitatori l' anno 1530. una paſſerina.

Otriculo. Vn miglio diſcoſto dal teuere appreſso il teuere Vedenſi i ueſtigi d' Oerea come rouine di terri e parte d' vno amphitheatro con altra ſimili fabriche.

RIGNANO, CASTEL NVOVO.

ROMA.

LA GVIDA DI ROMA.

I. GIORNATA.

Pons Ælius di S. Angelo.
  Moles Adriani.
Borgo nuouo.
  Forum S. Petri.
Palatium S. Petri in quo omnes Camerae diligenter luſtrandae.
Bibliotheca.
  Beluedere cum ſuis ſtatuis et fontibus.
S. Petri templum & in eo omnes tumuli Pontificum.
  La fabrica nuoua di S. Pietro.
Il modello della fabrica.
  S. Petronola olim Apollinis.
Obeliſcus.
  Campus ſanctus

Por-

Porticus benedictionis.
Card. Caeſii palatium cum omnibus ſtatuis & epitaphiis.
S. Spiritus templum.
Hoſpitale.
Portae.
Pontis triumphalis ueſtigia.
Porta triumphalis.

II. GIORNATA.

S. Onofrio in Ianiculo.
Palatium Cardinalis Viſci cum horto.
S. Pietro in montorio.
Porta Aurelii & S. Pancratii.
S. Maria trans Tyberim.
Prata Mutia.
Porta Portuenſis.
Ripa.
Sepultura Iudeorum.
S. Cæciliæ templum.
Pons Cæſii.
Inſula Tyberina.
Templum Aeſculapii.
Iouis Lycaonis.
Pons Fabritii.
Theatrum Marcelli.
Forum olitorium.
Templum Iunonis.
Locus Hebræis deputatus.
Forum Hebræorum.
Campus Floræ.
Cancellaria.

S. Lau-

S. Laurenzo in Damaſo.
Palatium Farneſiorum.
Card. Cupriferreorum.
Strata Iulia & in ea multa Palatia.
Pons Sixti olim Aurelius.
Banchi.

III. GIORNATA.

Strata di Turnone.
Palatium Card. Dandini.
Strata populi.
Carcer Lutheranorum.
Ripena.
S. Rocho.
Mauſoleum Auguſti.
Obeliſcus.
S. Maria del Popolò.
Porta Flaminia.
Villa Iulii III. Pontificis.
Pons Miltius.
Villa Fabiani de monte.
Collis hortulorum.
Monaſterium dell a Trinita.
Templum ſolis.
Campus Martius.
Via Flaminia.
Arcus Domitiani.
Templum Iunonis Lucinae.
Naumachia Domitiani.
S. Syluestro.
Palatium Dei Buffali.
Aquaeductus Virginis.

Via

Via lata.
Columna Antonini *Pii*.
*P*orticus Antonini.
Septa.
Mons Citatorum.
Collegium capracinenſe.
*P*antheon.
Thermae Agrippae.
Mineruae templum.
Arcus Camilli.
Thermae Neronis.
Circus Flaminius
Circus Agonalis
Templum hiſpanorum.
*P*oggio reale.
Torre ſanguinea.
S. Auguſtini templum.
Strata ſanguinea.
Germanorum templum.
Monte Iorda.

IIII. GIORNATA.

Via peregrina
*P*alatium Card. Medices.
*P*aſquinus.
*P*alatium Card. *P*utei.
S. Iacobi.
de Maximis.
de Valle.
di Ruſtici.
Cæſarini.
S. Marci.

Tem-

Templum S. Marci cum horto.
La *Piazza* di S. Apoſtolo.
Columna Traiani.
Palatium Columnenſium.
Templum angelorum.
Vallis Martia.
Circus Floralium.
Vinea Bocatii Carpenſis.
Forum hortique Salluſtii.
S. Suſanna.
Mons Viminalis.
Thermae Diocletiani.
Vinarium Sculenes.
Horti Bellariani.
Alta ſemita.
Horti Card. Ferrarienſis.
Thermae Conſtantini.
Turris Militum.
Le Botteglie oſcure.

V. GIORNATA.

Capitolinus mons.
Ara Cæli.
Palatium conſeruatorum et ōmnia quæ in
Capitolina arce occurrunt.
Arcus Septimus.
Carcer Tullianum.
Aerarium populi Romani.
Templum Saturni,
Porticus templi Concordiæ.
Sepultura Iulii ſecundi.
Forum Neruæ.

Tur-

Digitized by Google

Turris Comitum.
Forum Traiani.

VI. GIORNATA.

Via Oſtienſis.
S. Maria de Conſolatione.
Templum *Pietatis*.
*P*orticus Octauiae.
Rupes Tarpeia.
Forum Boarium.
Arcus Boarius.
Iani quadrifrontis templum.
Quirini templum.
Arca Cenſi di S. Suſanna.
Pons Senatorius.
Fortunæ Virilis templum.
Veſtæ templum.
Schola Græca.
Circus Maximus.
Riuus Appius.
Septizonium Seueri.
Templum S. Gregorii. Ioannis. *P*auli.
Curia Hoſtilia.
Templum Fauni di S. *S*teph. rotundo.
La nauicella.
Celicolus.
*P*orta Latina.
Ioannis ante portam Latinam T.
*P*orta Appia di *S. S*ebaſtiano.
Honoris et Virtutis templum.
*S. S*ixti.
*S. P*riſcæ.

Mons Auentinus.
Thermae Caracallae.
Porta trigeminalis *S.* Pauli.
Campus Figulinus.
Mons teſtaceus.
Circus intimus.
Dianae in Auentino templum.
Herculis Victoris di *S.* Aleſio.
Spelunca Caci.
Pons Sublicius.

Quae ſunt Clariſſima ROMAE uiſu.

§. 1.

Prata Quintia. ***Adriani moles.*** ROMAM *Florentia* cum uenirem, haud procul ab urbe per alterum *Vaticani* collem deſcendi in eam uiam, quæ *pratis Quintiis* eſt coniuncta. Ingreſſo autem urbem ſeſe obtulit *Aelii Adriani moles*, quae olim puriſſimo marmore erat ueſtita, tecta aere Corinthiaco. In cuius parte ſumma erecta fuit aenea nux, ad pineae ſimilitudinem, in qua incluſi **Cineres,** erant *cineres Adriani*, quae adhuc in media *Vaticani* templi ara cernitur, inter **&** *quatuor porphyrites columnas.* Omnes au- **columnae ſepulchri** tem columnae, quae ab *Alexandro* Pontifice ad aedificationem *S. Petri* transportatae ſunt, huius *Adriani Sepulchri* ornamenta fuerunt.

§. 2.

§. 2. *Pons* autem, quem *S. Angeli* uocant, ab *Aelio Adriano* ſtructus eſt, per quem trans Tyberim in ſuam molem iretur, ab eius nomine *Elius* pons eſt dictus. Pons *Aelius* it. *S. Angeli.*

§. 3. *Ruinae* autem, quae huic uicinae in medio Tyberi uidentur, ſunt *Pontis triumphalis*, per quem Imperatores triumphos in capitolium Palatium ducebant. Pompae caeremoniis celebribus. Ruinae pontis triumphalis.

§. 4. Totum illud interuallum, quod eſt inter *arcem S. Angeli* & *Vaticanum montem*, quod nunc *Burgum* uocatur, ante *Alexandri* Pontificis tempora tectum fuit *Luco* denſiori Sacrato *Scipionibus* ut creditur. Nam in eius media parte erecta fuerat *Pyrámis* manibus huius familiae dicata. Sed haec omnia in ſplendidiora Palatia ab *Alexandro* uerſa ſunt. Lucus & Piramis *Scipionis.*

§. 5. In hoc *burgo* ædes ſibi ſtruxit *Petrus Strozza*, in quibus eſt armamentarium omni genere armorum, maxime ueſtimentis & bellicis inſtrumentis, inſtructiſſimum & celeberrimum. *Strozzae* aedes

§. 6. Ad aliud Latus inſigne eſt S. Sp. Xenodochium, in quod omnis conditionis ægroti recipiuntur, tam nobiles quam plebei, propter maximam in curandis morbis ſedulitatem. Sp. Sancti Xenodochium.

§. 7. Vbi peruentum eſt in forum S. *Petri* apparet magnificum *Pontificum Palatium*, omni ornamentorum genere refertiſſimum, inter quæ celebre eſt, *Pauli* Palatium Pontificum.

Sacellum *Pauli III.* *li III. Sacellum*, inſigni duabus picturis *Michaelis Angeli*, Pauli Conuerſione & Petri martirio. Cui uicinum eſt aliud *Xyſti*, in quo perpulchre eiuſdem *Angeli* Picturæ ſunt; Extremum iuditium, quod totam muri partem, ubi eſt altare, complectitur.

Xyſti Sacell.

Beluedere horti.

§. 8. Huic Palatio iuncti amoeniſsimi *horti*, quos *Beluedere* uocant, qui praeter feras ſylueſtres, ceruos, capreolos &c. ædes habent inſignes, antiquiſsimis ſtatuis exornatas. Harum area inter ſaepes myrtheos ſimulachra ſunt coloſsea *Nili* et *Tyberis*, vbi gemini ſunt fontes, ſtatuæ *Naris* et *Auienis*. In circuitu ſtatuae ſunt *Laocoontis*, *Apollinis*. *Comodi* Imperatoris, *Antinoi* et duæ *Veneris*. In uicino coenaculo uas eſt precii admirandi ex *pario* marmore, quod ex *Diocletiani* thermis deportatum eſt. In coniunctis deambulacris ſunt aliquot ſtatuæ quæque ſeorſim incluſæ, inter quas eſt *ſtatua Mercurii* elegantiſsima, quæ 7000. *Coronatorum* dicitur empta. Inde in ſubiectis hortis uidetur fons artificioſiſsime elaboratus ex *tophis* agreſti more. In iiſdem ædibus aſſeruantur *columnæ* quatuor ex *iaſpidi* lapide elegantiſ. Ibidem et *Cleopatræ* ſtatua.

Statua *Mercurii* 7000. Coronatorum empta.

Columnae ex templo *hieroſolimitano.*

§. 9. Non negligendæ ſunt in *S. Petri* templo *Columnæ Hieroſolomitanæ*, quarum duæ ante *corporis Chriſti* ſunt *Sacellum*. Aliæ duæ ſub repoſitorio *Veronicæ* & *Lan-*

cæ

tæ Chriſti. Hinc ſex ſunt in ſacello ſacro quod uidetur in medio *nouæ fabricæ.*

§. 10. In dictis ædibus *Bibliotheca* eſt *Vaticana*, quae omni genere librorum antiquiſ. eſt referta in tribus ampliſsimis cœnaculis. Bibliotheca *Vaticana.*

§. 11. Habet & hoc templum admirandas *portas* ex ære *Corinthiaco* ab EVGENIO *Sexto* conflatas; in ea area, ubi nucem *Adrianorum* cinerum eſse diximus, egregiæ ſunt *picturæ uermiculatæ*, quas *Moſaicas* uocant, de nauicula *Petri* ab *Ioto Florentino* compoſitæ. Ibidem OTTHONIS imperatoris ſepulchrum ingens *porphyro* tectum. Portae ex aere *Corinthiaco.* *Otthonis* Imp. ſepulch.

§. 12. Qua in cæmiterium itur *ſepulchrum* eſt *Marie de la* FABRE in quo ſtatua marmorea *Michaelis archangeli* pulcherrima eſt. Sepulchrum *Mariae de la* FABRE.

§. 13. Egredienti eadem porta oſtendit ſe *obeliſcus* IVLII CÆSARIS altitudinis admirandæ ex ſolidiſsimo marmore *Aegyptiaco*, quod *Crenimin* uocant. Obeliſcus *Iulii Caeſaris.*

§. 14. Relicto Palatio atque æde *D. Petri*, deſcendendo ad dexteram, aliquanto offert ſe *palatium Cardinalis de* CÆSIIS, inſcriptionibus antiquis ornatiſsimum; cui iuncti ſunt horti exigui quidem, ſed cæteris omnibus præferendi, propter copioſas ſtatuas, quae ibi erecte ſunt, præter uiginti terminos marmoreos. Statuæ ſunt ex quatuor quadris et nominant *Fauni*, *Iouis*, *Neptuni* & *Apollinis*. ad dex- Palatium *Caeſii.* Statuæ aliquot.

teram una *Naiadum*, *Minerua* et Senatores duo Romani, in ſuperiore parte Roma triumphans, cui ad latera ſunt duo *Numidiæ* Reges captiui populi Romani.

§. 15. In aſcenſu ſphynges, Leones & aliorum animalium ſimulachra ſunt elegantiſs. Super *antiquarii porta* ſtatuæ ſunt *Dianæ, Cereris, Mineruæ, Copiæ, Victoriæ* & *Floræ*. In *Cornica* portæ ingens caput *Iouis* ex rubro Marmore. Ex utroque latere *Othonis* & *Popeæ* uxoris imagines. In antiquario ad dexteram præter alia innumera uidentur ſtatuæ *Somni*, *Palladis*, *Fauni* cum puero *Opis*, *Iouis* &c Ad ſiniſtram *Sabinæ* cuiuſdam *Hercilia*, *Ledæ*, *Pyrrhi*, *Iunonis* & aliorum.

Porta antiquarii.

§. 16. In prima palatii area tres ſtatuæ ſunt *Hyppoliti*, *Veneris* & *Phœbi*. Inde ad *portam S. Spiritus* redeundum, per quam BORBONIVS ingreſſus urbem dicitur. Qua egreſſus uidebit *Ianiculam montem* qui extenditur a templo S. *Onofrii*, ad ædem S. *Petri*. In montorio ſpacium illud totum planum ac Vineis conſitum eſt. Sub hoc monte habuit olim Populus Romanus, cuius ruinæ extant adhuc reliquæ. In eo monte aſeruabantur *libri Sybillini* eo loco, ut creditur, ubi templum eſt S. *Petri in montorio*, in quo pulcherrimæ ſunt tabulæ ad dextram *S. Franciſci*, quas *Michael Angelus* iuuenis pinxit. Ad ſiniſtram *Franciſci Parmenſis* altera tabula de Flagellatione Chriſti, altera in ſepulchro

Porta S. Spiritus.

Borbonius.

Ruinæ Circi *Iulii Cæſaris.*

Libri *Sybillini.*

ro *Iulii III.* quod ſibi iuuenis ſtruxerat. Omnium optima eſt Chriſti transfiguratio ſuper ſummo altari, manu *Raphaelis Sanctii Vrbinatis* elaborata.

§. 17 Proxime ad hoc templum eleganti architectura erectum eſt ſacellum rotundum, factum ad ſimilitudinem *Tiburtini templi*, quod *Sybillæ* fuit. Ex hoc monte deſcenſus eſt ad transtiberinam urbis partem, in qua templum eſt *S. Mariæ* in transſtyberi, vbi olim *meritoria Romanorum* fuerunt. Vbi recipiebantur emeriti milites, vel qui in bello mutilati, uel morbis affecti erant, et ibi alebantur et curabantur. In cuius Cæmitorio *fons* uidetur quidam, in die Natiuitatis Chriſti copioſiſsimo *oleo fluxiſse*. **Templum Sybillæ.** **Meritoria Rom.** **Fons oleo fluens.**

§. 18. Locus is totus qui a *Ianiculi* radicibus ad *Tyberim* extenditur, qui *la ripa* uocatur, tectus uineis et rarioribus ædificiis, ibi *Archiualia Romanorum* fuerunt. Inſula autem *Tyberina*, quæ tempore *Tarquiniorum* ex ingenti *copia frumenti*, quod *in fluuium* conciderat, nata eſt, ac ſucceſsu temporis accreſcente ſolo addi ſolidior et ædificiis occupari cæpit. **Archiualia Rom.** **Copia frumenti in aquam immerſa.**

§. 19. In ea *templum* fuit elegans *Fauni*, quod in ſuperiori angulo inſulæ fuit, nouiſsime a tyberis impetu diſcuſsum ac omnino euerſum eſt. Ruinæ adhuc conſpiciuntur. **Templum Fauni.**

Sacellum *Iouis* antiquiſs.

§. 20. Templum id, quod *Ioanni Baptiſtæ* dicatum eſt, olim fuit *ſacellum Iouis antiquiſsimum*.

Templum *Aeſculapii*

Hiſtoria de Aeſculapio.

§. 21. E regione, ubi *Bartholomei* eſt Monaſterium, *templum* erat *Aeſculapii*. Cum enim *Romæ* ingens peſtis graſsaretur, Oraculo Delphico ſuadente Legati Romanorum *Epidaurum* ad *Aeſculapium* remiſsi ſunt, qui recepto ſerpente in ſuam nauem, *Romam* redierunt, Cuius interuentu peſtis ſeuire deſiit. Poſtea in Inſulam contendit, & eo loco, ubi quieuit, eſt illi ſacratum templum, eidem quoque lapidea nauis, dicata ad ſimilitudinem illius, in qua uentus erat *Romam*. Cuius partem nauis inundatio *Tyberis* nuper in fundamentis templi nobis opperuit, quod uidetur ea parte, qua urbem ſpectat.

Pons *Seſtii*.

P. *Fabricius*.

§. 22. Hæc inſula duos *pontes* habet antiquiſsimos, *Seſtium*, qui *tranſtyberinam* Vrbem inſulæ coniungit; et *Fabricium*, qui inſulam urbi alligat, in quibus inſcriptiones ſunt antiquæ.

P. Xysti *Ianiculenſis*.

§. 23. Pons iſte, qui ſuperius eſt ad finem *Plateæ Iuliæ*, Xystvs vocatur, a *Xyſto* Pontifice renouatus.

§. 24. Pons Fabricivs dicitur nunc *il ponte di quatro capi*, propter quatuor terminos quadricipites ibi erectos.

Sacella *Iouis* & *Lunae*.

§. 25. Ante hunc pontem iuncta erant *Sacella Solis & Lunæ* Antiquiſs. Inferiori loco ad *Tyberim pons* Mariæ *tranſtyberina*

berinæ uidetur ſemidirutus, qui fuit olim pons *Senatorius*, per quem Senatus ex *Capitolio* in *Ianiculum* conſcendebat, ad legendos libros *Sybillinos*. Quoniam exercitus in externas prouincias ducendus erat. Pons Mariæ *transtyberinæ.* vt Senatorius.

§. 26. Ante hunc pontem ruinæ ſunt ut fertur *Palatii Pilati*. Sed, ut Veriſimilius uidetur, hypocauſtum fuit aliquod aptum *balneis* domeſticis. Palatium *Pilati.*

§. 27. Ex oppoſito antiquiſsimum *templum pudicitiæ matronalis*, in quo ſolæ matronæ ſacra faciebant. Alii uolunt fuiſſe *Fortunæ Virilis*. in quo, pro euentu bono, imperatores cum exercitu uouere conſueuerunt. Templum *pudicitiae* it. *Fortunæ virilis.*

§. 28. E regione ſacellum uidetur rotundum altiſsimis columnis, in quarum medio *ara* VESTÆ fuiſse dicitur, in quo uota fundebant Romani imperatores, pro bono euentu et felici bellorum ſucceſsu. Ara *Veſtæ Deæ*

§. 29. *Schola Græca* huic coniuncta eſt, in qua *D. Ambroſius* bonas literas docuit; Ante cuius porticum ſaxum marmoreum ingens circulari figura eſt erectum, quod *Bucca ueritatis* uulgo appellatur. In hoc manu utraque inſerta filia Principis *Volaterrani* caſtitatem publice probaſse dicitur. Schola Græca Bucca Veritatis

§. 30. Inter ſcolam græcam ac templum pudicitiæ *Aſylum* fuiſse credunt, ad quod omnes tuti ſe poſt facinus quoduis Aſylum.

Templum *Herculis.* admiſsum recipiebant. Ruinæ que uicinæ ſunt dicuntur fuiſse *Herculis templi*, in quod neque muſcæ neque canes ingrediebantur.

Herculis. victoris ruinæ. §. 31. Ex hoc loco in ripa *tyberis* uia patet ad *Auentini* radices, Vbi *ruinæ* ingentes conſpiciuntur, quæ dicuntur eſse Sacelli *Herculis Victoris*, quod illi ab *Euandro* & *Carmenta* matre poſt interfectum *Cacum* poſitum eſt.

Pons *Sublicius. Horatius Cocles.* §. 32. In *Tyberi* uidentur aliæ ruinæ quæ ſunt *Horatii Coclitis pontis* quem *Sublicium* uocarunt, in quo *Cocles* impetum totius *Hetruriae* ſuſtinuit, donec pons a tergo rumperetur, ne hoſtibus aditus in urbem pateret.

Thermæ *Decii.* §. 33 *Auentinus* mons plura habuit ædificia eaque inſignia. Palatium et *Thermas Decii* Imperatoris eo loco ubi delubrum *S. Priſcæ* oſtenditur, inter quas eſt templum *Herculis*, qui in eo monte fuit.

Palatium et Thermæ *Traiani.* §. 34. *Palatium* cum *Thermis Traianis* quoque ibi erectum erat inſigne. Cuius ruinæ adhuc ſunt præ oculis atque his iunctæ fuerunt *Varianæ.*

Remoria. §. 35. Via ea quæ mediam collis partem ſecat, a Circo maximo ad munitionem nouam *Pauli* III. *Farneſii*, quam nunc *Remoriam* uocant. Ibi enim locus fuit ubi *Remus* *Rhemus* inauguratus. Templum *Iunonis* Reginæ eſt inauguratus cum de adminiſtrando urbis imperio inter duos fratres eſſet orta contentio. Atque in eius parte media *Templum* fuit inſigne *Iunonis Reginæ*, a *Camil-*

millo eidem Deæ dicatum. Vbi autem *Sabina* colitur, ibi fuit olim *Dianæ templum*, quod ſumptuoſiſs. ædificio *Seruius Tullius* ædificauit, et poſtea ſubinde a regibus et imperatoribus illuſtratum eſt. *Dianæ delubrum.*

§. 36. Vbi quoque *S. Mariæ Auentinæ* Templum eſt, eo loco *Fanum* fuit *Bonæ Deæ*, cui Matronæ ſolæ faciebant ſacra, atque huic templo uicinæ fuerunt *Iulii Cæſaris ædes.* Fanum *Bonæ Deæ.* *Iulii Caſ.* ædes.

§. 37. S. *Alexii* templum nunc ſtructum eſt in Ruinis delubri *Herculis.*

§. 38. Per *Romuliam* (*Remoricam*) uiam deſcendendum eſt ad propugnaculum *Pauli III.* inter quod et arcum portæ Veteris Tergeminæ *ſpelunca Caci* fuiſse dicitur. Porta *tergemina.* Spelunca *Caci.*

§. 39. Arcus autem is antiquiſsimus, qui ſub *Auentino* uidetur uerſus *Tyberim*, dicitur eſse *Portæ tergeminæ* per quam *Curiatii* & *Horatii* ad certamen pro imperio egreſsi ſunt. Sed auctis populi Romani finibus, mænia quoque et pomeria augeri neceſse fuit, et porta ulterius eſt tranſlata. Relictus tamen ad memoriam eſt hic arcus. *Curiatii* et *Horatii.*

§. 40. Spacium hoc amplum quod monti *teſtaceo* eſt coniunctum fuit olim *Circus olimpicus*, in quo celeberrima illa *certamina olimpiaca* habebantur. Circus Olympiacus.

§. 41. In uineis illis uicinis, quæ ſunt *Iuliani Cæſarini*, ruinæ uidentur ingentes *horreorum Diocletiani* in quibus 144. granaria Horrea *Diocletiani.*

naria fuerunt, in quibus frumenta ad annonam urbis recondita erant.

Mons teſtaceus.

§. 42. *Montem teſtaceum* alii a figulis factum dicunt ex copioſis fictilium uaſorum aceruis eo loco congeſtis. Alii *montem omnium terrarum* dictum uolunt, Quod eo delata uaſa omnium populorum, qui tributa *Romam* quotannis portabant, recondita ſint. Sed neutra opinio recentioribus uidetur probabilis. Compertum eſt enim *ante paucos menſes*, congeriem horum uaſorum totam conſtare pene fictilium genere, eoque ad ſacrificia deſtinato. Preterea quo profundius quis molem (montem) fodit, hoc magis integra uaſa et recentia inuenit. Adde quod nulla pars eorum pluuia uel aeris iniuria leſa ſit. Quo fit fides, congeriem hanc uno tempore fuiſse factam, et non diuerſis temporibus et annis, et iſti a figulis factum uolunt. Sed hoc accidiſse tempore *Calixti* aut aliorum Pontificum poſt *Conſtantini Roma* diſceſsum. Cumque *Roma* potirentur Pontifices et populus ex aliqua parte a religione Chriſtiana alienari uideretur, propter recordationem ueteris ſuæ religionis. Vt ea omnia ex oculis plebis amouerentur, et eorum memoria aboleretur, edicto facto, omnia ſacrificiorum uaſa et Vrnæ in unum aceruum ſunt accumulata, quod ne ad poſteros deueniret cautum eſt, ne ſcriptis

Mons omnium terrarum

Chriſtiani alienati a religione

ea

ea mandarentur. Hæc eſt recentiorum ſanior opinio.

§. 43. *Pyramis* prope *olimpicum circum* altiſsima uidetur ex quadrangularibus uſque marmoreis lapidibus extructa, quæ *C. Ceſtii* in ſumma ſui parte cineres uaſe æneo incluſos continuit. Pyramis *C. Ceſtii.*

§. 44. Huic uicina porta tergemina, quam *S. Pauli* uocant, quæ poſtea ab Imperatoribus ſtructa eſt; aucta urbe mænibus. per eam partem ſe extendit *uia oſtienſis* in qua ſitum eſt magnificentiſs. *S. Pauli Templum*, in quo quatuor ordines columnarum ſunt, quarum ſinguli 24. continent, præter columnas quæ paſsim per chorum ſparſæ ſunt. Hæ *columnæ quatuor* ſunt *generum*, *Aeolicæ*, *Dorica*, *Attica* et *Corinthiaca*, quas iam ſimul coniunctas *Romæ* nuſquam inuenies. Dicuntur oſtia deportata ex Ruinis *portus Antonini* ex inſula ſacra, qui portus tantæ amplitudinis extitit, ut et naues in eo tutæ ab impetu maris non eſsent. Vt oſtendunt ruinæ quarum pars undis tecta, pars elatior apparet. Templum *S. Pauli.* Quatuor genera columnarum. Portus *Antoninus.*

§. 45. A monaſterio *S. Pauli* relicta *oſtenſi* uia ad dexteram altera ſemita ſiniſtram occupauit partem, quæ ſeſe extendit ad eum uſque *locum* in quo *Paulus* apoſtolus *capite truncatus* eſt. quem nominant *alle tre fontane*. dicuntur enim hi tres *fontes* ortos eſſe *ex ſanguine Pauli*. Locus vbi *Paulus* capite truncatus. Fontes ex ſanguine *Pauli.*

§. 46.

Digitized by Google

Caput *Pauli* abſciſum.

§. 46. Ante ingreſsum huius templi quatuor ſunt columnæ ex Porphiro *Ioniæ* Elegantiſsimæ. In templo ad altaris partem dextram columna eſt, in qua *Caput Pauli abſciſum* eſt. Super ſede apoſtolica iacet ingens marmor nigrum, quo *Anaſtaſius* in tormentis cruciatus eſt. In ſacello coniunćto, quod *ſcala coeli* uocatur, iacent corpora multorum martyrum, qui in eo loco cruciati et occiſi ſunt.

Anaſtaſius.

Scala Coeli.

Hæc ſunt quæ *priori die* uidiſse ſufficiat.

Nam ſi locorum interuallum probe emetieris, eaque omnia diligenter contempleris et notes, nihil omnino dubito, quin prius nocte præueniaris, quam tibi liceat ad remotiora contendere.

§. 47. Poſtero die inchoandum erit iter ab eodem ponte *S. Angeli* et tranſeundum ad locum Vicinum quem *il banco* uocant, in quo negociantur mercatores. in hac platea elegans uidetur *Petri Strozzæ palatium*, in cuius area anteriori in alteriori baſi ſtatuæ ſunt *Meleagri* et *Atlantæ* ſeſe mutuo amplećtentium. Inde rećta per *pelegrinam* plateam, vt per *Sabellanos carceres*, tendendum in locum, quem uo-

Palatium *Petri Strozzæ*

Sabellani carceres.

uocant, a *Piaza del duca*, vbi ad dextram uidetur ſumptuoſiſsimum *Farneſiorum Palatium*, quo nullum *Romæ* eſt ſplendidius. In eius Palatii area primo duæ ingentes uidentur *Herculis* Statuæ marmoreæ, vndique ſuo ordine repoſitæ ſunt aliæ. Sed pene omnes mutilatæ, inter quas, antequam ad gradus perueniatur, Coloſsæ duæ ſunt mulierum imagines carentes capitibus: ad gradus principium *Venus* eſt cum *Cupidine*, paulo altius ſimulachrum *Hermaphroditi* ex *Baſalte* Lapide, in deambulatro ſuperiori ſtatua eſt elegans *Mercurii cum caduceo*. Huic uicina *Antinoi*, altera *Mineruæ*, duo *Numidiæ* Reges, *Bacchus*, Vnus *Coloſseus*. In parte poſteriori elegantiſsimo Iuno et Porphyro capite manibus et pædibus æneis ad cuius dextrum latus una *Napea*, ad ſiniſtrum *Naiadum* una repoſita eſt. In cellis uinariis vermiculata pauimenta reperta ſunt. miro artificio conſtructa. Palatium *Farneſiorum.*

§. 48. Vicinum quoque *Palatium Cardinalis Caſto de Ferro* eſt, quod minime pretermittendum. E regione huius Palatii regiones *Norciarum* uidentur, in quibus *Epiſcopus Aquinas* habitat, in cuius area plurimæ ſunt inſcriptiones. In cubiculo ad dextrum *Meleagri* eſt Statua. ſiue ut alii uolunt *Adonis*, qua integrior nulla *Romæ* eſt. Quæ 8000. Coronatorum æſtimatur. Huic uicina *Venus* altera Palatium *Card. Caſto de Ferro.* Aedes *Norciarum.* *Aquinas* Epiſc.

ele-

Digitized by Google

elegans et tertia *Diana* ſuccincta arcu et pharetra.

Palatium Cancellariae. §. 49. Ad *Pelegrini* finem palatium eſt ampliſsimum *S. Gregorii (Georgii)* in quo eſt Cancellaria, totum ex quadrangularibus *Tiburtinis* lapidibus conſtructum, qui ex Amphitheatro tranſportati ſunt. In cuius area ante gradus duæ mulieres ſtatuæ ſunt colloſsæ cubicula, præter alia ſimulachra plurima ſunt excellentiſs. picturis exornata.

§. 50. Ad latus huius Palatii ædes ſunt in cuius introitu ſtatua eſt marmorea *Apollinis*, in proximo hortulo eſt venuſtiſsima altera *Bacchi Michaelis Angeli*, in quo totum ſuum artificium exhibuit, ut antiquitatis perfectionem aſsequeretur eo tempore, quo illi cum ſuæ Virtutis Aemulo *Raphaele* Sanctii ,eſset certamen, ac eodem aduerſario ſuo iudice uictor extitit, cum *Raphael* arte deluſus eſset.

Bacchus M. A.

Michael & *Raphael* pictores.

§. 51. Hinc recta tendendum per *campum Floræ* ad Palatium *Vrſinorum* quod in Ruinis *theatri Pompei* eſt ædificatum. Cuius rei ruinæ adhuc ſunt documento.

Campus *Floræ*. Theatrum *Pompei*.

Aedes *Antonii Cracis*. §. 52. Progreſso ulterius *ædes Antonii de S. cruce* ſeſe offerunt, in quibus præter antiquas inſcriptiones duo egregia ſunt ſimulachra *Amanzonis*, Vnius et Athiis quibus coniunctum *fidei* ſimulachrum *Medii Fidei Veritatis et honoris*.

Gabrielis Velati. §. 53. Loco ſuperiori antequam ad *piſcarium forum* uenias *ædes* ſunt *Gabrielis*

Digitized by Google

lis Volati inſcriptionibus et ſtatuis antiquis ornatiſsimæ.

§. 54. In *piſcario foro* templum eſt antiquiſsimum *Iunonis Monetæ*. quod alii dicunt dicatum fuiſse *Fortunæ Virili*. Quamuis alii templum *Fortunæ* fuiſse, quod prius erat *pudicitiæ* nunc *Mariæ Aegyptiæ*. Templum *Iunonis Monetæ*.

§. 55. Prope hoc *Iunonis* templum *maxime* uidentur *Corinthiacæ* columnæ quæ ex *porticu Septimii* fuerunt. Porticus *Septimiani*.

§. 56. Verſus *Tyberim* aliæ ſunt reliquiæ *Octauii porticus* qui iam officinis ferrariis ceſserunt. *Octauii*

§. 57. Palatium *Sabellorum*, quod altiſsimum propter hanc porticum uidetur, ædificatum eſt in *Theatro Marcelli* anteriori Palatii frons adhuc bonam illius theatri partem integram oſtendit. Theatrum *Marcelli*.

58. Eo loco ubi uicina eſt *la Piazza montenara* ibi dicitur forum olitorium fuiſse forum antiquum. Reliqua pars quæ uerſus *Tyberim* magis uergit, ea erat Piſcarii fori amplitudo. Forum olitorium & piſcarium.

§. 59. Templum autem quod ad dextram uidetur antiquiſs. columnis *Ionicis* fulcitum, illud fuit fanum *Rheæ* ſeu *Cibeles*. quod poſtea *Cereri* dicatum fuit. Fanum *Rheæ* nunc *Cereri* dicatum.

§. 60. Ad ſiniſtram *Tarpeium præcipitium* adhuc uidetur, Vnde *Manlius* regni affectator præcipitatus eſt. Rupes *Tarpeia*.

§. 61. Sub hac rupe ruinæ uidentur

Domus *Ouidii.* antiquiſs. quas domus *Ouidii* fuiſſe plerique autumant.

Templum *Veſtæ.* §. 62. Adiacet his *Xenodochium S. Mariæ Conſolationis*, Vbi olim Sacro-ſanctæ *Veſtæ* Deæ delubrum fuit, in quo ſacer

Sacer ignis inextinctus. ille ignis, quem virgines *ueſtales* inextinctum ſeruabant. Eo autem loco, ubi uota ſuſpenduntur, dictum *Veſtæ* ſimu-

Claudia Veſtalis, cribrum aqua plenum portat. lachrum fuiſſe, ad quod *Claudia Veſtalis* de inceſtu accuſata Cribrum *Tyberis* aqua plenum deportauit. Vt illeſae pudicitiæ ſignum accuſatoribus daret.

Templum *Ionis.* §. 63. Subiacet huic templo *forum boarium*, in quo quadratum *Ionis templum* conſpicitur pene integrum, quatuor frontibus apertis (apertum) ad quatuor

ara *Iani.* orbis plagas., in quarum medio *Iani ara* fuit.

Arcus boarius. §. 64. Vicinus illi eſt arcus non rotundus, ut cæteri, ſed quadratus, *Septimii Seueri* illi ab argentariis et mercatoribus dictus.

Circus *Flaminius.* §. 65. Hinc ad *Circum Flaminium* tendendum eſt, in quo certamina et ludi nauales exercebantur; eius ruinæ oſtendunt, maximæ amplitudinis fuiſſe, eum quoque *medminum (Madimini)* uocarunt, compleuitque quicquid ſpacii erat inter *Auentum* et *Palatinum* collem.

Aquæ *Appiæ.* §. 66. Aquæ illæ in quibus frequentes lauant mulieres, pars ſunt aquæ *Appiæ*, quæ nunc ſub porta *Gabinia* fluunt, atque hæ circo maximo inſeruerunt.

§. 67.

§. 67. Ad leuam *Septizonium* conſpicitur, quod *Seueri* ſepulchrum fuiſse creditur. Alii dicunt ab *Antonino* fuiſſe conſtructum. Magna illa ædificiorum moles, quæ continua eſt Vineis *Capharellæ* ſub S. *Balbinæ* templo ad radices *Auentini*, *Caracallæ* ædificium Thermarum quibus nullæ poſt *Diocletianas* integriores uidentur. Ex his recta uia ad *portam Capenam* pergendum, quam *Appianam* a Via *Appia* dixerunt, et *ſceleratam*, quod per eam tercentum Fabii ad pugnam egreſsi, uno die ſunt interempti. Nunc S. *Sebaſtiani* porta nominatur. Per eam duo *Scipiones* de *Carthagine* & CAROLVS V. *Cæſar* de *Tuneto* & *Aphrica* exeuntes triumpharunt.

Septizonium. Thermæ *Caracallæ*. Porta *Capena*. Tercenti *Fabii* interfecti. Porta *S. Sebaſtiani*.

§. 68. Primo pene a porta miliari utrinque ad uiam *Appiam* moles ſepulchrorum uidentur, in quibus familiæ *Cetegorum* inſcriptiones ſunt repertæ.

Cetegorum ſepulchra.

§. 69. Superius aliquanto prope diuerſorium a regione cuiuſdam templi euerſi rotunda quædam turris, eaque ſolida uidetur, cui multæ ruinæ adiacent; in iis antiquiſsima tabula reperta, in qua *Scipionem* quendam *Cherilio* ſuo liberto locum dediſset ad numerum ollarum decem. Vnde credunt plurimi eius familiæ ſepulchra fuiſse ædificata ibi.

Scipiorum ſepulchra.

§. 70. Eo loco biuium apparet. dextrum iter non eſt ſequendum, quod ad uineas ducit. Sed ad ſiniſtram eſt per-

Digitized by Google

Sacellum *Domine quo uadis.* gendum ad *Sacellum* uicinum, quod in media uia ſitum eſt. idque uocant: *Domine quo uadis.* Quod Petro fugienti Chriſtus eo loco apparuerit.

Sepulchra *Lucullorum.* §. 71. Ruinæ altiſsimæ quæ altiori in Vineis loco ſunt utrinque ad Viam *Appiam* ſitæ illæ dicuntur eſſe ſepulchrum familiæ *Lucullorum.*

Fauni et *Syluani* templa. §. 72. Non procul inde ruinæ ſunt quorundam templorum, quæ fuerunt *Fauni* et *Siluani*, et epigrammatibus ibi uiuentis compertum eſt.

Vrnæ cum cineribus mortuorum. §. 73. Totaque ea uia utrinque plena eſt ſepulchris celeberrimis, in quibus urnæ ſuo diſpoſitæ ordine cum cineribus integræ adhuc conſpiciuntur.

Habitationes Chriſtianorum primæ. §. 74. Occurrit tandem aliud biuium, in cuius ſiniſtra parte *cauernæ* uigentes ſunt. *in quibus Chriſtiani primi habitauerunt* tempore *Calixti* et *Sebaſtiani*, in quibus locelli habitationum uidentur. et ſepulchrorum ordines, in quibus ſuos mortuos recondebant.

Iouis Dolicheni templum. §. 75. Superius in campis antiquum eſt *templum* quod *Ioui Dolicheno* ſacrum fuiſſe exiſtimant.

Apollinis. templum. §. 76. In altera biuii parte ad dextram, vbi aliud *Apollinis* templum eſt pene euerſum, relictis tamen fornicibus et primi ædificii parte integra.

S. Sebaſtiani templum. §. 77. In deſcenſu templum eſt S. *Sebaſtiani* admodum antiquum, in quo aſſerua-

natur ea columna cui alligatus eſt martyr dum ſagillis tranſfodiretur.

§. 78. Ibidem ſuper altari oſtenditur *menſura pedum Chriſti*. Eo quoque in templo innumeræ cauernæ et ſubterranei ſunt meatus in quibus interfecti ſunt centum et ſexaginta (ſepuaginta quatuor) millia martyrum tempore *Fabiani* et *Sebaſtiani*, vbi quoque fuerunt 40. Pontifices interfecti. Menſura pedum Chriſti. 160000, 174000, martyres.

§. 79. Adiacet huic antiquiſsimum *Martis gradiui templum* in cuius porticu legati hoſtium populi Romani audiebantur, cum illis urbem ingredi non liceret. Paulo inferius ruinæ ampliſsimæ uidentur ſtabulorum celerum equorum, quibus uicinæ ſunt aliæ ruinæ *Hippodromi caſtrenſis*, in quo quotidie prætorum milites et equites celeres ſeſe exercebant certaminibus et ludis equeſtribus. Hoc circo nullus integrior *Romae* extat. Nam omnes adhuc carceres cernuntur. arae, altaria, ſtationes, columnæ et *Madianis* obeliſcus, *Vaticano* eſt maior, qui undique literis *hierophonitis* inſculptus eſt. MARTIS *gradiui* templum. Ruinæ *Hippodromi. Caſtrenſis.*

§. 80. Extra hunc circum ad dextram apparent altiſsimæ moles quæ ſunt ſepulchrorum familiæ *Metellorum*, quæ erant ibidem frequentiſsimâ. *Metellorum* ſepulchra.

§. 81. Locus ille, qui inſtar oppidi exædificatus uidetur, uocatus eſt arx prætoria. in qua prætoriani milites habitabant Arx prætoria.

 bant

Digitized by Google

bant prope uicum (circum) caſtrenſem quem *Caracalla* ædificauit.

Capo di boui. §. 82. Turris autem ea integra rotundaque, quæ muros habet craſsitiei 40. pedum, in qua ſcriptum eſt *Ceciliæ &c. Cretici. F. Metellæ Craſsi*. Hodie uocatur *Capo di boui* propter centum capita boum, qui ſaxis ſunt optimo artificio inſculpta, cum faſculis et Patinis ſacrificiorum, creduntque aliqui iſtius *Cecilia* manibus fuiſse ſacrificium factum, centum boum quod *Hecatomben* uocarunt, et ideo ad magnificentiæ iſtius memoriam ea capita in circuitu fuiſse repoſita. Alii dicunt hoc tantum ornatus cauſsa factum fuiſse.

Cecilia.

Echo. §. 83. Ad egreſsum huius turris ECHO eſt, qua admirabilior nunquam audita eſt. Eam enim ſexies ſententiam diſtincte pronunciaſse audiui, poſt recitatam eandem ſententiam ab aliquo acutam uocem habentem.

Ex his quoque ordine luſtratis diei parum ſupererit, ideoque non incommodum fuerit repetendo ea omnia donum redire.

§. 84. *Tertia die* a ponte S. *Angeli* recta ueniendum per M. pontem *Iordanem*, totumque id ſpacium, præter palatia, parum admodum notatu dignum habet. Si quis tamen diligentior eſse uelit, poterit accuratius ſingulas ædes luſtrare. Nullæ enim

Digitized by Google

enim ſunt Nobilium ac priuatorum ædes, in quibus non incurras in aliquod egregium antiquitatis ueſtigium, cum quod ad antiquitates, tum picturas attinent. Si itaque uelis aliquantum diuertere ad *templum S. Saluatoris*, uidebis egregium uas balneis aptum, in platea ante templum. qualia uidentur ante *Farnearum* et S. *Martini (Marii)* palatium et S. *Petrum ad Vincula*, et alibi quæ propter ſaxi magnitudinem artis ac ſculpturæ admirationem iis locis, vt ab omnibus peregrinis & hoſpitibus conſpici poſsint, ſunt repoſita, propterea non abs re uidebitur, ea quoque cum diligentia intueri.

Templum *S. Saluatoris.*

§. 85. Tranſeundum tandem ad templum *Apollinaris* prope S. *Auguſtinum*, quod olim *Apollini* ſacrum fuit. Ibi ad ſiniſtram *Palatium* eſt *Cardinalis Chaloni*, ad dextram *Cardinalis Paceti* Hiſpani, cui iunctæ ſunt *Epiſcopi Ferratini* ædes, in quibus inſcriptiones egregiæ ſunt una cum militari *Galbæ* ſtatua, quæ in alta baſi eſt repoſita.

Templum *Apollinaris.*

Card. *Chaloni, Paceti*, et Epiſc. *Ferratini* ædes.

§. 86. Ex his ædibus ad dextram tendendum eſt, ad templum S. *Mariæ de anima*. Vbi *Hadrianus ſextus* Pontifex ſepultus eſt. Cui *pacis templum* iunctum eſt elegantiſsimum.

Templ. S. *Mariæ de Anima.*

Pacis templum.

§. 87. Inde prope *templum Thomæ* uenitur ad *Tyberionis* plateam. Vbi pri-

F. Lyſiæ ædes.

mum uidentur ædes *Franciſci Lyſiæ*, in quarum area inſcriptiones ſunt rariſsimæ. Statuæ *Floræ*, *Cereris*, *Veſtæ*, *Apollinis*, *Napearum* duarum, *Veneris* et aliorum deorum.

Paſquini ſtatua.

§. 88. Ex iis ædibus recta deſcendis ad locum, vbi *Paſquini* ſtatua repoſita eſt, ad quam quicquid ſcommatum iuuentus Romana exeogitat, epigrammatibus et ſchedulis affigit. Vicinum eſt illi ſtatuæ *Palatium Maximorum* in cuius parte prima ingens e marmore eſt ſtatua *Pirrhi* regis *Epirotharum*.

Palatium *Maximorum*.

§. 89. Inferiori loco relicta ad dextram *Sionenſi* domo ad ſiniſtram alterius plateæ partem *Palatium Cardinalis de la Valle* uidetur, quod portam marmoream antiquiſsimam habet. In area prima in circuitu multæ ſunt ſtatuæ. Superiori loco *Lupa* cum *Remo* et *Romulo* ex porphiro. Interius *Ganimedes* cum fulgure et aquila. *Venus*, *Hercules*, *Athys*, *Apollo*, *Mercurius*, *Diana* et *Bacchi* quatuor ſtatuæ, et belua quædam marmorea; quæ puerum tergo portat.

Palat. *Card de la Valle*.

§. 90. Aedes uicinæ, quæ *epiſcopi* ſunt *Vallenſis*, horologium eſt antiquiſsimum, in quo menſes et ſingularum menſium ſacrificia et opera ruſtica notata ſunt. *Sarcophagi* prima frons elegantiſsima tricliuium, hiſtoria *meleagri* et alia plurima.

Aedes *Epiſcop. Vallenſ.*

§. 91. *Cardinalis uallenſis* alias ædes ampliſsimas ædificare coeperat, his iun-

Aedes *Card. Vallenſ.*

ctas

ctas, in quibus præter inſcriptiones plurimas Græcas et Latinas, quæ prima domus fronte apparent, maxima quoque eſt ſtatuarum copia. *Prima* enim parte antequam domum aſcendas militares duæ ſunt et duæ ciuiles ſtatuæ, *Herculis*, *Veneris*, *Martis*, *Dianæ*. In ſuperiori parte ad ingreſsum *Marſias* ad pinum alligatus *Hercules* ſuffocans Leonem, *Neptunus*, *Lernæ* Lapideæ, quatuor Coloſsi, *Numidæ*, quorum tres ex porphiro, quartus eſt marmoreus, *Iunonis* e regione, Hermaphroditæ ægregiæ ſtatuæ, *Bacchi*, *Herculis*, *Antonoi*, *Apollinis*, *Mercurii* et aliorum plurimorum deorum. Quattuor inſignes matronales ſtatuæ, tabulæ ſacrificiorum &c. Adde quod in toto circuitu ſunt fontes ſarcophagorum, quæ ſculptæ ſunt figuris orgiorum, choribantum, muſarum, Nympharum, *Meleagri* et aliorum, et raptus *Sabinarum*, pugnæ *Amazonum*.

§. 92. Hinc cum ad domum ruſticorum tendis, vtrinque *Rippos* binos antiquiſsimos uidebis *Delphi*. Antequam tamen eo pergas, ad ſiniſtram poſt *Vallenſes* ædes, domum conſpicies in qua Elegantes ſtatuæ ſunt Iuuenis dormientis, *Apollinis Pythii* et *Vertumni*. Ruſticorum domus.

§. 93. Ante Ieſuitarum templum priusquam capitolium conſcendas, ad ſiniſtram domus eſt *Antonii Arterii*, in qua paſtor *Athis*, *Bacchus*, *Popæa* et egregiæ *Antonii Arterii* ædes.

inſcriptiones antiquæ uiſuntur. Ex his ædibus per eam, quæ ex oppoſito platea eſt, recta ad *Marangnlorum* turrim domus uidetur *Gentilis Delphini*, qua uix antiquis inſcriptionibus, copia numiſmatum aureorum, argenteorum et æneorum, alia *Roma* eſt celebrior. Interea tamen quæ illis notatu digna ſunt, ſtateres antiqui, Statua *Conopi Aegiptii*, uidetur tota hierogliphicis literis inſculpta.

Domus *Gentilis Delphini.*

CAPITOLIUM.

§. 94. Inde proxima uia ad *capitolium* eſt eundum, in cuius ſumma parte ſtatua ænea æqueſtris *M. Aurelii Antonii* erecta eſt. Ad latus ſiniſtrum domus templum eſt *Iouis Pheretrii* a *Romulo* primum dicata, nunc *ara coeli* uocatur.

Ara cœli.

Palatium Senatus.

§. 95. Ad dexteram Palatium eſt Senatus Romani ante cuius frontem primam ſub columnis diſpoſitæ ſunt egregiæ inſcriptiones, Caput *Commodi* Imperatois, æneum Coloſseum. In ingreſsu ad leuam menſuræ Græcæ et Romanæ, in area fragmenta coloſsæ cuiusdam ſtatuæ iacent. Sphynges egregiæ. Ad parietem forma *currus triumphalis M. Aurelii.* In ſuperioribus coenaculis picturæ inſignes Veteris Hiſtoriæ Romanæ uidentur eo loco, ubi *Leonis decimi* ſtatua ex alabaſtro eſt erecta, et vbi *Pauli tertii* (IV.) ſtatua 6000. Coronatorum (Ducatorum) a populo diſcuſsa et ignominioſe per omnes plateas deuoluta a pueris 18. Auguſti 1559. cum ipſe animam exhalaret.

Currus triumphalis.

Pauli tertii ſtatua.

E

E cuius regione ſtatua eſt *Herculis* ænea deaurata antiquiſsima, quæ in templo *Iouis ſtatoris* reperta eſt.

§. 96. In altero conclaui contiguo *Lupa* illa antiquiſsima, quæ in foro ſtabat tempore *Ciceronis* cum *Romo* et *Remulo* uidetur. Ex oppoſito alia eſt antiquiſsima et elegans ſtatua eaque ænea, Serui ſpinam e pede Leonis extrahentis. Lupa Cicero

§. 97. Poſtquam ex capitolino hoc palatio egreſsus es, porta quædam uidetur, ad quam per gradus aſcenditur, qua itur in *Capitolini* montis poſteriorem partem, vbi templum *Veionis Iouis* fulguratoris. *Iouis Opt. Max.* et *Iouis Capitolini* ſitum fuerat. Templum *Veionis.*

§. 98. *Iunonis* præterea Reginæ *Herculisque* delubrum, vbi uicina eſt *Tarpæia* rupes ex qua præcipitatus eſt *Manlius.* *Iunonis* & *Herculis* delubrum.

§. 99. In reditu ad capitolinam arcem, prope aliud palatium ſub gradibus ſunt, ſtatuæ fluuiorum *Nili, Tyberisque* et aliis baſibus repoſitæ ſunt.

§. 100. Ad ſiniſtram, ubi gradus aræ coeli ſunt, ſtatuæ duæ marmoreæ ad cæmiterii initium erectæ ſunt. prope quas ad templi parietem iacet obeliſcus ex Aegyptio marmore. Arcus triumphalis.

§. 101. Cum ex *Capitolio* in forum Romanum fit deſcenſus, offerunt ſeſe primo *arcus triumphalis Septimii Seueri*, ad cuius dextram vbi octo illæ uidentur marmoreæ columnæ ubi fuit *templum con-* Arcus triumphalis. templum *Concordiæ.*

Carceres. *concordiæ.* Ad læuam *carceres* Romani fuerunt, in quibus S. *Petrus* incluſus fuiſſe fertur.

§. 102. Adiacet his ingens *Marforii* ſtatua, humi proſtrata, quam alii *Iouis Panarii* fuiſſe, alii *Naris* fluuii, dicunt.

T. *Marcinella.* §. 103. *Templum* exiguum, quod huic uicinum eſt, *Martinellæ* dicatum, *Martis* aliquando fanum fuit.

Templum *Saturni.* §. 104. *Templum* autem illud ingens æneis portis, quod *Hadriano* dicatum eſt, fuit *Saturni*, cui Romanum ærarium adiacebat contiguum. Fornices illæ et columnæ cum arcubus elegantiſ. qui retro hoc templum ſunt et Largam hortorum planitiem complectuntur, ruinæ ſunt *fori Neruæ.* Aerarium Romanum. Atque illud ædificium grande quadratis fabricatum ſaxis *ærarium* fuiſſe *Romanum* credunt. Cum inde receditur ad forum Romanum, ad læuam tres columnæ occurrunt altiſsimæ quæ ſunt reliquiae portus *Liuiæ*, quae ab *Augusto Cæſare* erecta eſt a ſuo domo uſque ad forum Romanum.

Curia *hoſtilia.* §. 105. Vicinae antem ruinae ingentes dicuntur fuiſſe *curiæ hoſtiliæ.* Cui Domus *Iulii Cæſaris.* uicina domus fuit *Iulii Cæſaris* et *Liuiæ*, quas euerſas *Auguſtus* inſtaurauit, et ex utraque unum palatium conſtruxit.

Templum *Herculis.* T. *Iouis ſtatoris.* §. 106. Templum illud paruum rotundumque, quod ſub *Palatino* uidetur, a *Romulo Ioui Statori* dicatum eſt. Poſtea *Herculi* Sacratum. In eo enim ſtatua *Her-*

Digitized by Google

Herculis, quae in Capitolio eſt poſita cum fundamenta iacerentur, reperta eſt.

§. 107. In foro Romano rurſum cum peruentum fuerit ad ſiniſtram altiſsimae uidentur columnae. In quibus ſcriptum eſt. DIVO ANTONINO ET DIVÆ FAVSTINÆ EX S. C. &c. Haec ſunt ex porticu templi *Fauſtinæ*. Templum autem rotundum et geminum, quod *Coſmo* et *Domiano* poſtmodum dicatum eſt, fuit olim *Remi* et *Romuli*, quod eo quoque tempore duplex erat.

Remi & *Romuli* templum.

§. 108. Super hoc templo uidentur ingentes Ruinae iacentes, in quibus omnium maxima columna uno lapide conſtans, quae Romae nunc ſit, conſpicitur, eae ſunt *Templi pacis*.

Ruinæ *templi pacis.*

§. 109. Aliae autem non multo minores, quae maiorem partem hortorum S. *Mariæ Nouæ* occupant, ſunt templorum *Solis* et *Lunæ*. ac *Serapi Aegyptiaci*.

Ruinæ *templi Solis* & *lunæ.*

§. 110. Arcus, qui huic templo contiguus eſt, *Titi Veſpaſiani* eſt, qui illi deuictis Iudeis poſitus eſt, ut ex imaginibus in eo ſculptis facile agnoſcitur.

Arcus *Titi Veſpaſiani*

§. 111. Turris autem ea, quae illi eſt uicina, uocatur *Muſæum Vergilii* ex qua corbe ſuspenſus eſt a puella.

Vergilii Turris.

§. 112. Via ea quae prope aceruum (arcum) eſt, ducit in *palatinum* montem, in quo, quantae amplitudinis et magnificentiae illud Imperatorum palatium fuit, ruinae probe docent.

Ruinæ palatii imperatorum.

Amphitheatrum. §. 113. Hinc deſcendenti ex *arcu Titi* occurrit ſplendidiſsima illa Amphitheatri moles ex *Tyburtino* lapide eoque quadrato exaedificata.

Arcus *Conſtantini.* §. 114. *Arcus* ille qui ad dextram poſitus eſt, qua ad *Septizonium* itur, eſt *Conſtantini Magni.*

Palatia *Neronis.* §. 115. Super hoc arcu ad *Palatinum* uidentur altiſsimae ruinae *Palàtii Neronis* quod *Cælii* partem palatinique occupabat et prope amphitheatrum ad *quirinalem* extenditur.

T. *Fauni.* §. 116. Super *Cælio* monte templum uidetur rotundum, quod dicitur S. *Laurentii* rotundi, illud erat Templum *Fauni.*

Thermæ *Titi Veſpaſiani.* §. 117. Ad aliam amphitheatri partem laeuam, ſuper *quirinali*, ruinae ſunt *Thermarum Titi Veſpaſiani*, in quibus ingentia adhuc uidentur aedificia receptaculorum aquarum quae ad uſum thermarum pertinebant, quas hodie uocant *La ſette ſale*, eaeque ſunt adhuc plenae cruſtis, quae ex aqua ibi contenta contractae ſunt.

Antiquæ picturæ *Groteſcorum.* §. 118. In iiſdem thermis uidentur *picturæ antiquæ Groteſcorum*, ut uocant. Quarum uenuſtas ita adhuc apparet, ut uideantur eae picturae penitus nouae. Illae autem tantum Pontifices & Nobiles Romanos delectarunt, ut ad earum imitationem omnia pene Romana palatia iam depigni et exornari incipiant.

§. 119.

Digitized by Google

§. 119. Ex amphitheatro uia eſt, quae recta tendit ad S. *Ioannem Lateranenſem.* Sed antequam ad templum *Clementis* uentum fuerit, paruum ad uiam erectum eſt ſacellum, quod factum eſt ad memoriam *P P. Ioannis X* qui ibi peperit. Sacellum *Ioannis X.* qui ibi peperit.

§. 120. Hinc recta ſub Palatio et templo quatuor Coronatorum, vbi prima fuit ſedes Pontificum, uia extenſa eſt. Quod conſtructum eſt in ruinis Palatii *Conſtantini* ac prope *Xenodochium* illud ſplendidum *Lateranenſe* deuenitur ad *Baſilicam.* *Baſilica.*

§. 121. Primo autem ſeſe oſtendunt ſacra ſacella, ubi columna monſtratur, in qua gallus cantauit, & aliae duae in quibus affixa erant Vexilla cum Chriſtus crucifigeretur. Praeterea duae columnae cubiculi, Beatae *Mariae* &c. Sacra ſacella.

§. 122. Adiacet his aedificium ſplendidum, quod fulcitum eſt ingentibus octo columnis ex Porphyro, in quo fuit Baptizatus *Conſtantinus*, cum ibi in ſanguine puerorum lauare uellet, ad lepram depellendam. Baptiſterium *Conſtantini.*

§. 123. Ex hoc Baptiſterio tranſitur ad templum S. *Ioannis Lateranenſe*, in quo uidentur praeter caetera quatuor columnae ingentes aeneae, quas alii *Hieroſolyma* allatas, alii conflatas ex calcaribus mortuorum in bello contra *Cleopatram*, uolunt. Columnæ æneæ *Hieroſolymitanæ.*

§. 124. Ex templo conſcenſus eſt ad palatium ſuperius, et primo ad amplum illud

Tres portæ Palatii Pilati.

illud coenaculum *conſiſtorii* * *Rotæ*, in quo *tres portæ* ſunt *Palatii Pilati*, per quas Chriſtus eductus eſt poſt flagellationem ad crucem.

Sancta Sanctorum.

§. 125. Tandem per longum deambulacrum venitur ad Sacellum, quod *Sancta Sanctorum* dicitur, in quo aſſeruatur *arca promiſsionis*, *Virga Aaron*, *præputium et Vmbilicus Chriſti*. *de lacte et Capillis Mariæ* et alia innumera.

Columna in duas partes rupta.

§. 126. Prope hoc columna eſt, quae cum moriretur Chriſtus in duas partes eſt rupta, atque huius partes utrinque, ut ab omnibus intueri queant, ſunt erectae.

Cathedræ in quibus explorantur Papæ uirilia.

§. 127. Sunt hinc duae Cathedrae uicinae ex porphyro perforatae, in quibus ex conſuetudine reponuntur recenter initiati Pontifices. Ibique fit experimentum, num habeat teſticulos, qui mos coepit poſt *Ioannem Portugalenſem*, qui faemina ad Pontificatus aſcendit faſtigia, cum eum omnes uirum eſſe crederent.

Scalæ per quas Chriſtus ſanguinolentur eductus.

§. 128. Scalae illae marmoreae, per quas conſcendere niſi flexis genibus nemini licet, dicuntur ſcalae Sanctae *Palatii Pilati*, per quas Chriſtus ſanguinolentus eductus eſt. poſtquam a iudaeis uirgis eſſet caeſus. eae quoque ſanguinis guttas adhuc inſperſas retinent, quae ne conculcentur craticulis ferreis ſunt obtectae.

* *In quo ſolent haberi concilia generalia.*

Digitized by Google

tectæ. Inde ſub aquæductibus uenitur ad *templum S. Crucis* in *Hieruſalem* et ad templum S. *Helenæ*. Vbi fuit olim delubrum *Veneris*. Templum Crucis

§. 129. Prope hôc templum uidetur *amphitheatrum* aliquod ſemidirutum, quod uocatum eſt *Caſtrenſe*. Quod in eo milites tantum ſua certamina inſtituerent. Eſt autem coniunctum cum mænibus & extra muros eius loci *hippodromus* unus eſt in uineis. Similis illi qui ad *Viam Appiam* a *Caracalla* ædificatus eſt. Amphitheatrum caſtrenſe. *Hippodromus.*

Hæc quoque fere erunt, quæ *tertio die* uidiſse ſufficiat.

§. 130. A ponte *Aelio* recta prope ſaluatoris ædem deſcenditur ad turrim ſanguineam quæ uicina eſt *foro agonali* in quo *Alexandrinus* Circus fuit. Cum hoc Circo *Alexandri* ædes et thermæ fuerunt. Prope forum de *Madania*, uſque ad Gallorum templum, *Mapheorum* ædes & thermæ fuerunt *Adriani ſplendidiſsimæ*. Ab his uſque ad *Pantheon* extendebantur *Agrippinæ*. Forum *Agonale.* Thermæ *Adriani.*

§. 131. In *ædibus Mapheorum* præter egregias inſcriptiones Tricliuii eſt tabula elegantiſs. parieti graduum affixa. *Mapheorum* ædes.

§. 132. PANTHEON quod nunc *la rotunda* uocant, ab *Agrippa* ædificatum et a *Septimio* inſtauratum fuit tectum laminis argenteis & deauratis. Nunc a *Nicolao V.* Pontifice plumbo eſt coopertum Lacunaria altiſsima. Porticus, quæ fulcitur columnis undecim, eſt ænea ſimul vt PANTHEON

 tem-

templi porta. In templo ſepultus eſt *Raphael Sanctius* pictor *Vrbinas*. Retro *Panthei* templum *Mineruæ* culta eſt eo loco, quem adhuc *templum S. Mariæ Mineruæ* uocant.

Mineruæ templum.

Camilli arcus triumphalis.

§. 133. Hinc recta ad monaſterium *Theatinorum* cum itur, occurrit antiquiſsimus *Camilli arcus triumphalis*, quo *Romæ* nullus eſt antiquior.

Arcus *Domitii*.

§. 134. Inde ad plateam longiſsimam uenitur, quæ ad portam populi uſque tendit. In ea procul apparet coniunctus cum *Palatio Ferrarienſi* arcus complectens totam plateam, quem *Domitii* eſse aiunt.

obeliſcus ingens.

Prope Palatium *Carpenſe* ad dextram in cella uinaria oſtenditur obeliſcus ille ingens, qui propter ſuam grauitatem molem ac longitudinem nunquam erectus fuit. ſed ſemper in medio *Campi Martii* iacuiſse dicitur.

Palatium *M. Antonii*.

§. 135. Hinc redeundum ad Plateam S. Apoſtolorum, vbi eſt *Palatium M. Antonii* columnæ. Retro quod uidentur ſub *Quirinali* ruinæ ingentes *ædium Neronearum*, quæ in ſuis hortis ſtructæ fuerunt, in quibus habuit *Chriſtum auribus et pedibus aſininis*. Turris ea ſeu frons ædificii quædam quadrangularis dicitur eſse, unde ille *Romam incenſam* ſpectauit. Antequam eo tamen uenias a *Domitii* arcu in eadem Platea ad dextram, uidetur *columna Antonini*, opus admirandum, quum Ger-

Aedes *Neroniana*.

Antonini columna.

Digitized by Google

Germanos noſtros bombardis uiolaſse (mutilaſse) dicunt.

§. 136 Hinc ad templum et palatium *S. Marci* ueniendum, in cuius foro uas egregium ex Porphyro erectum eſt, ex *Diocletianis Thermis* eo deportatum. *S. Marci* templum.

§. 137. Huic loco uicina uidetur altera *columna in foro Traiano*, quæ gradus habet 188. totaque conſtat lapidibus 24. & unusquiſque lapis gradus habet octo. Hinc proxime ædificium illud amplum ærarii publici et fori *Neruæ* tranſcenditur ad *Turrim Comitum* quæ olim ad propugnaculum urbis fabricata eſt. Prope S. Saluatoris templum *ædes* fuerunt *Corneliorum* templa *Bacchi* et *Saturni*. Columna in foro *Traiano*. Turris Comitum. Corneliorum ædes.

§. 138 Turris altera altior dicitur eſse, ex ornamentis templi *Solis*, cuius ruinæ amplæ uidentur propter eiuſdem (prope eandem) turrim quam nunc *Mezzam* uocant.

§. 139 Antequam ad *Quirinalem* conſcenditur per longam illam plateam, quam *Saburam* uocant, uenitur ad templum *S. Petri ad Vincula*, quod in exquiliis eſt, in quo Cathenæ Petri aſſeruantur. T. *S. Petri* ad uincula

§. 140. Inde ad *templum Praxidis* iter patet, in quo *Puteus* eſt *Sanguinis martyrum* qui ſub *arcu Galieni* occiſi ſunt. Eſt et in eodem templo *columna, cui eſt alligatus Chriſtus dum flagellaretur*. Templum *Praxidis*. Columna cui alligatur Chriſtus flagellandus.

 §. 141.

Arcus *Galieni.* §. 141. *Arcus*, qui ſuperior eſt, dicitur eſſe *Galieni* imperatoris, cui appenſæ ſunt claues *Tyburtinorum* a *Calixto* pontifice cum rebelles fuiſſent.

Trophea *Marii.* §. 142. Ex eo arcu uidentur *trophea Marii*, quæ de *Cimbris* poſuit in aquæductus receptaculo.

Bacchi templum §. 143. Per eam uiam itur ad portam S. *Agnetis* extra quam *templum* eſt *Bacchi*, in quo ingens ex porphyro eſt monumentum, quod *Baccho* attribuunt.

T. *S. Antonii,* §. 144. Præſtat tamen ex arcu *Galieni*, quem S. *Viti* uocant, conſcendere ad *templum S. Antonii*, quod eſt ſitum eo loco, ubi inſigne fuit *Dianæ* delubrum.

T. S. *Mariæ Maioris.* §. 145. *Templum S. Mariæ Maioris*, quod columnis fulcitur Ionicis, fuit olim *Iſidis*, vbi ſacellum eſt S. *Lucæ* per collis deſcenſum. Eo loco fuit *Iunonis lucus*.

Lucus *Iunonis.*

Balnea *Nouitianorum.* §. 146. Ex eo templo qua itur ad thermas *Diocletiani* in Vineis uidentur ruinæ plurimæ et Cellulæ ſubterraneæ *balneorum Olympicorum et Nouitianorum.*

Sepulchrum *Hieronymi.* §. 147. In templo *S. Mariæ Maioris* eſt *ſepulchrum Hieronymi* et in Sacello huic uicino latet *præſepe*, in quo iacuit *Chriſtus* infantulus.

Horti *Bellaiani.* §. 148. Aedificium illud Vaſtum ſuper *Quirinali* eſt *thermarum Diocletiani* quibus nullæ integriores reſtant. In harum thermarum parte *Bellaiani* ſunt *horti*, qui præter cætera ornamenta ſtatuas habent *Antinoi*, *Iouis*, *Bacchi*, *Bellonæ*, *Mineruæ*,

neruæ, duas *Vertumni* et *Orphei*. E regione templum eſt antiquiſsimum *Suſannæ* dicatum. quod fuit *Quirini*. Nam in eo T. *Quirini.* loco apparuit de cælo deſcendens (Romulus. Proculo Iulio)

§. 149. Alii *horti* huic templum coniuncti, qui tantum ſæpibus cincti ſunt, a Horti *Carpenſis.* *Carpenſi Cardinale* ſunt extructi, in quibus numeroſa copia ſtatuarum et inſcriptionum antiquarum.

§. 150. In eodem ornatiſsimus fons eſt ex *Amienis* lapidibus conſtructus ſub *Quirinali* non procul ab ingreſsu horum hortorum Carpenſium *domus* eſt *Buphalorum* ornatiſsima, quæ exiguum habet Domus *Buphalorum.* hortum. Sed præter cæteros ornatiſsimum propter fontes et ſtatuas quæ paſsim in eo erectæ ſunt. Vt ſunt *Cerberus triceps*, *Tigris*.

§. 151. Vicinos *Carpenſibus* hortos Horti *Ferrarienſis Card.* *Ferrarienſis Cardinalis* poſuit celeberrimus. Tota *Roma* propter Plantarum et ædificium hortularium inuſitatum, elegantiſs. certe. In iis ſtatua *Iſidis Aegyptiæ*, *Veneris*, *Antinoi*, *Euterpe* duarum *Napæarum*, *Cæreris* & aliarum Dearum.

§. 152. E regione ſuper *Quirinali* Coloſsæ *Praxitelis.* Coloſsæ ſtatuæ ſunt equorum *Fydiæ* et *Praxitelis*, quas *Tyridates* Rex *Armeniorum Romam* attulit tempore *Neronis*.

§. 153. Ex dextra partæ Ruinæ ſunt Oratoria *Neronis.* Oratorii *Neronis*, quod cum ſuis hortis coniunctum eſt, et extenditur uſque ad

 in-

inferiorem partem *Qirinalis* ad *Columnarum ædes*.

Balnea *Pauli Aemilii*. §. 154. In hoc monte locus eſt, hortis pene contectus, quem uocant *Bagnanepolim*, in quibus balnea *Pauli Aemilii* fuerunt. Non procul ab Oratorio *Neronis* Thermarum *Conſtantini* ruinæ uidentur ampliſsimæ. quibus iunctum fuit *Cæreris* templum quod ex parte adhuc extare uidetur.

Ruinæ *Cæreris* templi.

Senatulum matronarum. §. 155. In montis deſcenſu ad ſiniſtram locus eſt, ubi *Senatulum matronarum* fuit, in quo negotia de mulieribus tractabantur.

Circus *Floralium*. §. 156. Sub monte hoc recta prope *Ferrarieneſes* hortos uidentur cellulæ plurimæ, in quibus meretrices tempore *Floralium* habitabant. Totus enim locus ſub monte hortis & Vineis complantatus fuit. Erat autem *Circus floralium*, in quo impudici ludi celebrabantur.

Hort. Nobilium Romanorum. §. 157. Inde uerſus (T. S.) Suſannam uia eſt quæ attingit collem hortulorum, in quibus Romani nobiles hortos habuerunt frequentiſsimos.

Horti *Salluſtiani*. §. 158. Prope hoc templum Suſannæ *Salluſtius* habuit ſuos *hortos* ampliſs. et palatium ſimul, qui horti a *Pintiana* porta ad *Salarium* extendebantur.

Campus Sceleratus. §. 159. Interuallum autem inter domum et hortos *Salluſtii* vocabatur *Campus ſceleratus*, vbi corruptæ *Veſtales* uiuæ defodiebantur.

§. 160.

Digitized by Google

§. 160. Hinc per collem qui ad S. Trinitatem ducit ueniendum, in quo *Appie* et *Salutis* et *Lunæ* templa fuiſse exiſtimantur. Ac totus alter collis, qui a Trinitate ad *S. Mariam* populi porrigitur, fuit tectus Luto ſacrato Manibus *Auguſti*, ſub quo colle Circum habuit *Auguſtus* qui complexus eſt (collem) planiciem iſtam ædificiis et hortis tectam, quae uſque ad plateam populi eſt. *Templum Salutis.*

§. 161. Habuit quoque eo in loco *Auguſtus* Mauſoleum ſuum coniunctum cum ſuo circo, cuius ruinae amplisſimae uidentur in hortis prope S. *Rochum*, in quo fuerunt obeliſci duo, quorum alter in media platea ſtratus eſt, alter in horto terra ſemitectus uidetur. Mauſoleum *Auguſti.*

§. 162. Extra hanc portam *Iulius III. PP.* uineam aedificauit toto orbe celebrandum, in cuius palatio anteriori fons eſt artificio Architecturae et ſimulachris antiquis admiratione dignus. In eo cum innumerae ſint ſtatuae celebrandae. Tamen ſunt *Veſtes*, *Hebes*, *Veneris*, *Antinoi*, *Palladis*, *Tragædiæ*, *Comædiæ*, *Bacchi*, *Naiadum*, *Tethydis*, *Mercurii*, *Napeæ* dormientis, *Faunorum* et *Fluuiorum* potiſs. illuſtres. Maxime primus palatii ingreſsus quatuor habet Senatores Romanos area coniuncta *Herculem*, *Venerem* cum morte et aliorum ſtatuas continet ſtupendas propter artificium et antiquitatem. Vinea *Iulii III. P.P.*

Græcorum quorundam imagines.

§. 163. Aliud eſt palatium in monte cuius horti ornatiſsimi ſunt Termini Graecis antiquiſsimis faciebus inſigniti, ut ſunt *Themiſtoclis*, *Thucididis*, *Solonis*, *Socratis*, *Iſocratis* &c. Sunt praeterea copioſae inſcriptiones in parietibus compactae eo loco ubi *Suria*, quam *Aegyptii* pro natura coluerunt erecta eſt, ex cuius oppoſito *Apii* repoſitus uidetur.

Porta Populi.

§. 164. Porta ea, quam Populi uocant, dicitur *Flumentana* a fluuio, uel *Flaminia* a uia *Flaminia* quæ per eam ſeſe extendit, a *Flaminio* conſule lapidibus ſtrata.

Atque haec pene ſunt quae ROMÆ etiamnum *clariora* conſpiciuntur ac praecipua vt ad quae uidenda omnibus pariter acceſsus patet.

26. Octobris
Anno
M D LIX.
Sede Vacante.

NEAPOLITANVM
ODEPORICVM.

§. 1.

ROMÆ *Neapolim* proficiſcentibus oppida apparent celeberrima non tam loci fertilitate quam antiquitate clara.

Marina.

§. 2. Primo *Marinam* deuenjendum oppidum in monte ſitum diſtans a *Roma* mili-

Digitized by Google

miliaribus 12. Inde per ſyluam latrocini-
is infeſtam *Velitrum* eſt attingendum a *Velitrum.*
Marina ſpatio 8 miliarium diſtans.

§. 3. *Sermoneta* 15. hinc relicto *Cir-* *Sermoneta.*
ceo promontorio ad dextram *Pypernum* eſt
conſcendendum miliaribus 12. *Circenus.*

§. 4. *Terrazina* 12. limites regni *Terrazena.*
Neapolitani *Fundi* ex quibus nul-
lum oppidum in *terra di laboro* Arantiis et *Fundi.*
citris punicisque malis eſt abundantius.

§. 5. *Itrum* 4. *Mola* 12. *Traiectum* *Itrum.*
usque. *Mola.*

§. 6. Hinc *Arilano* fluuio traiecto *la* *Arilanus.*
Rocha di monte dragon occurrit a *Traiecta* di- *Rocha di*
ſtans mill. 10. *Monte Dragon.*

§. 7. Prope *traiectam* uiſuntur ruinæ *Sidonia.*
ingentes oppidi *Sidoniorum* in quibus mo- Mauſoleum
les *Mauſolei Furii Camilli* oſtenditur. *Camilli*

§. 8. Tum *Sagona* et *Vulturno* fluuiis *Sagona Fl.*
traiectis ad *Amneam Patriam* appellendum *Vulturnus.*
diſtat a *Rocha* miliarib. 15.

§. 9. Hinc ad lacum *Vigulæ* (Ligulæ)
et Ruinas oppidi quarti uenitur NEAPO-
LIM, quæ milliarib. diſtat a *Patria* (flumi-
ne) 15.

§. 10. Occurrit poſtea mons longiſsi- La Grotta.
mus curribus et equis peruius, quo trans-
greſso ad dextram ſuper monte *ſepulchrum* *Virgilii*
eſt *Virgilii* antiquiſsimum. ſepulchrum.

§. 11. Aliud monaſterium quod ad
dextram (ad Litus eſt ſitum) inter rupes,
uocatur *Marguillano*, in eo uidetur *Actii* *Marguillano.*

Digitized by Google

ſepulchrum *Sinceri*, ex alabaſtro, quem *Sanazarum* uocant.

§. 12. Pars ea ſuburbiorum, quæ circa littus extenditur, ad urbem uſque *Chai* uocatur, in qua *horti* ſunt amoeniſsimi *di don Guaruena de Tolleto* cum fontibus plurimis, in iis *caſtra aquarum* uidentur elegantiſsima, in quibus aqua e mari attrahi ad nutriendos piſces poteſt. Similia ſunt hæc quodammodo illis ædificiis Romanis in thermis *Titi Veſpaſiani*, que *le Sette Sale* uocantur.

Chai

Caſtra aquarum

§. 13. In iiſdem ſuburbiis ſunt alii *horti di don dieto di mendoza*, præfecti caſtelli noui. Vrbis portam ingreſsis occurrit palatium Principis de *Stibiano*, qui ex *Carapharum* eſt familia, cui *horti* ſunt omni arborum genere ornatiſsimi.

Horti *di don dieto di mendoza.*
H. Principis de Stibiano.

§. 14. Inde uidetur arx illa, quam *caſtel naoue* uocant, munitiſsima, quæ pene tota in mari extenditur.

Caſtell nuovo.

§. 15. Super monte altiſsima huic arci appoſito extructa eſt arx alia *S. Thermi*, quæ pene tota in rupe eſt conſtructa, exciſis ad ædificia camerata lapidibus, in qua ſubterranei loci oſtenduntur, commeatusque et propugnacula latentia, quæ *le porte matte* dicuntur, quæ homines ad ſtuporem adducere poſsunt.

Caſtell S. *Thermi.*

§. 16. Huic arci uicinum eſt monaſterium S. *Martini*, ubi agunt *Carthuſiani*, ornatiſsimum, propter loci ſitum et ædificia hortoſque, qui in eo extructi ſunt.

Monaſt. S. *Martini*.

§. 17.

§. 17. Quod ad palatia attinet, tanto ſplendore et ita affabre ſunt ædificata, ut difficillimum ſit totam eorum ſeriem explicare.

§. 18. Sunt et templa ſepulchris doctiſsimorum uirorum illuſtria et *Montis olineti*, *Bertrandi*, *Alexandri de Alexandrinis*, aliique ibi plurimi tumulati ſunt. Mons *oliueti.*

§. 19. Prætetea templum epiſcopale, quod *il domo* uocant, prope quod *ſacellum patauorum.* Il domo. Extra urbem qua itur, *Beneuentum* eſt Xenodochium S. *Ianuarii*, Grotta de S. *Ianuario.* ubi mons totus excauatus eſt ad uſum ſepulchrorum, in quo mortuorum corpora uidentur ad numerum quinque uel ſex milium cum ſuis ueſtimentis. Plurimi Heluetii.

§. 20. Extra capuanam portam palatium eſt architecturæ artificio celebratiſsimum, in quo horti ſunt maxime amoeni, in eoque uidetur *Scaturigo omnium fontium*, qui in urbe fluunt copioſiſsimi. Il peggu imperiale.

§. 21. Secundum latus (littus) aliud Palatium nobiliſsimum, quod *Pietra Malata* uocant, ab urbe quinque miliaribus. *Pietramalata.* Sed exiguo temporis ſpatio ſcapha illud traiicitur.

§. 22. Ex eo ſpacio (palatio) uidetur mons *Veſuuius*, quem *monte di ſomna* uocant, in quo *Plinius* interiit. Mons *Veſuuius* *Plinii* tumulus. Cum enim ante *Plinii* tempora in eo ortum eſset tantum incendium, vt ex fumo et cineribus Solis lumen toti regioni per biduum

duum obſcuratum eſset, ac mare mediterraneum cineribus obtegeretur. Tophique et lapides ex eo in *Aegyptum* uſque eiacularentur, *Plinius* cauſsam phyſicam eius (rei) vt indagare conaretur (montem) aſcendiſse et cum cineribus ſimul abſorptus nec poſtea uiſus fuiſse dicitur.

Proſyta inſula. §. 23. Per eiusdem (eundem) maris ſinum nauigio quis poteſt in inſulam *Praſytam* uenire, in qua ſtructa eſt arx muniti ſſima, ad hoſtium ac pyratarum impetum arcendum, quæ nunc *Hiſpanorum* cuſtodiæ demandata eſt.

Pozzole. §. 24. Ex ea parua diſtantia *puteolos* uſque oppidum antiquiſsimum (ad littus ſitum) peruenitur. Notandum tamen eſt de *Proſytha*, *Lucullum* eum montem, ut illi facilior eſset aditus *Neapoli Baias* (quas præter cæteras urbes propter loci amoenitatem libentiſſime incoluiſse fertur) ex maxima parte excauaſse.

Portus *Baianus.* §. 25. Inter *puteolos* et *Baias* ſinus eſt maris ampliſsimus ad portum, in quo ante triennium cum *inſula Capri* Turcarum quinquaginte (Quingente) triremes in inſidiis latuerunt.

Ponte *di Caligula.* §. 26. Huic ſinui adiacent *Baianæ* ruinæ ingentes, quæ olim jungebantur ponti ampliſsimo ac longiſsimo, cuius ruinæ adhuc in medio mari conſpici poſsunt, is-

isque ſtructus eſt ad eum uſum a *Caligula*, ut recta *Puteolis Boias* eſset aditus.

§. 27. Ad principium ruinarum *Boianarum Balneæ* ſunt in rupe naturales et monſtroſæ, quæ calidiſsima aqua feruent et ad plurimos morbos conducunt. Balnea Baiana.

§. 28. In eodem loco cauerna eſt ſeu meatus arctiſsimus ingenti calore æſtuans, in quem ſine periculo cum facibus ingredi non licet. Sed capite ad terram depreſso, exutisque ueſtimentis. In huius antri receſsu longiori dicitur eſse equus æneus. Sed quia periculo non uacat propter æſtum eo deſcendere a paucis cernitur; nec deſunt qui affirmant, tria corpora mortuorum ibi iacere, eorum uidelicet, qui loci uidendi cauſsa eo deſcenderant. cauerna nociua.

§. 29. Huic antro in deſcenſu coniunctum eſt *Balneum nauis*, cui contiguum eſt, quod *Saluiati* dicunt. Balneum nauis.

§. 30. In ruinis *Baiuis* templum *Veneris* rotundum, idque integrum conſpicitur, quod pene terra contectum eſt, licet tamen id per parietem ruptum deſcendere. Templum *Cereris*.

§. 31. Palatii illius ingentes ruinæ, quæ extare inter cæteras uidentur, dicuntur fuiſse domus *Luculli*, quod ſplendidiſsimo ædificio marmoreo ornauerat. Palatium *Luculli*.

§. 32. Remotius aliquanto inter ſentes et agros ſub monte uenitur ad fornicatas habitationes ampliſsimas, quæ dicuntur Locus Tribunalis.

cuntur

euntur eſse loci tribunalis et exercendæ iuſtitiæ.

Caſtellum *di Baca*

§. 33. Haud procul hinc in rupis præcipitio imminente mari uidetur arx noua munitiſsima, quæ ante paucos annos ædificata eſt, vt tractus ille inſidiis pyratarum (qui eo frequentes ſe recipere conſueuerunt) liberaretur.

Mare mortuum.

§. 34 Ex ea arce deſcenditur ſecundum littus ad *mare mortuum*, ita uocatum, quod nullo uento aut tempeſtatibus commoueatur et agitetur.

Monte *Miſeno*.

§. 35. Extra quod (nam equis per certa loca uadoſa traiicere licet) *Miſenus* mons uidetur, qui nomen a *Miſeno*, *Aeneæ* tybicine accepit; In eo fornicatæ ſunt eæque altiſsimæ cellæ, quaſi thermarum *Diocletiani* Romæ, quæ in ipſo monte excauato uiſuntur, atque hæ uocantur *la piſcina mirabile*; in ea ſunt columnæ 71.

la piſcina mi:.bile.

Grotta *Dragona*.

§. 36. In eiusdem montis parte altera ædificia ſunt Subterranea admiranda, quæ uocantur *la grotta Dragonaria*, exiſtimanturque ea eſse cellæ uinariæ Palatii *Neronis*, quod in eo monte ædificatum fuit. Alii dicunt eſse receptaculum aquarum dulcium.

Sepulchrum *Boiariorum*.

§. 37. Hinc ad *Boias* egreſso occurrit locus in longum extenſus inter arbores, qui *mercatus Boiarum* dictus eſt, nominantque ædificiola illa, quæ utrinque apparent, cellulas mercatorum refertas officinis. Sed falſum id eſse, urnæ oſtendunt,

Digitized by Google

dunt, quia ubique in cellulis illis diſpoſitæ ſunt urnæ, quæ documento ſunt, illic fuiſse *ſepulchra Boiariorum.* Sunt et aquæ dulcis receptacula ſubterranea, quae *centum camerellæ* uocantur. Ab aliis *labyrinthus* dicitur, quod ingredientibus illa loca rurſus difficillimum ſit egredi propter anfractus et aedificiorum ambages multiplices. le cente camerellæ.

§. 38. Inde per uallem amplam agris refertiſsimam deuenitur ad Auernum lacum, quem *Acheruſam* alii uocarunt, et hunc lacum inferos uſque contingere propter ſui altitudinem et profunditatem credunt. Eſt enim utrinque montibus clauſus, qui olim arboribus denſis conſiti erant, tenebroſumque locum et noxium propter aëris contagium reddebant. Nam quotquot aues lacu ingreſsae erant, aut ſuperuolarent ſaltem, ſtatim concidebant mortuae, hinc nomen loco ortum. Huius lacus profunditas noſtro tempore multis in locis non inuenitur, a quibuſdam tamen fundum 362. ulnis ſuperficie ſuperiori diſtare compertum eſt. Auernus. ἄορνος.

§. 39. Ad dextram per uineas ſemita quaedam ducit ad ſpeluncam artificioſiſsimam quam incoluiſse dicitur *Sybilla Cumana.* In eo enim uidetur camera quadrata nude uermiculata opere inſtructiſsima in qua habitauit. Cui loco balnea in qua (quibus) lauit, iuncta ſunt. Aliquando remotius uidentur *Cumarum* Antrum Sybillæ Cumanæ. Cumæ.

marum ruinae, in quibus nihil integri conſpicitur.

§. 40. Ex his recta *puteolos* uerſus reditus patet, per eam uiam ubi occurrit ad laeuam altiſsimus mons, quem *monte nuouo* uocant. Qui ante aliquot annos a terrae motu ad eam magnitudinem excreuit in mari, cuius pars ſuperior magno hiatu patet, atque ubi mons erectus eſt illuc mare extendebatur.

Monte nuouo.

§. 41. In reditu *Puteolis* ad dextram relictis tranſcendendum ad Palatium *di don Guerſia de Toleto* in quo amoeniſsimi ſunt horti cum frondis (fontibus) uiſu dignis.

Horti *di don Guerſia.*

§. 42. Prope hortos, paulo a uia recedentibus, uidetur exiguum foramen, per quod deſcenditur in alia ſubterranea aedificia, quae et *labyrinthum* uocant, quod non multo diſsimilis ſit locus illi, quem prius diximus appellari *le cente Camerellæ.*

Labyrinthus.

§. 43. In aſcenſu ad leuam amphitheatrum uidetur pene integrum excoctis lapidibus conſtructum, quo *Vergilii* nomen accepit, cum ab eo dicatur erectum.

Amplum theatrum *Virgilii.*

§. 44. Inde ad montem uenitur ſulphurei meatus aeſtuantes uidentur, ex quibus exhalat copia ſulphuris & flammae.

La ſulphurata.

§. 45. In eodem monte ſunt *duo lacus* exigui uicini, *diuerſi* tamen *coloris*, alter nigri, alter flaui. In *flauo* dicitur, quod ſi diligenter incluſa oua paria linteo colligentur et in eum immergantur. Sed utrum

ſolum natale ſulphuris et

utrum hoc uerum ſit experientia comperiri non potuimus. Colligitur in eo monte non modo ſulphur, ſed et aluminis magna copia, quod in fornacibus excoquitur. aluminis.

§. 46. Ex eo monte deueniendum in Vallem (Villam) *Agnano* dictam, prope quam *mons* eſt *ſerpentarius* in quo exiguum eſt antrum, uix 12. hominum capax. in quod, ſi quod animal ingrediatur, ſubito ac pene unico temporis momento extinguitur. Extractum tandem ſi in lacum adiacentem immergatur uitam recipit. Huius experimentum feciſse *Petrus Toletanus* de duobus noxiis ſeruis dicitur, ut audiret a reminiſcentibus, quis illius mortis ſit effectus. ſed neuter uitam recepit. In canibus hoc quotidie et aliis animantibus cernere licet. Exiſtimant alii in eo monte copioſas eſse metallorum uenas et maxime argenti uiui, ex quibus uapores exhalant ſubtiles ac uenenati, qui ſua natura calorem naturalem extinguunt, aquam uero adiacentis lacus non ſua uirtute propria, ſed communi cum cæteris aquæ frigitate, operari. Agnano. mons ſerpentarius.

§. 47. Atque hæc quæ uidenda ſunt non habeo compertum præter urbanas ædes et Palatia cum ſuis hortis, quæ quia in urbe ſunt unicuique obuia.

Neapoli habentur

Roſæ in Septembri,	Cerasa in principio Aprilis,
Pira in principio Maii,	Fruga in medio Aprilis,
Cariophyli in medio Aprilis,	Melones in principio *Maii*,
	Vulgaris *Neapoli* moneta.

Finis.

NVM. III.

REGIA PRIVILEGIA,

quæ a *Regibus* vtriusque *Siciliæ* Illuſtri ac Perantiquæ *Familiæ* DE ACETO conceſſa fuere.

Nec non etiam uniuerſa memorabilia de eadem ſamilia adnotantur.

Leon. BIASINI, *primus* SICILIÆ *Notarius*, fidem facit priuilegio fundationis Abbatiæ SS. Pet. & Paul. factæ a ROGERIO, *Com. Sic.*

Ego Leonardus Biasini Aulæ Regiæ Porterius, Cancellariæ huius Siciliæ Regni Primus Notarius fidem facio qualiter in libro nominato Prelatiarum Regni in dicta Regia Cancellaria conſeruato in Priuilegio Fundationis Abbatiæ Sanctorum Petri et Pauli de Itala *a Rogerio Comite Siciliæ* facto in folio 372. inuenitur ROBERTVS DE ACETO IPSIVS ROGERII COMITIS GENER, ut ipſe Comes per ſequentia uerba teſtatur. *Quod ad maiorem cautelam & roboris firmitatem cum deliberato meo conſilio, & uoluntate ſigillaui & tibi Geraſmo uenerabili Abbati predicto confirmaui de menſe & Indictione præmiſsis ab initio mundi ſex milleſimo ſexcenteſimo primo, & ſignatum fuit de meo mandato a* ROBERTO DE ACITO GENERO MEO, & *Antonio de la Menſa meo Notario* ROGERIVS COMES CALABRIÆ & SICILIÆ. &c.

VI-

Vlterius in Priuilegio *Tancredi filii Comitis Guilelmi* concesso *Syracusanæ Eccleſiæ* Anno 1104. fol. 95. inuenitur subscriptus GVARINVS DE ACETO CANCELLARIVS & alii quam plures, & in alio priuilegio *Regis Rogerii* concesso *Pactensi & Liparensi Ecclesiæ* anno 1134. fol. 156. apparet priuilegium Datum Panormi per manus GVARINI DE ACETO CANCELLARII *Tertio Calendas Maii anno Regni noſtri* IIII. ut per dicta priuilegia apparet ad quæ me refero unde facta eſt presens fides. hodie die XI. Nouembris Xe Indictionis 1642.

Item Priuilegio *Tancredi* conceſſo *Siracuſana*

ut & *Pactenſi* Ecclef.

Leonardus Biasini primus
Notarius ut ſupra.

* * *

SACRÆ REGIÆ MAIESTATI

Baiulus & Iudices & Iurati Felicis Vrbis Panormi Fideles sui manuum oscula & debitæ fidelitatis obſequia de Sacra Regia Maiestate uestra pridie nobis directas in mandatis recepimus sub paruo sigillo uestro secreto reuerentia debita Sacras Regias Literas in hac forma.

FRIDERICVS DEI GRATIA REX &c.

NObilibus & prudentibus uiris Vniuerſis dominis Officialibus Regiis preſen-

FRIDERICVS Rex.

ſentibus & futuris per Siciliam conſtitutis nec non Baiulo & Iudicibus & Iuratis & perſonis aliis Ciuitatis Panormi fidelibus ſuam gratiam & bonam uoluntatem.

Cum inter alios ſtrenuos milites in Siciliam ad noſtram defenſionem transfretauerit NOBILIS GUILELMUS DE ACETO MILES DE FLORENTIA *ex Caſtellanis ſeu Dominis Caſtelli de Aceto in Tuſcia* noſtro nuper Culmini in Curia noſtra præſens expoſuit ac noſtræ Celſitudini patentes literas oſtendit per quas ſupplicauit eum ex ROBERTO DE ACETO *Rogerii Comitis recolendæ memoriæ Genero ex* & GVARINO *eius filio olim magno Siciliæ Cancellario* tanquam oriundum in Ciuem & incolam Regni noſtri aggregari debere. Nos igitur ſi ex Regiæ dignitatis debito angimur cunctorum fidelium obſequia æquæ dignis præmiis compenſare multo fortius tenemur illos extollere quos ex antiquo & perilluſtri ſtipite natura produxit ac nobilitas ſanguinis per grandia ſatis & notabilia ſeruitia gratos & acceptos reddit Præſentis Priuilegii ſerie eidem GUILELMO ex utroque parente de nobili genere procreato noſtri Regni incolatum tanquam ex ſupra dictis ut nobis conſtat nobilibus ROBERTO & GUARINO Militibus deſcendenti Regia liberalitate concedimus inſuper uolentes eumdem GUILELMUM omnibus immunitatibus & gratiis proſequi cum conſideratione omnium premiſſorum & deuotionis ſinceræ quam idem GVIL-

Guillelmo de Aceto

per *Priuilegium* concedit *Siciliæ* incolatum.

cum omnibus immunitatibus & honoribus.

Guilelmus erga Maieſtatem noſtram geſſit & gerit maxime quia in iſtis calamitoſis temporibus, & Regni reuolutionibus contra Maieſtatis noſtræ rebelles ſtrenue pugnauit; & pro noſtri nominis exaltatione pericula, labores, & damna minime formidauit; ſed ſemper culmini noſtro proximus, præſertim dum magna urgebamur neceſsitate perſonam noſtram a gladiis proditorum generoſe, ac fideliter defendit: propter tam ardua, et notabilia ſeruitia eidem Guilelmo militi ex ſpeciali gratia Ciuilitatem noſtræ felicis Vrbis Panormi concedimus. Mandantes propterea Iuſtitiario, Iuratis, & perſonis aliis noſtræ Felicis Vrbis ut eumdem Guilelmum tanquam conciuem accipiant & tractent ac omnibus priuilegiis, gratiis, immunitatibus, honoribus, gaudeat quibus ciues ex conceſsionibus noſtris, uel illuſtrium predeceſſorum noſtrorum Regum bonæ memoriæ frui & gaudere ſoliti ſunt, ac etiam ad munera publica & cætera eiusdem Ciuitatis officia tanquam unus ex nobilibus ciuibus admittatur. Ad abundantiorem quoque gratiam eumdem nobilem militem & familiarem noſtrum ab omni iure collecte Regiæ ac etiam ab omni uexatione & moleſtia qualibet angariarum & perangariarum & a dohanæ dricturis noſtræ Curiæ debitis ita ut nihil doanerii de rebus ſuis inquirere debeant illum ſuosque heredes per totum regnum noſtrum Siciliæ liberos

concer- nentibus munera publica,

collectas Regias, *angarias & perangarias, dohanæ dricturas* &c. pro ſe ſuisque heredibus.

beros & exemptos per excellentiam noſtram declaramus inſuper ut extra Siciliam a portu noſtræ Felicis Vrbis ſalmas centum frumenti extrahere poſsit libere a iuribus exiturarum dum uixerit libenter concedimus. Datum Nothi VIII. Junii XIe Indictionis Milleſimo tricentimo duodecimo.

Ad quarum ſacrarum Regiarum litterarum executionem cupientes tam debite quam deuote procedere receptis ipsis Regium priuilegium in noſtris actis conſeruari mandauimus ac ſupra dictum nobilem militem in noſtrum ciuem acceptauimus Scriptum in Vrbe Felici Panormi.

Ex lib. actorum Xe & XIe 1311, 12. fol. 42. conſeruato in officio Illuſtrisſimi Senatus huius felicis vrbis Panormi extracta eſt preſens copia hodie die 15. 9bris Xe Indictionis 1642. Coll. fact.

Chacon M. N.

Micheli di Amico

* * *

Ad Iacobum de ACETO,

Magnifico Domino nob. uiro DOMINO IACOBO DE ACETO GUILELMI *militis filio Domini Regis Cōnſiliario & familiari ac regio Iuſtitiario Vallis Demane noſtro conciui Meſſanæ pro regio ſervitio moranti.*

Vrbis PANORMI litteræ credentiales

Baiulus Iudices Iurati uniuerſique homines Felicis Vrbis Pan: cum recommendatione ſe ipſus. Cum ad mandatum

tum S. R. M. pridie per litteras nobis miſsum de eligendis ex nobis ſex Sindicis et mittendis eisdem ad ciuitatem Meſſanæ ad Maieſtatis regiæ preſentiam pro celeberrimæ gentis colloquii inibi primo die prox. futuri menſis Julii huius decimæ indictionis cum aliis Sindicis uniuerſarum Ciuitatum uniuerſæ Siciliæ ſuper iis quæ nobis et honoris Regii exaltationem ac bonum tranquillum & proſperum ſtatum contingunt regiorum fidelium Siculorum per celſitudinem regiam feliciter celebrandi elegerimus in noſtros Sindicos nobi uiros DOMINUM RAINALDUM DE MILITE militem baiulum dictæ Vrbis DOMINVM GVILELMVM TALLAVIAM DOMINVM PETRVM DE PHILOSOPHO DOMINVM THOMAM GRILLO, DOMINVM NICOLAVM DE MAYDA MILITES & circumſpectum uirum Iudicem PHILIPPUM DE CARASTONO latores preſentium fideles regios noſtros conciues, quos cum decreto electionis et approbationis eorum ad Excellentiæ regiæ preſentiam deſtinauimus pro cauſa predicta iuxta predicti mandati regii continentiam et tenorem qua propter magnificentiam ueſtram de qua cariorem gerimus fiduciam plenos ſpei rogamus affectuoſe ut eos more ſolito recommendatos habentes beneuolentia optata quidquid ipſi ueſtræ magnitudini ſuper predicto negotio ex parte noſtra duxerint uiue uocis oraculo enarrandum uelitis eis tamquam nobis

& commendatitiæ ſuorum, ad Siciliæ Regem mittendorum,

Sindicorum.

credere & fidem indubitabilem adhibere ſi placet ſcriptum in urbe prædicta.

Ex lib. actorum Xe. et XIe. Indictionis 1311. 12. fol. 46. conſeruato in officio Illuſtriſſimi Senatus huius Vrbis Panormi extracta eſt preſens copia hodie die 15. Nouembris Xe. Indictionis 1642. coll. fact.

Micheli di Amico

Chacon M. N.

Vidimus ſubſcriptionis cuiusdam.

Eſt ſciendum qualiter in lib: actorum conſeruato in officio Illuſtriſſimi Senatus huius Felicis Vrbis Panormi annorum Xe & XIe Indictionis 1311. & 1312. fol. 61. inuenitur infra ſcripta ſubſcriptio tenoris ſequentis *Die VII. Septembris XIe Indictionis* Judex Accetius de Accetio nobilis Guilelmi militis filius unde facta eſt preſens fides ex eodem libro ſupra citato extracta. hodie die 15. Nouembris Xe. Indictionis 1642. coll. fact.

Micheli di Amico

Chacon M. N.

* * *

Petrvs II. Sicil. Rex

Petrvs Secvndvs Dei Gratia Rex &c.

PResentis priuilegii ſerie notum fieri uolumus Vniuerſis tam preſentibus quam futuris quod ad noſtram preſentiam

ani conſtitutus familiaris et fidelis noſter PETRVS FILIVS IACOBI DE ACETO *Militis ac Vallis demane Iuſtitiarii* ſua nobis expoſitione narrauit quod preſiſtentibus meritis atque ſeruitiis quondam nobilis & dilecti Conſiliarii noſtri GUILELMI DICTI QUONDAM RECCI DE ACETO *prelibati aui ſui* fuit per Sereniſſimum Dominum Regem ac patrem noſtrum FRIDERICUM *glorioſe memoriæ* conceſſum quoddam priuilegium ſub anno 1312. XIe. Indict. per quod concedebatur eidem GUILELMO ut a portu Fel. Vrbis Pan. ſalmas centum frumenti dum uixerit extraheret qua propter predictus PETRVS nobis humiliter ſupplicauit ut predictum priuilegium eidem confirmare ſeu concedere dignaremur cuius ſupplicationibus benignius inclinati attentis maxime ſeruitiis Illuſtriſſimis Dominis retro principibus tam per anteceſſores dicti PETRI ab antiquiſſimo tempore in antea quam per ipſum PETRVM nobis fideliter preſtitis quæ confert ad preſens & in futurum conferre poterit dante Domino meliora eidem PETRO tanquam bene merito & condigno dictas ſalmas frumenti centum quod a portu Fel. Vrb. Pan. uel nobilis Ciuitatis Meſſanæ ut nobis ſupplicauit extrahere libere poſſit & ualeat idemque priuilegium quo ad fieri poteſt eidem PETRO confirmamus ac de uerbo ad uerbum tanquam illi conceſſum fuerit liberaliter concedimus & impartimur.

Petro de *Aceto* maioribus ſuis conceſſum priuilegium, ut a portu *Panorm.* ſalmas centum frumenti extraheret, confirmat.

 Da-

Digitized by Google

Datum Meſſanæ XIII. Febr. Indict. IXe. 1340.

Ex Regiſtro Ann. 1340. fol. 139.
Ex Regia Cancellaria Regni Siciliæ extracta eſt. coll. fact.

Leonardus Biaſini Primus Notarius.

*
* *

LVDOVICVS & IOANNA.

LUDOUICUS ET IOANNA DEI GRATIA &C.

Petro de *Aceto* conferunt.

CUm ad ſupplicationem nouiter culmini noſtro facta per PETRVM DE ACETO de Meſſana familiarem & fidelem noſtrum conſiderantes fidem puram & deuotionem quam idem PETRVS erga Excellentiam noſtram ſemper geſſit & gerit nec non grata ſatis & accepta ſeruitia per eum nobis collata preſertim in defenſione Ciuitatis Meſſanæ & pro noſtri nominis exaltatione multimode contra rebelles noſtros pugnando nulliſque euitatis perſonæ ſuæ periculis ac etiam in bonis ſuis quibus fecundiſſime abundabat perpeſſus eſt quæ confert ad preſens & in antea conferre poterit dante Domino meliora eidem PETRO tanquam bene merito & condigno uncias centum pro ſuæ uitæ ſubſidio anno quolibet uita tamen ſibi comite ſuper iuribus & prouentibus Regni prædicti ſecretiarum ſub debito tamen & conſueto militari ſeruitio unius paris chirothe-

uncias centum pro suæ uitæ subsidio anno quolibet, ſub conſueto mili-

rotecarum curiæ noſtræ preſtando iuxta vſum & conſuetudinem Regni noſtri predicti quod ſeruitium &c. de liberalitate mera largitate munifica, & ex certa noſtra ſcientia concedimus & donamus ita tamen &c. Datum Puteoli in camera noſtra Anno Domini 1348. Regnorum noſtri Regis Anno XI. noſtri uero Regni Anno XVI.

tari ſeruitio unius paris chirothecarum.

Ex Regiſtro Ann. 1343. 1354. 55. 56. 57. fol. 60.

Ex Regia Cancellaria Regni Siciliæ extracta eſt. Coll. fact.

Leonardus Biaſini Primus Not.

* * *

Factæ ſunt patentes literæ per hæc uerba

FRIDERICUS DEI GRATIA &c.

Litteræ patentes FRIDERICI, quibus *Magiſtris Portulanis Siciliæ*, ut IOANNI de *Aceto*

MAgiſtris Portulanis Siciliæ tam præſentibus quam futuris fidelibus ſuis &c. Cum conſideratione puræ fidei & deuotionis ſinceræ, quam JOANNES DE ACETO de Meſſana familiaris, & fidelis noſter erga Excellentiam noſtram ſemper geſſit & gerit, nec minus gratorum et acceptorum ſeruitiorum per quondam PETRVM eius olim patrem Sereniſſimo Domino Regi Ludouico noſtro olim fratri in defenſione noſtræ Ciuitatis Meſſanæ & per eumdem JOANNEM nobis diuerſimode collatorum quæque confert ad præ-

preſens, & conferre in antea poterit dante Domino meliora eidem Joanni tanquam bene merito & condigno in unciis auri quadraginta ſex per annum ſub debito militari ſeruitio una uncias uiginti pro quolibet equo armató iuxta uſum & conſuetudinem Regni noſtri quod ſeruitium dictus Joannes in Curia noſtra præſens quatenus opus fuerat ſeu ad id per eandem Curiam requiſitus ſe eidem Curiæ gratanter facere obtulit & promiſit ſuper prouentibus portuum & maritimarum Siciliæ ex nunc in antea in tota uita ipſius Joannis duxerimus prouidendum Volentes propterea quod dictæ unciæ quadraginta ſex eidem ex nunc in antea in tota eius uita ſub dicto militari ſeruitio ex pecunia prouentuum & maritimarum predictarum per uos pro parte dictæ Curiæ noſtræ tribuantur. Fidelitati ueſtræ mandamus quatenus predicto Ioanni uel eius pro eo nuncio preſentes uobis litteras oſtendenti tam preſens Magiſter Portulánus quantitatem prædictæ pecuniæ contingentis tam a die datæ preſentium usque per totum menſem Auguſti proximi futuri & huius tertiæ Indictionis in antea quolibet anno in tota predicti Ioannis uita ſub debito militari ſeruitio de pecuniis prouentuum portuum & maritimarum præfatarum pro parte dictæ noſtræ Curiæ aſſignare & tradere debeatis re-

46. uncias auri per annum

ad dies uitæ, tribuant,

iniungit.

recepturi &c. Datum Vizini XVIII. Iunii 1364.

Ex Regiſter Anni 1364 fol. 141,
Ex Regia Cancelleria Regni Siciliæ extracta eſt-coll. fact.

Leonardus Biaſini Primus Not.

* . * . *

Factæ ſunt patentes litteræ per hæc uerba

Litteræ patentes MARTINI, quibus

MARTINVS DEI GRATIA &C.

Vniuerſis & ſingulis officialibus, & ſubditis noſtris per totum Regnum noſtrum Siciliæ fidel: noſtris gratiam noſtram & bonam uoluntatem. Illos in familiares noſtros libenter admittimus quos laudabilis & uulgaris fama commendat. Attendentes igitur laudabilia uirtutum merita quibus fidelis noſter NICOLAVS DE ACETO apud noſtras celſitudines fide digno teſtimonio commendatur eumdem NICOLAVM DE ACETO in familiarem noſtrum ſuſcipimus & aliorum familiarium & domeſticorum noſtrorum conſortio aggregamus. Volentes quod idem NICOLAVS ex nunc in antea iis & ſingulis priuilegiis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus & gratiis potiatur & gaudeat quibus alii familiares & domeſtici noſtri potiuntur gaudent ac potiri & gaudere ſoliti ſunt & debent & quod idem NICOLAVS ex nunc in antea quam diu uixerit ab omni

Nicolaum de Aceto in ſuorum familiarium ſuſcipit conſortium.

omni iure collectæ Regiæ ſubuentionis ac etiam ab omni uexatione & moleſtia qualibet & angariarum & perangariarum ſit liber penitus & immunis. Quapropter Fidelitati ueſtræ & cuilibet ueſtrum mandamus firmiter & expreſſe quatenus eumdem NICOLAVM pro familiari & domeſtico noſtro habeatis, teneatis & tractetis eumque permittatis iis omnibus & ſingulis libertatibus, immunitatibus gratiis, & exemptionibus, uti potiri & gaudere quibus alii familiares & domeſtici noſtri uti frui & potiri ſoliti ſunt & debent & contra formam immunitatis noſtræ huiusmodi non ueniatis, nec aliquem uenire permittatis aliqua ratione. In cuius rei teſtimonium preſentes patentes litteras inde fieri, noſtrique ſigilli impreſſione iuſſimus communiri. Datum Cathinæ XXVII. Januarii Ve. Indictionis Anno Dominicæ incarnationis. 1396.

REX MARTINVS.

Dominus Rex mandauit mihi Iacobo de Ritio protonotario relatione Petri Serræ cancellarii primogeniti aragonum & Ioannis de Tarento.

Petrus Cancellarius primogenitus Aragonum

Ex Regiſtro Ann. 1396. fol. 156.

Ex Regia Cancellaria Regni Siciliæ extracta eſt. Coll. fact.

Leonardus Biaſini Primus Not.

MAR-

Digitized by Google

MARTINVS *Dei gratia Rex Aragonum & MARTINVS Dei gratia Rex Siciliæ & ducatuum Athenarum Neo patriæ & eiusdem Regis & Regni Aragonum Primogenitus & Gubernator gentis & MARIA eadem gratia dicti Regni Siciliæ & ducatuum eorumdem regimine & solio omnes tres conſedentes corrigentes & conregnantes.*

MARTINVS Rex *Arag.* MARTINVS Rex Sic. & MARIA Reg. Sic.

PRæſentis Priuilegii ſerie notum fieri uolumus uniuerſis tam præſentibus quam futuris quod ad ſupplicationem factam noſtris culminibus per ſtrenuos milites NICOLAVM ET GVILELMVM Nobilis JOANNIS DE ACETO dilecti noſtri Conſiliarii filios ut notabilibus ſeruitiis nobis factis in noſtrarum maieſtatum defenſione ſtrenue contra Rebelles pugnando & propriis bonis illos inſequendo aliquam recompenſationem tradere dignaremur. Nos igitur attendentes eorumdem laudabilia uirtutum, et nobilitatis merita et illibatæ fidelitatis conſtantiam eosdem nobiles milites in noſtri Regni Siciliæ camerarios ordinarium et maiorem vt dictum NICOLAVM in maiorem et dictum GVILELMVM in ordinarium camerarium ele-

Nicolaum & Guilelm. de Aceto.

Regni Siciliæ Camerarios conſtituunt.

elegimus et creamus una cum omnibus priuilegiis, exemptionibus, immunitatibus, ac præheminentiis, dicto officio annexis. Inſuper attendentes ad damna quæ in bonis propriis pro nominis maieſtatum noſtrarum exaltatione perpeſſi ſunt eisdem nobilibus fratribus uncias auri centum pro quolibet liberaliter concedimus et elargimur. Mandantes propterea magnifico Regni noſtri Theſaurario quatenus de pecunia noſtræ curiæ debita eisdem nobilibus fratribus uita eorum comite quolibet anno dictas uncias auri centum pro quolibet perſoluatis et exſoluatis. Datum Cathinæ XV. May. IX. Indictionis 1400.

Dominus Rex mandauit mihi Iacobo de Aritio in conſilio.

Ex quoddam petatio ſuto in libro Actorum Ciuilium tribunalis magne Regie Curie de anno nonæ indictionis 1456. Conſeruato In archiuio ut dicitur Soteri et Inſcaffa librorum actorum Ciuilium eiuſdem tribunalis.

et ex Reg. R. Cancellariæ Ann. 1400. fol. 197. a tergo.

MAR-

Digitized by Google

*
* *

Martinvs et Maria &c.

Martinvs & Maria.

Magnifico Regni Siciliæ Theſaurario noſtro dilecto ſalutem uobis dicimus & mandamus de certa ſcientia et expreſſe quatenus de pecunia Curiæ noſtræ quæ penes uos eſt uel erit tribuatis et exſoluatis ALFONSO FILIO quondam NICOLAI DE ACETO patrono ſeu domino Nauis nominatæ S. Raimundi uncias auri uiginti p. g. quas nos ſibi aliquorum ſeruitiorum reſpectu per eum Maieſtati noſtræ fideliter preſtitorum preſertim in aſſociando Maieſtati noſtræ cum dicta eius Naui concedimus gratioſe ſerie cum preſenti Dat. Cathinæ XV. Ianuarii Anno Dominicæ Incarnationis 1402. XI. Indictionis.

Alfonso de *Aceto.* uncias auri 20. conceduntur.

Rex Martinvs

Dominus Rex mandauit mihi
Berengario Blanch. Secretario.

ex Regiſtro Anni
1401. 1402. fol. 99.

Ex Regia Cancellaria Regni
Siciliæ extracta eſt coll. fact.

Leonardus Biaſini primus Not.

by Google

* * *

IOANNES &c.

IOANNES, Viceregès in dicto Regnò Siciliæ. Vniuerſis & ſingulis officialibus Baronibus et aliis quocumque officio et dignitatis titulo fungentibus ad quos ſeu quem ſpectat et preſentes fuerint quomodolibet preſentatæ Conſ. et fidelibus regiis dilectis ſalutem.

Regis *Martini* priuilegium *Nicolao* de *Acito* concessum confirmat ALFONSO,

Pirchi pir la felici memoria di RE MARTINV noſtru prædeceſſuri fu conceſſu e fattu priuilegiu ſeu littra di familiaritati a lu fidili regiu dilettu NICVLAV DIACITV et quillu confirmatu in ALFONSV ſo fighiu cum conſequutione omnium immunitatum, priuilegiorum, gratiarum, preheminentiarum, et aliarum per alios familiares haberi et uti ſolitorum et conſuetorum et per conſequens nun ſi putiri conueniri exceptu innanſi lu dittu Re noſtru ſignuri nouiter uero per parti di PETRV e NICOLAV DIACITV ni puti e fighiu di dittu ALFONSO uti deſcendentium di dittu NICVLAV uonnu chili ſia oſſeruata la ditta littra di familiaritati alli ditti NICOLAV ET ALFONSV ſo patri et nannu in anno 1396. et di piu che non ſi poſſanu conueniri exceptu innanſi lu Iudici a loru deputatu et ordinatu per lu ſignuri Vicere ui commandamu expreſſe ſub pena di milli ducati che oſſeruandu a li prenominati la ditta littra di familiaritati non li dig-

eiusque obſeruationem Vice-Regibus sub poena 1000. ducat. iniungit.

diggiati ciuiliter nec criminaliter conſtringere ne impacciarui Imo rimittirili a lu dittu ſignuri Vicere oy ſo Judici prenominatu tamquam Judicibus competentibus ipſorum Datum Panormi die primo Iunii IX Indictionis 1476.

GVILELMVS DE PERALTA.
GVILELMVS RVGIADES.

Domini Vicereges mandauerunt mihi Stephano Macri

ex Libris Annorum 1476. quondam Regis Secretarii Stephani Macri folio. 153. num. 100.

Ex Regia Cancellaria Regni Siciliæ extracta eſt- coll. fact.

Leonardus Biaſini primus Not.

* * *

FERDINANDVS &c.

VIcerex &c. Magnifico et Spectabili uiró NICOLAO DE ACETO FILIO PETRI militi familiari et fideli noſtro ac Regio Conſiliario dilecto eſsendo ſumme neceſſario per ſeruitio della Regia Maieſtati, e beneficio di queſto Regno per l' inconuenienti, e rumuri ſucceſsi in Traina et altri parti di lu Valdemona prouidiri d' idoneu

FERDINANDVS Vice-Rex Sic. NICOLAVM de *Aceto*

conſtituit *Capitaneum exercitus*, & *Vicarium Generalem*, eique concedit omnem iurisdictionem

altam et baſſam, ciuil. et criminalem.

doneu e ſufficienti Capitanu d' armi, e Vicario Generali noſtru per tuttu lu ſupra dittu Valdemona, epri du ui u' occurrira di paſsari confidandu ſumme di ueſtra fide, magnificentia, e ſtrenuitati reſtandu amplamenti ſo disfatti pr' autri carichi, e officii ch' hauiti hauutu e pri la fidilta e ſeruitii chi tutti di li ueſtri antenati hannu fattu allu noſtru Re e ſuoi Predeceſsuri, ui creamu, et ordinamu Capitanu d' armi e Vicario Generali noſtro cun tutti quilli autoritati, ſuperiuritati, preheminentii, et iurisditioni, ſpettanti, e pertinenti, per qualſiuoglia modu a lu dittu offitiu di Capitanu d' armi e Vicario noſtru e ſignanter alta, e baxia iurisditjoni, ciuili, e criminali procedendu contra li delinquenti ex arrupto, et diſpenſatiuo modo non ſeruato ordine iuris et ritus non obſtante lo rito, liggi, capituli del ditto Regno alliqualli ex plenitudine poteſtatis diſpenſamo comandandu a tutti e ſinguli officiali, illuſtri, ſpettabili magnifici, e nobili titulati, officiali, et altri priuati perſuni di qualſi uoglia poteſtati e dignitati che ui degianu riueriri, & honorari & ali comdamenti, et ordini ueſtri preſtari ogni obedientia tanquam nobis dandoui ampliſſima autorita e poteſta ac uices & uoces noſtras cum ſuis dependentibus, emergentibus annexis, et connexis, guardandu ſi ogni

unu

Digitized by Google

unu di contraueniri per quantu la gratia di S. M. tiniti cara

Iuan de la Nuça

Dominus Vicerex mandauit mihi Iacobo Madalena uiſa per Ioannem Aloyſium et Benedictum Regentem

Ex libro Iacobi Madalenæ Regii Secretariii 1500. fol. 151. ſignato no. 1000.

Ex Regia Cancellaria Regni Siciliæ extracta eſt-Coll.fact.

Leonardus Biaſini primus Not.

* * *

Factæ ſunt Commisſiones hæ per hec uerba.

FRIDERICVS &c.

BARTHOMEO DE ACETO de Leontino familiari & fideli noſtro &c. cum de fide ſufficientia et legalitate tuis noſtra excellentia plenarie confidente tibi officium Capitanie cum cognitione cauſarum criminalium terræ licatæ recepto prius a te fidelitatis, & dicti officii bene fideliter et legaliter exercendi corporaliter et debito ad ſancta Dei Euangelia iuramento ex nunc in antea usque ad ipſum beneplacitum duximus fiducialiter committendum. Quare fidelitati tuæ mandamus quatenus ſtatim receptis preſentibus ad dictam terram licatæ te con-

FRIDERICI &c. Commiſſiones BARTHOLOMEO *de Aceto* traditæ, intuitu *Çaptanie* officii, cum cognitione cauſarum criminalium,

 feras

feras perſonaliter ibi prædictum Capitanie officium cum cognitione cauſarum criminalium terræ ipſius ad honorem et fidelitatem noſtri culminis noſtrorumque fidelium dictæ terræ ſtatum pacificum et tranquillum laudabiliter, et prudenter ſtudeas et procures exercere ſingulis uero conquerentibus coram te de conſilio Iudicis & actorum ubi per Curiam noſtram dando uel per te in Curia aſumendo neutri partium deferendo prece pretio amore odio uel timore, ſed Deum ſemper habendo præ oculis iuſtas adminiſtres appellationes autem faciendas per quoscumque litigantes a ſententiis proferendis quarum deciſionem et determinationem magnæ noſtræ Curiæ reſeruamus prout iuſtum fuerat audeas, et admittas, et ecce Vniuerſitati hominum prefatæ terræ licatæ quod tibi in omnibus que ad exercitium & adminiſtrationem dicti Capitanie officii pertinet pro parte noſtræ Curiæ tamquam Capitaneo per noſtram celſitudinem ſic preſcribitur ordinato deuote et efficaciter pareant et intendant per alias noſtri culminis litteras traditas in mandatis. Dat. Catinæ 4. Maii.

exceptis appellationibus.

4. Madii apud Cataniam.

Ex libro anni 1347. fol. 140.

FRI-

* * * *

FRIDERICVS DEI GRATIA &c.

Vniuerſitati, hominibus terræ licate fidelibus ſuis.

CUm de fide ſufficientia legalitate BARTHOLOMEO DE ACITO de Leontino familiaris et fidelis ſui ab experto celſitudine noſtra confiſa ſibi officium Capitanie cum cognitione cauſarum criminalium dicte terræ reperto prius ab eo fidelitatis et predicti Capitanie officii bene fideliter et legaliter exercendo corporali et debito ad ſancta Dei Euangelia iuramento amoto inde quolibet alio in eiusdem Capitanie officio hactenus forſitan ordinato ex nunc in antea usque ad noſtrum bene placitum duximus fiducialiter committendum prout in ſuæ commiſſionis litteris ſibi perinde per Curiam noſtram factis plenius continetur fidelitati ueſtræ firmiter et expreſſe mandamus quatenus predicto BARTHOLOMEO in omnibus quæ ad exercitium et adminiſtrationem dicti Capitanie officii pertinent tamquam Capitaneo terræ ipſius per noſtram celſitudinem ſicut præſcribitur ordinato deuote pareatis et efficaciter intendatis qualiter dictus BARTHOLOMEVS dictum ſibi commiſſum officium ualeat laudabiliter exercere uoſque perinde poſſitis a ſe-

FRIDERICVS terræ licatæ ſubditis BARTHOLOMEI *de Acito* officium Capitanei notum facit.

Digitized by Google

renitate noſtra merito commendari. Datum Catinæ 4. Maii.

Ex libro 1347. fol. 140.

*

* *

Facte ſunt Comisſiones he per hec uerba.

FRIDERICVS &c. BARTHOLOMEO *de Aceto* committit officium *Caſtellaniæ Caſtri terræ licatæ*, amoto inde *Poncio Decubono*.

FRIDERICVS &c. BARTHOLOMEO DE ACETO de Leontino familiari et fideli noſtro &c. de fide et ſufficientia, et legalitate tuis experientia probata confiſi tibi officium Caſtellaniæ Caſtri terræ licatæ amoto inde Poncio Decubono pro quolibet alio in eiusdem Caſtellaniæ officio hactenus forſitan ordinato recepto prius a te fidelitatis et predicti Caſtellaniæ officii bene fideliter et legaliter exercendo corporali et debito Sancta Dei Euangelia iuramento ex nunc in antea usque ad noſtrum beneplacitum fiducialiter duximus committendum. Quare fidelitati tuæ committimus et mandamus expreſse quatenus ſtatim preſentibus ad prefatum Caſtrum terræ licatæ te perſonaliter conferas Caſtrum ipſum tam numero ſeruientium per noſtram celſitudinem tibi datorum oculata cura taliter ſtudeas cuſtodire qualiter ſub tuo diligenti ſtudio ac actentis uigiliis Caſtrum ipſum ſub noſtra fidelitate ſalubriter conſeruetur ac nullum quod abſit contrarium posſit recipere

Digitized by Google

eipere uel ſiniſtrum ac tamen a noſtra ſerenitate merito commendandus occurras facturus nichilus de receptione armorum in genere et rerum aliarum in eodem Caſtro exiſtentium quas tibi prædictus Pontius pro parte Curiæ noſtræ aſsignauerit quatuor quaternos conſimiles formam præſentium ac die inductionis ponis Caſtri ipſius diſtinte et particulariter continentes quorum una cum ſigillo dicti Pontii tibi retento ac alio ſub tuo ſigillo ſibi dimiſso tertio nobili Regni Siciliæ Cancellario et quarto nobilibus eiusdem Regni miniſtris Ratbus, Conſiliariis familiaribus et fidelibus noſtris ſub eisdem ſigillis mittas et facias infallibiliter aſsignari Datum Catinæ 4. Maii.

Ex libro Anni IIIIe. Indictionis 1347. fol. 140.

Ex Regia Cancellaria Regni Siciliæ extracte ſunt. Coll. fact.

Leonardus Biaſini primus Not.

* * *

Senatus *Panormitanus* fidem facit ſupra dictis Subſcriptionibus

SEnatus Panomitanus fidem facimus et teſtamur qualiter ſupradicte Subſcriptiones ſunt et fuerunt factæ propriis manibus ſupradictorum vt Leonardi Biaſini Primi Notarii Regiæ Cancellariæ. Antoni

Digitized by Google

toni Mira pro M. Notario M. R. C. et Spe-ctab. D. Joſeph Chacon M. Notarii Offi-cii Illuſtrisſimi Senatus huius Fel. Vrbis Panormi et dicta officia exercere et admi-niſtrare in dicta Vrbe felici Panormi ut nobis conſtat cuius firmis et ſubſcriptio-nibus in Iudiciis et ex auctoritate plena ac indubitata adhibetur fides et in Teſti-monium premiſſorum has preſentes no-ſtras teſtimoniales litteras fieri iusſimus noſtroque ſolito quo utimur ſigillo in pe-de munitas dedimus ex predicta fel. Vrb. Panorm. Die 17. Xbris XIe. Indictionis 1642.

Don Iuſepe chacon M. N.

(Locus Sigilli)

*
* *

IN nomine Sanctisſime et Indiuiduæ Trinitatis Anno ab incarnatione mil-leſimo - - geſimo quinto indictione ter-tia Regnante Comite Rogerio in Sicilia Victorioſisſimo. Ego Robertus Comes Vuilelmi de Auceto filius pro remedio a-nimae meae, et pro anima praelibati Pa-tris mei diui Recordii, et pro ſalute Co-mitiſsae Matildis vxoris meae, vt illam Deus ab infirmitate corporis liberet, dan-te et concedente eadem Comitiſsa Ma-tilde, ac etiam de Voluntate glorioſisſimi Comitis Rogerii, et probisſimae Comi-tiſsae

ROBERTVS Com. de *Auceto*

tiſsac Eremburgae dignisſimorum Patris, et Matris eius dominorum meorum Ambroſio Liparitano uenerabili Abbati Liberam conſtituo donationem Triginta uillanorum Duos in Pattis, ſex in Naſa decem in monte Arigiro ſex in Caſtro nouo et annuente uenerabili Roberto Troginenſi Epiſcopo conſanguineo ſex hic Troginae et unum Iudeum cum filiis ſuis in Caſtello quod fatalia nuncupatur. Facta eſt autem haec donatio in praeſentia coniugis meae Comitiſsae Matildis de nutu et Voluntate etiam praedictorum Glorioſisſimi Rogerii et probisſimae Eremburgae Comitiſsae hanc donationem Laudantium, et Confirmantium. Roberti Troginenſis Epiſcopi, et Guarini filii mei † Robertus Comes de Auceto † Comitiſſa Mathildes † Robertus Troginenſis Epiſcopus † Guarinus Roberti Aucenſis Comitis filius †

Ambroſio LIPARITANO *Abbati* liberam conſtituit donationem.

Teſtes.

*
* *

IN nomine Sanctæ et indiuiduæ Trinitatis anno ab Incarnatione eiusdem milleſimo centeſimo quadrageſimo Tertio Indictione Vta Menſe Ianuario.

Ego Matilda Comitiſſa magnæ infirmitatis oppreſſa in Traina Ciuitate Ioannes Lipparentium Abbas cum quibusdam monachis cauſa uiſitationis uenit ad me

Digitized by Google

me et de quodam ruſtico Nycolaum Vnchriti nomine quem Dominus Rogerius Comes pater meus Lipariensiæ ecclesiæ pro animæ ſuæ redemtione dederat et per XXX. annos poſtea eum et filios eius perdiderat mihi conqueſtus eſt. Ego uero nolens vt prædicta ecclesia patris mei elemoſinam perderet Michaelem cum filiis ſuis qui eſt de placia Trainæ prædictæ eccleſiæ dedit tali quidem tenore vt ſi Nicolaum Vnchritum et filios eius in aliqua parte inuenero habeam poteſtatem accipiendi eos uendere et dare cuicunque uoluero. Si uero eos habere non potero tantum ne Lipariensis Eccleſia patris mei perdat elemoſinam prædictum Michaelem cum ſuis filiis libere et quiete præſcriptæ eccleſiæ concedo. Huius rei ſubſcripti uiri teſtes ſunt † Gofridus Trainenſis eccleſiæ cantor ſubſcripſit † ego Gaufridus Sarlonis filius teſtis †

*

* *

VLterius in aliis priuilegiis in eadem arca vt ſupra conſeruatis inueniuntur infra ſcriptæ Subſcriptiones, ſanæ quidem integræ non uitiatæ non cancellatæ nec in aliqua ſui parte ſuſpectæ ſed omni prorſus uitio carentes iisdem uerbis ſyllabis et literis quibus ſunt et fuerunt ſcriptæ uidelicet. In priuilegio Ionnnis de Monte Marano concedentis uineam quandam Eccleſiæ Pactenſi ſub anno 1190. 4. menſis

ſis Maii Indictione 12. Inuenitur ſubſcriptus ſequentibus ſyllabis et literis † Ego Raynerius Diacetius miles Teſtis ſum. Et in alio priuilegio ſub Ioanna Regina ſub anno milleſimo tricenteſimo quinquageſimo octauo menſe Aprili † Ego Petrus de Aceto miles teſtor. Vnde facta eſt præſens fides extracta ex originalibus de uerbo ad uerbum conſeruatis in arca ut ſupra hodie die decimo octauo Septembris milleſimo ſexcenteſimo quadrageſimo Tertio.

Ex arca - - Iuris Sacri - - ubi conſeruantur ſcripture et Priuilegia Eccleſiæ Pactenſis extracta eſt præſens Copia collat. fact.

Ioſeph Barbarus M. Not.

Mag. Ctas. Pactarum fidem facimus qualiter omnibus et ſingulis officialibus has preſentes inſpecturis et lecturis quod ſupra dictus Ioſeph barbaro, qui ſupra dictam copiam extraxit fuit et eſt Primus Notarius Curiæ Epiſcopatus huius Ciuitatis ipſumque officium - - in hac Ciuitate prædicta exercuit et exercet cuius ſubſcriptionibus et extra - - adhibeatur fides in cuius rei teſtimonium has præſentes fieri fecimus manu primi notarii ſubſcriptas noſtroque ſolito quo utimur ſigillo in pede munitas ex dicta Ciuitate Pattarum hodie die ſecundo 8bris XII. Indict. 1643.

(L. S.) Iohannes Strauch. P.M.Not.

LIB.

LIB. VI.
PETR. ALBINI
DE REBVS
CARINTHIACIS
COMMENTATIVNCVLA;
EX SCHEDIS
G. FABRICII
MSCTIS.

Norici veteris contenta; SUnt in ea quidam ſententia partem *Auſtriae* & ditionis *Salisburgenſis Styriam* & *Carinthiam* in veteri Norico contineri. Si qui *Carniolanos* quod a quibusdam fieri animaduertimus addere volent per me fieri licet. Non enim prorſus inconueniens eſſe videtur. Noricvm a Ptolomaeo his limitibus deſcribitur. limites, ab occaſu, Ab *occaſu* fuit *Oenus* fluvius. Verſus *Rhetiam*: a ſeptentrione, A *ſeptentrione Danubii* pars quæ eſt *Oeno* fluvio usque ad *Caecium* montem quem hodie *Caloum* appellari volunt, vulgo der Kalenberg quemadmodum hoc de parte illius intelligi forte melius poſſit: ab ortu, ab *Ortu* fuit mons ille *Caecius* verſus *Pannonias*: a meridie; a *meridie* pars ponitur *Pannoniae* ſuperioris, quæ ſub *Caecio* monte fuit in tabulis vero eo loco ſunt *Alpes Iuliae* (verſus *Iulium* & *Dolum*) quas PLINIVS Lib. 4. *Carnicas* appellat a *Carnis* accolis, a quibus ut deinceps patebit hodierni ſunt *Carni* ſ. *Carniolani*,

lani, parua metatheſi literarum facta & CARINTHII, de quibus præcipue nunc agere inſtituimus. Fuit autem NORICVM diuiſum in *Ripenſe* et *Mediterraneum* .RIPENSIS NORICI mentio eſt in *libro Notitiarum*. Sed cum ad *Danubium* unde nomen habet, fuerit, videlicet a *Patavia* usque ad *Viennam*, id ad noſtram inſtitutum non pertinens relinquimus. Intra MEDITERRANEVM vero NORICVM hodie *Styrorum Carnorumque* Ducatus ſitos eſſe LAZIVS etiam auctor eſt.

diuiſio; in Ripenſe et Mediterraneum.

De STYRIA, de qua tractatio iſta minime ſuſcepta eſt, obſeruandum obiter, multa in ea *vetuſtatis monumenta* reperiri, ad *Romanam* rem ſpectantia preſertim in effoſſis lapidibus ſepulchralib9, quorum Copia in oppido eſſe dicitur. Ea olim etiam ut putarunt *Valeria*, ut & *Althom*. in Tantum nominata fuit, regio irrigata *Dravo*, & qui in eam exoneratur *Mura* fluviis. Fuit autem *Valeria* aliquando pars *Pannoniae* ſuperioris teſte AMMIANO MARCELLINO L. 19 in honorem *Valeriae* filiae *Diocletiani* ita cognominatæ; quae et alias *Riponienſis* dicta eſſe putatur. Num ſic a *Mariano Scoto* in praefecturarum *Romanarum* cedere. Ab aliis etiam *Interamnenſis* quia inter duos amnes *Savum* et *Dravum* ſita. Igitur partem *Styriae* veterem illam *Valeriam* occupaſſe utpote circa *Ciliam* praecipue recte forſan ſtatuere poſſumus. Sunt autem plures *Styriae* mutationes unde

STYRIA. dicta olim *Valeria*, *Riponienſis*, *Interamnenſis*,

Eius incolae Teutones et Slaui.

de non ſolum *Teutonicas* habet incolas, verum etiam *Slavos* preſertim ad *Dranum fluvium. Teutonici* vero a *Teuriſſis* reliqui eſſe putantur, unde & hodiernorum *Styrorum* nomen in vernaculum videlicet Converſum defluxiſſe creditur. Sed de his ſatis. Illud addendum. Fuit in Norico PTOL. ad *Caecium* montem *Celia* oppidum, *Celeia* PLINIO hodie *Cilia.* Id hodie ad *Styriam* pertinet.

CILIA olim in *Norico*, hodie in *Styria.*

CRANIAE ſignificatio;

Neque de *Carnia*, *Carniola* ſive CRANIA iam agimus, quam eo in loco hodie eſſe putant, in quo eſt vicina *Iulio Carnico* regiuncula. Id oppidum fuit inter *Ilutiam* & *Noricam*, quem locum de *Carinthia* quidam interpretatur alicubi MVNSTERVS, ipſum vero oppidum de *Goritio* (*Auſtriae* ut ſcribit) intelligit. Etſi alii de *Villano* accipere malint ut & refert AVENTINVS & *Bilibaldus* quidam BIRCKHEIMERVS certum eſſe putet quod tamen de *Vaconio* PLINIVS, etſi id alii Graecum eſſe velint, coniecturaliter rectius forte dicatur. Et non deſunt qui *Noricam* PLINII & STRABONIS hodie *Goritiam* eſſe velint, qua ſententia LEONDIVM & LAZIVM eſſe reperimus. Eſt autem ut in tranſuerſu moneamus duplex hodie CARNIA, *Sicca* & *Irrigua*: *Carnia ſicca* inter *Labacum* & *Tergeſtum*. *Irrigua* ad *Savum* fluvium, in qua eſt *Labacum*, *Lubianum Slauis* & *Itulis*. Ponitur in *Tergeſtum* & *Aquileia* in *Carnis* a quibusdam Geo-

diuiſio in *Siccam*, et *Irriguam*. vriusque ſitus

Geographis non minus atque *Iulium Carni* cum *Carnia* & *Carniola* olim etiam *Iapidia* dictum eſſe volunt aeque atque *Goritienſis* Comitatus & *Carinthiae* ducatus, *Tauriſcorum* nomine & populo comprehenſi ſunt, et *Carentani Carnioliqne* una cum *Carinthiis* ut iam monuimus a *Carnis* deriuati ſunt. Sicut & aſſentitur ALTHAMERVS qui inquit: *Carni* quoque quos modo *Carinthianos Carniolosque* nominant &c. Vbi loquitur de *Germaniae* limitibus propagatis.

Ergô ſic res habet: *Tauriſcorum Carnorum* & *Iapodum* poſteros eſſe eorumque vetuſtis partim regionibus hodie contineri *Styrios*, *Carinthios* & *Cranios* ſeu *Carniolanos*.

Etſi autem (ut nec ſecundum PTOLOMAEANAM *Norici* deſcriptionem de hodiernis illius incolis *Auſtriis*, *Salisburgenſibus*, *Styriis*, *Carinithis*, &c. certa limitum determinatio, & cum veteribus rebus hodiernarum perfecta collatio atque diſcrimen tradi poteſt) de populorum illorum vetuſtorum, quorum diximus, *Tauriſcorum*, *Carnorum* & *Iapodorum* poſteris in locis et iam nominatis, et ſi quae ſunt alia (Nam unum populum in diuerſis ſaepe locis poſteros condidisſe manifeſtum eſt) tamen hoc loco paucula de CARNITHIORVM maioribus Carnis conſiderare voluimus. *Caruithiorum mentionem faciunt:*

Eorum itaque mentio eſt apud LIVIVM 1) *Livivs.*

VM

VM *Decad. V. L. 3.* alias *lib. 43.* fere initio, de *Caſſio* Conſule, qui in ſuo Senatu ex *Gallia* per illas regiones in *Macedoniam* Legiones duxerat, ubi additur: Ea res primum incredibilis viſa, et per ſe quisque credere *Carnis* forſitan aut *Hiſtris* bellum illatum. It. Paulo poſt: Sub id tempus *Carnorum Hiſtrorumque* et *Iapitum* legati venerunt, duces ſibi ab Conſule *Caſſio* primum imperatos. Et paulo prius *Carnuntis* munitae urbis in *Illyrico* a *Romanis* oppugnatae mentio facta eſt. Quo ex loco manifeſtum fit, *Carnos* eo tempore (qui fuit ab urbe Condita A. 583. Eo enim *P. Licinius Craſſus* & *C. Caſſius Coſſ.* fuerunt) non procul ab *Aquileja* habitaſſe. Quemadmodum

2) PTOLOMAEVS. et PTOLOMAEVS *Tab. VI.* et *L. 3. C. I.* eosdem in Vicinia *Aquileiae* et *Tergeſti* ponit, eorumque civitates *mediterraneas* eſſe ſcribit: *Forum iulium Coloniam, Concordiam Coloniam, Aquileiam Coloniam.* Eo autem in loco MVNSTERI explicatio addita eſt de *Carinthia Carniola* ad *Auſtriam* pertinente, cum paulo prius de *Marchia Tarviſina* interpretatus eſt. In tabula *Natiſonis* fluvius eos ab Hiſtria dirimit.

3) STRABO. STRABO praeterea *Tergeſtum Coloniam*, Pagum *Carnicum* vocare ſolet, ut Lib. VII. Id. L. IV. inquit. Poſt iſtas propiores ſinui *Adriatico* ad *Aquileiam* nonnulli *Norici, Carnique* tenent. It. L. v. ſupra *Venetos Carni* &c. Et L. VII. Idem *Carnos* et *Aquileiae* tractum coniungit.

APPI-

APPIANVS MARCELLINVS in Libro, quem *Illyricum* inſcripſit *Carnorum* obiter meminit. 4) Appianvs, Marcellinvs,

PLINIVS L. IV. c. 20. inter incolas *Alpium* a *Pola* ad *Tergeſtum* collocat, & *Carnos*: Eius verba ſunt: Incolae *Alpium* multi populi ſed illuſtres a *Pola* ad *Tergeſti* regionem, *Seruſſes*, *Suoberini*, *Attali*, *Maenocalani*, iuxtaque *Carnos* quorundam *Tauriſci* nunc *Norici*. It. Cap. 18. Deſcriptio regionis *Carnorum* luculenta eſt: Sequitur decima regio *Italiae* &c. Addendum eſt et de *Carmento* oppido et *Carnuntis Germaniae* populis inter *Danubium* et ſyluam *Harcyniam*, qui referuntur apud eundem PLINIVM L. IV. C. XII. Verba eius ſunt: Superiora inter *Danubium* et *Harcynium* ſaltum usque ad *Pannonica hyberna Carnuti* tenent, *Germanorum* ibidem confinium eſt. 5) Plinivs,

Idemque *L. 36. C. 3.* quod eodem in loco in confinio *Germaniae* et *Pannoniae* ſitum fuerit: Abeſt, inquit, Centum M. paſſuum a Cer*nunto* littus *Pannoniae*, quo e *Germania* ſuccinum importatur.

Omito *Carnburgium* oppidum, de quo Aventinvs ita *L. 7. Carneburgum* arx oppidum in ora *Noricorum Oeno* alluitur inter *Medullum* atque *Waſſerburgium* (olim *Hochoinum* atque *Carnodunum*) qui tales *Vindelicorum* &c. de regulis eiusdem loci. Et *L. 2. Carnodunum* ſupra *Waſſerburgium* translata eſt. Cubat adhuc in ripa *Oeni* De Carnburgio Aventinvs

Mm 2 vicus

vicus et arx *Carnoburgium* appellamus, quondam praefectis limitum inclyta, quos Marchiones vocant &c. Vide ibi de vetuſtis monumentis. Omitto *Carnodunum* oppidum quod ad *Danubium* ſeu potius *Oenum* fuit in *Vindelicia*, de quo PTOLOMAEVS *L. 2. C. 13.* et aliorum duorum oppidorum eiusdem nominis, unius ſecus *Dravum* alterius intra *Germaniae* veteris liberae limites &c.

De *Carnoduno* PTOLOMAEVS,

It. omitto *Carnutes Galliae Andegavenſis* populos, de quibus CAESAR *L. 6. Commentar.* et horum metropolim *Carnotum* vel *Carnutem Druydum* ſedem, hodie *Chartres.* Quae omnia argumento ſunt *Carnos* vel aliquando iis in locis habitaſſe vel eo Colonias ſuas miſiſſe. Redeo autem ad *Carnuntum* cuius mentio eſt in *Libro Noticiarum* in *Pannonia prima*; & in *Itinerario* ANTONINI. It. ap. *divum* HIERONYMVM. Fuit autem urbs in confinio *Vngariae* & *Auſtriae* ad *Danubium.* Quidam hodie *Hunnoburgum* eſſe putant. Alii *Petronellum* ut facit PIRCKHAMERVS ſicut LAZIVS in deſtructi oppidi loco hodie Monaſterium diuæ *Petronellae* conditum vult. *Carnunti* Imp. M. ANTONINVS *philoſophus* & Imp. SEPTIMIVS SEVERVS electus eſt. PTOLOMAEVS & Græci alii *Carnuntum* appellant. Καρνοῦς enim ipſis eſt, quod PIRCKHEIMERVS a *Carnunto* diſtingui et *Presburgum* hodie eſſe coniectat. At *Carnuntum* iſtud deinceps *Carantanum* dici caepit. *Carantanum* autem

De *Carnutis* populis IVL. CAESAR.

CARNVNTI mentionem facit ANTONINVS, HIERONYMVS. PIRCKHAMERVS, LAZIVS,

Carnuntum S. *Carantanum* hodie

Digitized by Google

tem appellatum eſt ea regio, quae hodie CARINTHIA, quod ex ſequentibus patebit.

PAVLVS DIACONVS *L. V.* C. 9. *Longob. hiſt.* Fugit ad *Sclavos* in *Carnuntum* quod corrupte vocant *Carentanum.* Sic et *Regino* ſub A. 874. *Carolomannus* ſortitus eſt *Boiariam, Pannoniam & Carnuntum*, quod corrupte *Carentanum* dicitur, nec non et regna *Sclavorum.* Et ſub A. 890. conceſſit (*Ludevvicus* Rex) *Arnulpho Carentanum*, quod ei pater iam pridem conceſſerat, in quo ſitum eſt caſtrum munitiſſimum, quod *Moſpurch* nuncupatur, eo quod palude impenetrabili locus vallatus, difficillimum adeuntibus praebeat acceſſum. Prorſus idem habet OTTO *Friſingenſis L. 6. C. 7.* qui ducatum *Carantani* appellat.

CARINTHIA; quod teſtatur PAVLVS DIACONVS,

OTTO *Friſingenſis,*

Sic et EGSINHARDVS, qui tempore *Caroli M.* vixit, facit mentionem *Carantanorum* Provinciae et mox *Carniolenſium*; dum inquit: *Carniolenſes* qui circa *Savum* fluvium habitant, et *Foroiulienſibus* pene contigui ſunt *Bodrico* ſe dediderunt. Item et pars *Carantanorum*, quae ad *Ludovvici* partes a nobis defecerat, facere curavit.

EGSINHARDVS,

Item LVITPRANDVS *Ticinenſis L. 3.* C. 14. ſub *Heinrico I. Arnoldum Boioariorum* et *Carantanorum* Ducem nominat. SIGEBERTVS et de iisdem *Carantanis* habet, et fortaſſis plures eius aetatis a *Carolo M.* ſcriptores.

LVITPRANDVS *Ticinenſis,* SIGEBERTVS,

AVENTINVS, qui alias in depravandis Germanorum praeſertim recentiorum vo-

AVENTINVS taxatus;

cabulis multo ineptior eſt quibusvis *Italis*, *Carinthiam* ubique fere *Charionum* regionem appellat. Eius locum ex *L. VI*, aſſcribendum eſſe duxi, qui *Carinthiae* deſcriptionem profitetur. Sic igitur inquit: „*Charionum* regio a *Venedorum* Natione „*Germaniae* magnae, quam PTOLOMAEVS „*Charionas*, PLINIVS *Charinos*, ANTONINVS „*Charionas*, vocat, appellata eſt: pars *No*„*rici* eſt ad fontes *Dravi* fluminis, ſubiecta „ *Ocrae Turoque* montibus *Hiſtriae*, *Stiriis*, „*Carnis*, *Venetiae*, *Dalmatiae*, *Pannoniae*, „*Liburniae* confinis. *Venedi* transgreſſi „*Danubium*, *Romanos*, *Theoderico* Rege ex„egere. *Iulia Carnorum* ſive *Iulium Car*„*nicum*, *Romanorum* quondam Colonia „fuit. Plura in ſecundo atque tertio dixi li„bro. Peculiares *Charini* habuere prin„cipes, usque ad *Dagobertum* magnum „Regem *Francorum*, cuius iuſſu a *Bojis* ſub„diti ſunt, *Bojorumque* ibi tum *Coloniae* de„duci coeptae. Tempore *Pipini* Regis „*Francorum* *Boji* eosdem religionem Chri„ſti ſuſcipere coegerunt. Nam *Theſſalo*„*nus tertius* *Bojorum* regulus atque divus „*Vergilius Salisburgenſis* Pontifex eo ſacri„ficulos proficiſci iuſſerunt. Poſt *Caroli* „*M.* mortem, ſicuti vetuſta diplomata o„ſtendunt, Regibus ducibusque *Bojorum* „poſthac paruit, *Bojoariaque* oriundis præ„fectis obtemperavit.„

Haec AVENTINVS eo in loco. Nam reliqua pertinent ad ſequentis catalogi

prin-

principum partem poſteriorem. Idem *L. I. Julium Cornicum Chariorum* oppidum dicit; Et ante: *Auſtriae Norici, Styrii, Chariones, Carni* terramque *Venedam* et *Teutonicam* linguam norunt. Sic et *L. VII. Vlricum* Ducem *Charinorum* appellat. Vnde manifeſtum eſt eum nomine *Charionum* & *Charinorum* CARINTHIOS indigitare.

ISVDVS duplicem ideo facit CARINTHIAM, ut ex his eius verbis apparet: Sic inquit, *Wirtenberg Intvergi, Bacregio, Vargiones Zæringen, Caritni,* qui olim fuerunt ducatus *Cerinthiae* in *Brisgoia* ſitus, confines ſcilicet *Friburgo,* id quod dico propter aliam CARINTHIAM. Quam KERNTEN vocamus, et olim habitatores eius *Carni* vocati fuerunt, vicini *Pannoniis.* Poſtea idem *Caritnos* ſeorſim de *Zæringenſibus,* ducatu in *Briſgoia,* interpretatur. *Charini* quidam ſunt apud PLINIVM in primo genere *Germanorum.* Quinque enim conſtituit ut notum eſt. *Charitnos* PTOLOMAEVS ponit poſt *Elvetionum Erem.* Hos a TACITO *Cattos* nuncupari vult WILLICHIVS, quod nunc in medio relinquimus. MELANTHON et PEVCERVS vero, viri clariſſimi, eosdem *Charitinos* in Ducatu *Wirtenbergenſi* habitaſſe ſcribunt: Quae omnia hic obiter adnotare voluimus, ut oſtenderemus, non confundendos eſſe *Charinos* ſeu *Charitnos* cum *Carnis* ſ. *Carinis.* Ex iis autem liquido apparet, *Carinthios* potius *Carnis* quam *Charini* deſcendiſſe. Reſtat ut *de*

ISVDVS, qui duplicem facit Carinthiam.

Imperantes CARINTHIÆ fuerunt: ex GALLIS Catimelus, Epulo, Cincibilis; ex SVEVIS, Gabinius,

Proceribus qui cum Imperio apud eos fuerunt aliquid dicatur.

Non referam autem eos, quos alii ex *Gallorum* gente huc ponunt, CATIMELVM & EPVLONEM ex LIVII *L. 41.* et CINCIBILEM ex *L. 43.* Nam *Carnis* imperaſſe non adeo certi conſtat. A MARCELLINO refertur GABINIVS, qui regulus *Suevus* a *Valentiniano* Caeſare *Valeriae Noricique mediterranei* agros ſub tributo tenuerit. Putantur deinde *Suevici* quidam alii Reguli *Carnis* imperaſſe, ut CHVNIMVNDVS, de quo IORNANDES, ACIHVLPHVS, de quo MARCELLINVS, REMISMVNDVS, de quo rurſus IORNANDES. Et poſt hos GIBOLPHVS Rex *Suevorum* in *Norico* fuit. At tandem a DIACONO in *Hiſt. Longob.* expreſſe Rex *Carnorum* & *Boiorum* dicitur GERIBALDVS. Idem DIACONVS de TASSILONE ſcribit, quod *Carnis* et *Boiariis* ſimul imperarit beneficio Regis Francorum, qui GERIBALDVM pepulerunt, et *Carnos* juſſu *Francorum* ſubegerant.

Chunimundus, Achiulphus, Remismundus, Gibolphus, Geribaldus, TASSILO,

a *Slavis* victus;

Sub hoc *Slavi* in CARINTHIAM infuſi ſunt a quibus et TASSILO victus eſt ad *Aguntum*, (de qua hiſtoria DIACONVS in *Annalibus gentis*) qui locus hodie *Innekhen* dicitur. Itaque ab eo tempore non ſolum *Slavi Germanis* ibidem ammixti, ſed & lingua peregrina inualuit. Sane et *Carnorum* principem deinceps *Slavica* lingua inveſtitum, et coram Imperii ordinibus in negotiis ea uſum conſtat, ut ÆNEAS quoque teſtatur. Sequuntur principes *Ger-*

ex SLAVIS,

Carnorum tres ex *Slavis*, reliqui rurſum ex *Germanis* i. e. *Francis Saxonibus* et *Suevis*, usque ad tempora *Heinrici IV.* Imperatoris, quo tempore ex variis familiis duces ſuos habuerunt, qui ſunt: SAMOIS princeps *Slavonicus* in *Carentana* ſive *Lurcurnia*, a *Dagoberto Franco* victus, et cum tota gente ſub *Francorum* iugum redactus. *Samois*

BARVTHVS *Carantanorum* Regulus *Slavicus* una cum fratre COTIO fuit ab *Avaribus* pulſus, ſed a *Francis* reſtitutus. *Baruthus;*

CARASTVS *Carantanorum* Princeps, de quo ſcribitur, quod primus gentis ſuae baptiſmum ſusceperit, a B. *Doningo*, divi *Ruperti* Epiſcopi *Iuvavienſis* diſcipulo, *Carnorum* Apoſtolo. *Caraſtus;* qui primus gentis ſuæ baptiſmum ſuſcepit.

CETEMARVS primus poſt *Slavos* a *Francis* in *Norico mediterranea* ſ. *Carantana* victos, princeps ibidem *Germanus* ex iisdem *Francis*. Ad hunc *Modeſtus* et *Modelheymus* tanquam Apoſtoli in *Carantanum* ex *Iuvavienſi* Epiſcopatu miſſi, cathedram Epiſcopalem in Solio ad D. Deigenetricem inſtaurarunt. ex GERMANIS *Cetemarus,*

WALDCVNO. Ad hunc *Haymo* et *Regibaldus* presbyteri cum Diacono *Maiorano* a Diuo *Virgilio Iuvavienſi* Epiſcopo miſſi, ad Evangelii doctrinam propagandam. *Waldcuno,*

THEODO, ſ. DEPO, *Taſſilonis Bojoariae* Regis Filius baptiſatus *Romae*, patre procurante ab *Adriano Papa*; Inde princeps *Carnorum* conſtitutus A. 772. *Theodo ſ. Dedo,*

INGVON ſeu INGEVO ſive INGO, quar- *Inguon ſ. Ingevo ſ. Ingo,*

Digitized by Google

quartus *Carnorum* ex *Germanis* poſt *Slavos* ibidem preſſos ſeu domitos, princeps. Hi enim, ut repetamus tempora *Mauricii* ac *Phocae* Caeſarum, *Carnos* a cie victos ſubegerant &c. *Ingevonis* vocabulum vetuſtum eſt apud *Germanos* de parte etiam eorundam a PLINIO relatum. Significat autem incolam ſeu habitatorem, quamvis alii ad vim vocabuli accuratius attendentes *mediterraneum cultorem et Dominum* interpretantur. Praefectus eſt *Carnis* a *Carolo M.* devictis *Bavaris* ſeu *Bojariis*, quorum Rex *Thaſſilo Theodonem* filium eo collocarat. Hi enim cum poſt rebelliones multiplices tandem *Hunnos* gentem crudelem ac barbarum in *Germaniam* allexiſſent, eos criminis læſae maieſtatis convictos et damnatos Monaſterio *Lauriſſenſi* incluſit, atque Principem provinciae *Carantanae* (ſic enim eo tempore vocata eſt) dedit hunc *Ingevonem*, natum ex nobiliſſima familia Comitum in *Francia*, virum pietate religioſa, virtute et fide praeſtantiſſimum. Cum igitur *Ingevo* ſeu *Iugo* homo Chriſtianus verae religionis cultor eſſet, in ſua vero ditione diverſa hominum ſtudia reperiret, miſera plebecula et agreſtium turba Chriſtianiſmo jam diu imbuta, Nobilitate vero, quae potiſſimum *Slavica* erat ex populorum in bellis commixtione, gentilitios adhuc Deos venerante, qua hanc etiam tandem Chriſto lucrari poſſet, viam inire voluit. Hac igitur de re cum *Anno* ſeu

verae religionis cultor.

Digitized by Google

ſeu *Annone* Epiſcopo *Salisburgenſi* contulit, eiusque conſilio opipum lautumque Convivium inſtruxit, ad id omnibus qui ditioni ſuae ſubjecti erant convocatis. In eo igitur ruſticanam multitudinem iam Chriſto venditatam, in regia ſua non procul a menſa Domini collocatam aureis et argenteis poculis liberaliter excepit, primatibus vero et nobilibus extra regiam fictilibus et quidem parce miniſtrare juſſit. Viſa haec res omnibus miraculo, nec pauci indignitatem rei, ut exiſtimabant, perpendentes Regem adorti ſunt, ſciſcitantes: *quidnam rei eſſet, quod fex populi, primoribus ita praeferretur, et ii penes quos cura et onus eſſet Reipublicae, quaſi deſpectui haberentur?* Tum ille reſpondit: *Veſtra proceres culpa eſt, quo minus aliter nunc agere poſſim; immundicies animarum veſtrarum diſcrimen hoc parit, Eae enim cum Idololatria Diabolica adhuc obſeſſae et ſordibus ſpurciſſimis quaſi denigratae ſint, non dignae ſunt eo cultu et honore, quem admittunt et requirunt animulae ruſticorum ad fidem Chriſti converſorum, et ſacra baptiſmatis unda ablutorum candidiſſima. Nam ita utrorumque veſtrorum animas mihi conivium hoc inſtitutum apparuiſſe, certe credatis. Convivium autem hoc non tam pro externi ſplendoris, quo ii qui in urbibus et arcibus habitant caſarum et agrorum incolis facile pracellere poſſunt, quam pro animarum, quae ſolae verae mundiciae indices ſunt, diſcrimine paratum eſt· Proinde*

ſi

Nobiles haſtenus ethnicos ad chriſtianam fidem permouit.

ſi alio tempore maiori honore excipi vultis, ſpurcicias et ſordes illas idolorum prius relinquite. Movit callidum et pium Principis conſilium atque factum Nobiles, ut catervatim ad ovile Chriſti ſe aggregarent.

Origo ſingularis moris Inaugurationis Principum Carnorum.

Sunt autem in ea quidam ſententia, Hiſtoriam iſtam de ruſticis occaſionem dediſſe peculiari *Carnorum* mori, quo illi principes novos inaugurare et confirmare conſueverunt, adhibitis iis ſolennitatibus, quae alibi non facile reperiuntur. Eum ritum deſcribit ÆN. SYLV. deinde *Pius II. P. M.* in *Europa* C. 20. Quoties novus Princeps Reipubl. gubernationem init, ſolennitatemque nuſquam alibi auditam obſervant. Non longe ab oppido S. *Viti*, in ualle ſpecioſa vetuſtae civitatis reliquiae viſuntur, cuius nomen temporis abolevit Antiquitas. Iuxta in pratis longe patentibus marmoreus lapis erectus eſt: hunc ruſticus aſcendit, cui per ſucceſſionem ſtirpis id officium hereditario iure debetur. A dextra bos macer nigri coloris aſtat, ad ſiniſtram pari macie deformis equa. Frequens circa eum populus et omnis ruſtica turma. Tum princeps ex adverſa pratorum parte procedit: purpurati eius proceres ambiunt. Vexillum ante ipſum et inſignia principatus Comes *Goritiae*, qui Palatii curam gerit, inter duodecim minora vexilla procurrit. Reliqui magiſtratus ſequuntur. Nemo in eo Comitatu non dignus

gnus honore videtur, niſi princeps, pro ſe ipſo ruſtici ſpeciem ferens. Agreſtis ei veſtis, agreſtis pileus, calceusque, et baculus in manu geſtatus paſtorem oſtendit. Quem poſtquam ruſticus ex lapide venientem conſpicatus eſt, ſermone *Slavico* (ſunt enim ipſi CARINTHIANI *Slavi*) *Quis hic eſt*, inclamat, *cuius tam ſuperbum inceſſum video?* Reſpondent cicumſtantes: *Principem terrae advenire.* Tum ille: *Iuſtus ne iudex eſt, ſalutem patriae quaerens? Liberae Conditionis? dignus honore? Eſtne Chriſtianae fidei cultor et defenſor?* Reſpondent omnes: *eſt et erit.* Rurſus ille: *Quo me iure ab hac ſede dimovebit?* ait *Goritiae* Comes; *Sexaginta denariis abs te hic locus emitur: iumenta haec tua erunt* (bovem atque equam oſtendens) *veſtimenta quoque principis, quae paulo ante exuit, accipies, eritque domus tua libera et absque tributo.* Quibus dictis, ruſticus leni alapa principi data, bonum iudicem eſſe iubet: et ſurgens, iumentaque ſecum adducens loco cedit. Princeps vero conſcenſo lapide, nudum gladium manu vibrans, ad omnem ſe partem convertit, aequum iudicium populo promittens. Ferunt et aquam frigidam a ruſtico allatam pileo bibere, tanquam vini uſum damnet. Deinde ad Eccleſiam *Solienſem* pergit, quae in propinquo tumulo ſita eſt, Sancti *Petri* vocabulum habens, et olim Pontificialis fuiſſe perhibetur. Vbi peractis ſacrificiis Princeps

ru-

ruſtica indumenta deponit, paludamentumque induit: Convivatusque ſplendide cum proceribus in prata reuertitur, ibique pro tribunali ſedens ius petentibus dicit et feuda confert.

Iguonis ſingulare conuiuium prouincialibus ſuis præparatum.

Fama eſt Anno ſeptingenteſimo nonageſimo poſt Chriſti ſalvatoris ortum, Imperatore *Carolo M.* ducem gentis *Iguonem* nomine, ingens convivium provincialibus praeparaſſe; et agreſtibus quidem ad conſpectum ſuum intromiſſis, in vaſis aureis et argenteis, nobilibus vero et magnatibus procul ab oculis collatis, fictilibus miniſtrare iusſiſſe. Interrogatum *cur ita faceret*? reſpondiſſe: *Non tam mundos eſſe, qui urbes et alta palatia, quam qui agros et humiles caſas colerent. Ruſticis, qui Chriſti Evangelium accepiſſent, baptiſmatis unda purificatis, candidas et nitidas eſſe animas; nobiles vero ac potentes qui ſpurcitias idolorum ſequerentur, ſordidas et nigerimas. Se vero pro qualitatibus animarum inſtruxiſſe convivium.* Caſtigatos ea re nobiles, catervatim Sacri baptiſmatis undam quaerentes breui tempore ſub *Virgilio* et *Arnone Iuvavienſibus* Epiſcopis, univerſos fidem Chriſti accepiſſe. Hinc honos inveſtiendi principis, ruſticitati datus.

Honos inueſtiendi Principis ruſticitati datus.

Quis primus princeps hoc more fuerit inueſtitus.

Ita igitur honos inueſtiendi *Principis* ad ruſticitatem tum pervenit et forte *Ingevonis* ſucceſſor *Codelaus* vel *Godelachus*, primus ea ſolennitate inueſtitus eſt, aut etiam *Baldericus* huic a *Ludevvico I.* Imp. ſurrogatus, aut denique *Ludevvicus* qui primo

Digitized by Google

primo *Pannoniarum* praefectus tandem *Godelacho* per calumniam oppreſſo ſucceſſerat. Sed non diu, ut deinceps audiemus, gubernacula tenuerat. Etſi non deſint, qui initium conſuetudinis factum eſſe velint in inauguratione S. *Domitiani*, qui *Ludovicum* ſecutus eſt, et *Noricorum* et *Carnorum* Dux appellatur, in fundationibus templi *Milleſtadienſis*, quae primo in *Carinthia* Eccleſiae eſſe putatur. Eius rei argumentum habent, quod in lapide illo marmoreo, qui ſedes eſt vel ſolium Principis inaugurando factus, qui vulgo der Königſtuhl appellatur, inſcriptum eſt literis antiquiſſimis DVX DOMITII. Habuit hic *Domitianus* Coniugem *Annam Meraniae* Ducis filiam, cuius auxilio idolorum ſtatuas in *Carnio* adhuc reliquas evertit, et in proximo lacu ſubmerſit, neque procul inde Eccleſiam illam *Milleſtadienſem*, a *mille* ut putant *ſtatuis* dictam fundavit. Erutus eſt autem eius et uxoris tumulus continens imaginem Ducis in throno ſedentis, et gladium manu geſtantis, cum hac inſcriptione: DOMITIANVS DVX NORICORVM ET CARENTANORVM CVM VXORE MARIA MERANIENSI PRIMVS FVNDATOR HVIVS ECCLESIÆ QVI CONVERTIT ISTVM POPVLVM AD CHRISTIANITATEM AB INFIDELITATE. Ex quo aliqui Chriſtianæ fidei in CARINTHIA exordium ad hunc DOMITIANVM retu-

Der Könïg Stuhl.

Domitianus idolorum ſtatuas in *Carnio* euertit.

Ingeuonis ſucceſſores: retulere, quamvis et ſupra de *caraſto* Slavo dictum. Nunc de INGEVONIS *ſucceſſoribus*:

Godelachvs ſ. Codolaus. GODELACHVS (aliis *Germanorum* nomina latine corrumpentibus CODOLAVS) *Carnis* et *Carniolenſibus* praefuit iuſſu eiusdem *Caroli M.* Vocatur ab EGINHARDO comes et *Marchae* praefectus, It. dux *Foroiulienſis.* Hunc *Ludovvicus Pannoniarum* praefectus ſeu Dux, ut ab EGINHARDO dicitur, per calumniam oppreſſit, eique ſucceſſit. Accuſaverat enim crudelitatis et inſolentiae. Deceſſit GODELACHVS febre ut teſtatur.

Baldricvs ſ. Baldericus. BALDRICVS vel BADERICVS poſt *Godelachi* obitum ſuffectus *Godolacho* in *Marcha* occurrit *Ludevvico Pannoniae* Principi *Carentanorum* regionem cum exercitu ingreſſo eumque ad *Dravum* fluvium occidit. EGINHARDVS: Hi tres exercitus de *Saxonia* et *orientali Francia* et *Alemannia Boioaria* quoque atque *Italia* congregati ſunt. Qui tres domum reverſis *Carniolenſes*, qui circa *Savum* fluvium habitant, et *Foroiulienſibus* pene contigui ſunt, *Baldrico* ſedederunt. Idem et pars *Carentanorum*, quae ad *Ludevvici* partes a nobis defecerat facere curavit.

Ludovicvs, LVDEVVICVS. Huius iam mentio facta eſt in *Godelacho* et *Baldrico.* Calumnia itaque detecta, Ducatu *Carnorum* deiectus eſt, et cum reſiſteret contumaciter, bello victus eſt atque pulſus a *Balderico* duce *Foroiulienſi.*

S. Domitianvs, S. DOMITIANVS De hoc et aliquid in

Inge-

Ingevone dictum, fundator eſt Eccleſiae *Milleſtadienſis* Haec A. 1340. Abbatiali dignitate ornata eſt ab *Alberto Artenburgii* comite praeſule *Tridentino*: tandem a *Friderico* III. Imperat. in Regiam generalis Magiſtri ordinis D. *Georgii* Conſenſu Pontificis mutata. *Domitianus* ob vitam religioſe actam et miraculorum fulgorem poſt obitum Sanctorum numero aſcripus eſt.

GERHOLDVS *Carnorum* Princeps poſt S. *Domitianum*. Habuit filios *Goteranum* et *Wernherigerum*. GERHOLDVS. &c.

ALBERICVS,
GOTFRIDVS,
GERHOLDVS II.
HELMVVINVS,
ALBERICVS,
BATO,

De his nihil reperitur praeter haec nuda nomina in Annalibus Gentiliciis relata.

CAROLOMANNVS Filius *Ludevvici* II. *Francorum* et *Boiariae* Regis (*Ottingae* ſepulti) ex matre græca *Emanuelis Conſtantinopolitani* Imp. filia natus. *Carnis* praefectus a patre, ut teſtantur *literae confirmationis Oſſiacenſis caenobii ad Villarum* &c. Hic igitur in quibus diplomatibus initio Dux *Francorum Carentanorumque* dicitur, inde Rex *Francorum*, Dux *Carentanorum*, tribuitur ei et *Baioariae* Regnum. CAROLOMANNVS.

ARNVLPHVS Filius *Carolomanni* ex nobili foemina *Carinthiaca* naturalis. Princeps ARNVLPHVS.

Imperantes CARINTHIÆ fuerunt: ex GALLIS *Catimelus, Epulo, Cincibilis;* ex SVEVIS, *Gabinius,*

Proceribus qui cum Imperio apud eos fuerunt aliquid dicatur.

Non referam autem eos, quos alii ex *Gallorum* gente huc ponunt, CATIMELVM & EPVLONEM ex LIVII *L. 41.* et CINCIBILEM ex *L. 43.* Nam *Carnis* imperaſſe non adeo certi conſtat. A MARCELLINO refertur GABINIVS, qui regulus *Suevus* a *Valentiniano* Caeſare *Valeriae Noricique mediterranei* agros ſub tributo tenuerit. Putantur deinde *Suevici* quidam alii Reguli *Carnis* imperaſſe, ut CHVNIMVNDVS, de quo IORNANDES, ACIHVLPHVS, de quo MARCELLINVS, REMISMVNDVS, de quo rurſus IORNANDES. Et poſt hos GIBOLPHVS Rex *Suevorum* in *Norico* fuit. At tandem a DIACONO in *Hiſt. Longob.* expreſſe Rex *Carnorum* & *Boiorum* dicitur GERIBALDVS. Idem DIACONVS de TASSILONE ſcribit, quod *Carnis* et *Boiariis* ſimul imperarit beneficio Regis Francorum, qui GERIBALDVM pepulerunt, et *Carnos* juſſu *Francorum* ſubegerant.

Chunimundus, Achiulphus, Remismundus, Gibolphus, Geribaldus, TASSILO,

a Slavis victus;

Sub hoc *Slavi* in CARINTHIAM infuſi ſunt a quibus et TASSILO victus eſt ad *Aguntum,* (de qua hiſtoria DIACONVS in *Annalibus gentis*) qui locus hodie *Innekhen* dicitur. Itaque ab eo tempore non ſolum *Slavi Germanis* ibidem ammixti, ſed & lingua peregrina inualuit. Sane et *Carnorum* principem deinceps *Slavica* lingua inveſtitum, et coram Imperii ordinibus in negotiis ea uſum conſtat, ut ÆNEAS quoque teſtatur. Sequuntur principes *Ger-*

ex SLAVIS,

Digitized by Google

Carnorum tres ex *Slavis*, reliqui rurſum ex *Germanis* i. e. *Francis Saxonibus* et *Suevis*, usque ad tempora *Heinrici IV.* Imperatoris, quo tempore ex variis familiis duces ſuos habuerunt, qui ſunt: SAMOIS princeps *Slavonicus* in *Carentana* ſive *Lurcurnia*, a *Dagoberto Franco* victus, et cum tota gente ſub *Francorum* iugum redactus. *Samois*

BARUTHUS *Carantanorum* Regulus *Slavicus* una cum fratre COTIO fuit ab *Avaribus* pulſus, ſed a *Francis* reſtitutus. *Baruthus;*

CARASTUS *Carantanorum* Princeps, de quo ſcribitur, quod primus gentis ſuae baptiſmum ſusceperit, a B. *Domingo*, divi *Ruperti* Epiſcopi *Iuvavienſis* diſcipulo, *Carnorum* Apoſtolo. *Caraſtus;* qui primus gentis ſuæ baptiſmum ſuſcepit.

CETEMARUS primus poſt *Slavos* a *Francis* in *Norico mediterranea* ſ. *Carantana* victos, princeps ibidem *Germanus* ex iisdem *Francis*. Ad hunc *Modeſtus* et *Modelheymus* tanquam Apoſtoli in *Carantanum* ex *Iuvavienſi* Epiſcopatu miſſi, cathedram Epiſcopalem in Solio ad D. Deigenetricem inſtaurarunt. ex GERMANIS *Cetemarus;*

WALDCUNO. Ad hunc *Haymo* et *Regibaldus* presbyteri cum Diacono *Maiorano* a Diuo *Virgilio Iuvavienſi* Epiſcopo miſſi, ad Evangelii doctrinam propagandam. *Waldcuno,*

THEODO, ſ. DEPO, *Taſſilonis Bojoariae* Regis Filius baptiſatus *Romae*, patre procurante ab *Adriano Papa*; Inde princeps *Carnorum* conſtitutus A. 772. *Theodo ſ. Dedo.*

INGUON ſeu INGEVO ſive INGO, quar- *Inguon ſ. Ingeuo ſ. Ingo,*

quartus *Carnorum* ex *Germanis* poſt *Slavos* ibidem preſſos ſeu domitos, princeps. Hi enim, ut repetamus tempora *Mauricii* ac *Phocae* Caeſarum, *Carnos* a cie victos ſubegerant &c. *Ingevonis* vocabulum vetuſtum eſt apud *Germanos* de parte etiam eorundam a PLINIO relatum. Significat autem incolam ſeu habitatorem, quamvis alii ad vim vocabuli accuratius attendentes *mediterraneum cultorem et Dominum* interpretantur. Praefectus eſt *Carnis* a *Carolo M.* devictis *Bavaris* ſeu *Bojariis*, quorum Rex *Thaſſilo Theodonem* filium eo collocarat. Hi enim cum poſt rebelliones multiplices tandem *Hunnos* gentem crudelem ac barbarum in *Germaniam* allexiſſent, eos criminis læſae maieſtatis convictos et damnatos Monaſterio *Lauriſſenſi* incluſit, atque Principem provinciae *Carantanae* (ſic enim eo tempore vocata eſt) dedit hunc *Ingevonem*, natum ex nobiliſſima familia Comitum in *Francia*, virum pietate religioſa, virtute et fide praeſtantiſſimum. Cum igitur *Ingevo* ſeu *Iugo* homo Chriſtianus verae religionis cultor eſſet, in ſua vero ditione diverſa hominum ſtudia reperiret, miſera plebecula et agreſtium turba Chriſtianiſmo jam diu imbuta, Nobilitate vero, quae potiſſimum *Slavica* erat ex populorum in bellis commixtione, gentilitios adhuc Deos venerante, qua hanc etiam tandem Chriſto lucrari poſſet, viam inire voluit. Hac igitur de re cum *Anno* ſeu

verae religionis cultor.

ſeu *Annone* Epiſcopo *Salisburgenſi* contulit, eiusque conſilio opipum lautumque Convivium inſtruxit, ad id omnibus qui ditioni ſuae ſubjecti erant convocatis. In eo igitur ruſticanam multitudinem iam Chriſto venditatam, in regia ſua non procul a menſa Domini collocatam aureis et argenteis poculis liberaliter excepit, primatibus vero et nobilibus extra regiam fictilibus et quidem parce miniſtrare juſſit. Viſa haec res omnibus miraculo, nec pauci indignitatem rei, ut exiſtimabant, perpendentes Regem adorti ſunt, ſciſcitantes: *quidnam rei eſſet, quod fex populi, primoribus ita praeferretur, et ii penes quos cura et onus eſſet Reipublicae, quaſi deſpectui haberentur?* Tum ille reſpondit: *Veſtra proceres culpa eſt, quo minus aliter nunc agere poſſim; immundicies animarum veſtrarum diſcrimen hoc parit, Eae enim cum Idololatria Diabolica adhuc obſeſſae et ſordibus ſpurciſſimis quaſi denigratae ſint, non dignae ſunt eo cultu et honore, quem admittunt et requirunt animulae ruſticorum ad fidem Chriſti converſorum, et ſacra baptiſmatis unda ablutorum candidiſſima. Nam ita utrorumque veſtrorum animas mihi convivium hoc inſtitutum apparuiſſe, certe credatis. Convivium autem hoc non tam pro externi ſplendoris, quo ii qui in urbibus et arcibus habitant caſarum et agrorum incolis facile praecellere poſſunt, quam pro animarum, quae ſolae verae mundiciae indices ſunt, diſcrimine paratum eſt. Proinde*

ſi

Nobiles hactenus ethnicos ad chriſtianam fidem permouit.

ſi alio tempore maiori honore excipi vultis, ſpurcicias et ſordes illas idolorum prius relinquite. Movit callidum et pium Principis conſilium atque factum Nobiles, ut catervatim ad ovile Chriſti ſe aggregarent.

Origo ſingularis moris Inaugurationis Principum Carnorum.

Sunt autem in ea quidam ſententia, Hiſtoriam iſtam de ruſticis occaſionem dediſſe peculiari *Carnorum* mori, quo illi principes novos inaugurare et confirmare conſueverunt, adhibitis iis ſolennitatibus, quae alibi non facile reperiuntur. Eum ritum deſcribit ÆN. SYLV. deinde *Pius II. P. M.* in *Europa* C. 20. Quoties novus Princeps Reipubl. gubernationem init, ſolennitatemque nusquam alibi auditam obſervant. Non longe ab oppido S. *Viti*, in ualle ſpecioſa vetuſtae civitatis reliquiae viſuntur, cuius nomen temporis abolevit Antiquitas. Iuxta in pratis longe patentibus marmoreus lapis erectus eſt: hunc ruſticus aſcendit, cui per ſucceſſionem ſtirpis id officium hereditario iure debetur. A dextra bos macer nigri coloris aſtat, ad ſiniſtram pari macie deformis equa. Frequens circa eum populus et omnis ruſtica turma. Tum princeps ex adverſa pratorum parte procedit: purpurati eius proceres ambiunt. Vexillum ante ipſum et inſignia principatus Comes *Goritiae*, qui Palatii curam gerit, inter duodecim minora vexilla procurrit. Reliqui magiſtratus ſequuntur. Nemo in eo Comitatu non di-

gnus

gnus honore videtur, niſi princeps, pro ſe ipſo ruſtici ſpeciem ferens. Agreſtis ei veſtis, agreſtis pileus, calceusque, et baculus in manu geſtatus paſtorem oſtendit. Quem poſtquam ruſticus ex lapide venientem conſpicatus eſt, ſermone *Slavico* (ſunt enim ipſi CARINTHIANI *Slavi*) *Quis hic eſt*, inclamat, *cuius tam ſuperbum inceſſum video?* Reſpondent cicumſtantes: *Principem terrae advenire.* Tum ille: *Iuſtus ne iudex eſt, ſalutem patriae quaerens? Liberae Conditionis? dignus honore? Eſtne Chriſtianae fidei cultor et defenſor?* Reſpondent omnes: *eſt et erit.* Rurſus ille: *Quo me iure ab hac ſede dimovebit?* ait *Goritiae* Comes; *Sexaginta denariis abs te hic locus emitur: iumenta haec tua erunt* (bovem atque equam oſtendens) *veſtimenta quoque principis, quae paulo ante exuit, accipies, eritque domus tua libera et absque tributo.* Quibus dictis, ruſticus leni alapa principi data, bonum iudicem eſſe iubet: et ſurgens, iumentaque ſecum adducens loco cedit. Princeps vero conſcenſo lapide, nudum gladium manu vibrans, ad omnem ſe partem convertit, aequum iudicium populo promittens. Ferunt et aquam frigidam a ruſtico allatam pileo bibere, tanquam vini uſum damnet. Deinde ad Eccleſiam *Solienſem* pergit, quae in propinquo tumulo ſita eſt, Sancti *Petri* vocabulum habens, et olim Pontificialis fuiſſe perhibetur. Vbi peractis ſacrificiis Princeps

ru-

ruſtica indumenta deponit, paludamentumque induit: Convivatusque ſplendide cum proceribus in prata reuertitur, ibique pro tribunali ſedens ius petentibus dicit et feuda confert.

Iguonis ſingulare conuiuium prouincialibus ſuis præparatum.

Fama eſt Anno ſeptingenteſimo nonageſimo poſt Chriſti ſalvatoris ortum, Imperatore *Carolo M.* ducem gentis *Iguonem* nomine, ingens convivium provincialibus praeparaſſe; et agreſtibus quidem ad conſpectum ſuum intromiſſis, in vaſis aureis et argenteis, nobilibus vero et magnatibus procul ab oculis collatis, fictilibus miniſtrare iusſiſſe. Interrogatum *cur ita faceret*? reſpondiſſe: *Non tam mundos eſſe, qui urbes et alta palatia, quam qui agros et humiles caſas colerent. Ruſticis, qui Chriſti Evangelium accepiſſent, baptiſmatis unda purificatis, candidas et nitidas eſſe animas; nobiles vero ac potentes qui ſpurcitias idolorum ſequerentur, ſordidas et nigerimas. Se vero pro qualitatibus animarum inſtruxiſſe convivium.* Caſtigatos ea re nobiles, catervatim Sacri baptiſmatis undam quaerentes breui tempore ſub *Virgilio* et *Arnone Iuvavienſibus* Epiſcopis, univerſos fidem Chriſti accepiſſe. Hinc honos inveſtiendi principis, ruſticitati datus.

Honos inueſtiendi Principis ruſticitati datus.

Quis primus princeps hoc more fuerit inueſtitus.

Ita igitur honos inueſtiendi Principis ad ruſticitatem tum pervenit et forte *Ingevonis* ſucceſſor *Codelaus* vel *Godelackus*, primus ea ſolennitate inueſtitus eſt, aut etiam *Baldericus* huic a *Ludevvico I.* Imp. ſurrogatus, aut denique *Ludevvicus* qui primo

primo *Pannoniarum* praefectus tandem *Godelacho* per calumniam oppreſſo ſucceſſerat. Sed non diu, ut deinceps audiemus, gubernacula tenuerat. Etſi non deſint, qui initium conſuetudinis factum eſſe velint in inauguratione S. *Domitiani*, qui *Ludovicum* ſecutus eſt, et *Noricorum* et *Carnorum* Dux appellatur, in fundationibus templi *Milleſtadienſis*, quae primo in *Carinthia* Eccleſiae eſſe putatur. Eius rei argumentum habent, quod in lapide illo marmoreo, qui ſedes eſt vel ſolium Principis inaugurando factus, qui vulgo der Königſtuhl appellatur, inſcriptum eſt literis antiquiſſimis DVX DOMITI. Habuit hic *Domitianus* Coniugem *Annam Meraniae* Ducis filiam, cuius auxilio idolorum ſtatuas in *Carnio* adhuc reliquas evertit, et in proximo lacu ſubmerſit, neque procul inde Eccleſiam illam *Milleſtadienſem*, a *mille* ut putant *ſtatuis* dictam fundavit. Erutus eſt autem eius et uxoris tumulus continens imaginem Ducis in throno ſedentis, et gladium manu geſtantis, cum hac inſcriptione: DOMITIANVS DVX NORICORVM ET CARENTANORVM CVM VXORE MARIA MERANIENSI PRIMVS FVNDATOR HVIVS ECCLESIÆ QVI CONVERTIT ISTVM POPVLVM AD CHRISTIANITATEM AB INFIDELITATE. Ex quo aliqui Chriſtianæ fidei in CARINTHIA exordium ad hunc DOMITIANVM

Der Königſtuhl.

Domitianus idolorum ſtatuas in *Carnio* euertit.

retu-

Ingeuonis ſucceſſores: retulere, quamvis et ſupra de *caraſto* Slavo dictum. Nunc de INGEVONIS *ſucceſſoribus*:

GODELACHVS ſ. Codolaus. GODELACHVS (aliis *Germanorum* nomina latine corrumpentibus CODOLAVS) *Carnis* et *Carniolenſibus* praefuit iuſſu eiusdem *Caroli M.* Vocatur ab EGINHARDO comes et *Marchae* praefectus, Ir. dux *Foroiulienſis.* Hunc *Ludovvicus Pannoniarum* praefectus ſeu Dux, ut ab EGINHARDO dicitur, per calumniam oppreſſit, eique ſucceſſit. Accuſaverat enim crudelitatis et inſolentiae. Deceſſit GODELACHVS febre ut teſtatur.

BALDRICVS ſ. Baldericus. BALDRICVS vel BADERICVS poſt *Godelachi* obitum ſuffectus *Godolacho* in *Marcha* occurrit *Ludevvico Pannoniae* Principi *Carentanorum* regionem cum exercitu ingreſſo eumque ad *Dravum* fluvium occidit. EGINHARDVS: Hi tres exercitus de *Saxonia* et *orientali Francia* et *Alemannia Boioaria* quoque atque *Italia* congregati ſunt. Qui tres domum reverſis *Carniolenſes*, qui circa *Savum* fluvium habitant, et *Foroiulienſibus* pene contigui ſunt, *Baldrico* ſedederunt. Idem et pars *Carentanorum*, quae ad *Ludevvici* partes a nobis defecerat facere curavit.

LVDOVICVS, LVDEVVICVS. Huius iam mentio facta eſt in *Godelacho* et *Baldrico*. Calumnia itaque detecta, Ducatu *Carnorum* deiectus eſt, et cum reſiſteret contumaciter, bello victus eſt atque pulſus a *Balderico* duce *Foroiulienſi*.

S. DOMITIANVS, S. DOMITIANVS De hoc et aliquid in

Inge-

Ingevone dictum, fundator eſt Eccleſiae *Milleſtadienſis* Haec A. 1340. Abbatiali dignitate ornata eſt ab *Alberto Artenburgii* comite praeſule *Tridentino*: tandem a *Friderico* III. Imperat. in Regiam generalis Magiſtri ordinis D. *Georgii* Conſenſu Pontificis mutata. *Domitianus* ob vitam religioſe actam et miraculorum fulgorem poſt obitum Sanctorum numero aſcripus eſt.

GERHOLDVS *Carnorum* Princeps poſt S. *Domitianum*. Habuit filios *Goteranum* et *Wernherigerum*. GERHOLDVS. &c.

ALBERICVS,
GOTFRIDVS,
GERHOLDVS II.
HELMVVINVS,
ALBERICVS,
BATO,

De his nihil reperitur praeter haec nuda nomina in Annalibus Gentiliciis relata.

CAROLOMANNVS Filius *Ludevvici* II. *Francorum* et *Boiariae* Regis (*Ottingae* ſepulti) ex matre græca *Emanuelis Conſtantinopolitani* Imp. filia natus. *Carnis* praefectus a patre, ut teſtantur *literae confirmationis Oſſiacenſis caenobii ad Villarum* &c. Hic igitur in quibus diplomatibus initio Dux *Francorum Carentanorumque* dicitur, inde Rex *Francorum*, Dux *Carentanorum*, tribuitur ei et *Baioariae* Regnum. CAROLOMANNVS,

ARNVLPHVS Filius *Carolomanni* ex nobili foemina *Carinthiaca* naturalis. Princeps ARNVLPHVS,

Carinthiae a patre conſtitutus antequam Regna *Francorum*, *Boioariorum* et *Germaniae* ſeu imperii conſecutus eſt.

EBERHARDVS ſ. *Euardarus*,

EBERHARDVS, corrupte *Evardarus Arnulphi* Imp. filius ex prima coniuge *Charinthiaca*, fratre *Arnoldo Boioariae* ducatum adepto, ipſe *Carentanorum* princeps factus eſt. Filios habuit tres occiſos in praelio *Meraniorum* cum *Vngaris*, quos ſuperant A. 904. videlicet *Beringerum*, *Reginoldum* et *Gothardum* teſte *Reginone*. *Beringerus* Dux *Foroiulienſis* inde rex *Italiae* factus eſt, a quo familia *Berengariorum* deinceps fluxit teſte eodem REGINONE ſub A. 888.

BERTHOLDVS, cuius filii

BERTHOLDVS itidem *Arnulphi* Imp. filius ab *Ottone* Imp. *Heinrici* Auc, (cui *Arnoldus Boioariae* dux rebellarat ideoque iam praeteribatur.) Filio praelatus fratri et *Carentinorum* Princeps ſalutatus. Inde *Boiariorum* Dux factus in locum filiorum fratris *Arnoldi*, qui et ipſi *Ottoni* exemplo patris rebelles erant. Hi erant Scyrenſes Comites *Wernherus*, *Eberhardus*, *Arnoldus* et *Otto*. Additur alicubi et *Heroldus Salisburgenſis* praeſul quorum *Arnoldus Otto* et *Heroldus* conſpirarunt in *Ottonem I.* Imperatorem cum filio eius *Ludolpho*. Igitur *Bertholdus* filiis ſuis *Carnorum* Ducatum tradidit. Obiit. 948. teſte VRSBERGENSI.

BERNHARDVS et GOTFRIDVS

BERNHARDVS et GOTFRIDVS filii *Bertholdi* fuerunt, quibus pater *Boiariae* Dux factus CARINTHIAM reliquit. Hi

Digitized by Google

Hi *Carinthiam diviſerunt*, et *Bernhardus* *Carinthiam diuiſerunt.*
Carinthiae Dux, *Gotfridus Meraniae* Dux appellari voluit, ut et nominantur in *Annal. Hungaricis* citante LAZIO. Anno 944. ambo ab *Hungaris* caeſi ſunt in praelio ad caſtrum *Leopactum*, cuius cladis et mentio eſt apud REGINONEM quo tempore *Hungaros a Charentanis* maxima caede mactatos eſſe ſcribit.

Cunradus filius *Heinrici*, qui et ipſe *Arnulphi* Imp. Filius fuit *Bertoldi* frater. Vxor eius *Lutgartis Ottonis* I. Imp. filia Ducatu *Boiorum* a Socero ob rebellionem privatus eſt. Nam cum *Ludolpho* eiusdem *Ottonis* filio conſpiraverat. In hoc *Carolinorum* familia in *Carnis* deſiit. Sequitur unus ex *Saxonibus*.

CVNRADVS, Ducatu *Boiorum* priuatus, in quo deſiit *Carolinorum* familia. Ex *Saxonibus*; HENRICVS *Hezilo*; cuius filius.

HEINRICVS cognomento *Hezilo*, *Heinrici Rixoſi Bavar.* Ducis filius, *Henrici Aucupis* Nepos, *Henrici S.* Pater, natus ex *Juditha Arnoldi Mali Bav.* Ducis, qui *Arnulphi* Imp. filius fuit, filia, *Conrado* pulſo ab *Ottone I.* Imp. ſuffectus in principatu *Carnorum*.

HEINRICVS filius *Hezilonis* deinde *Sanctus* dictus eſt ex Duce *Bavariae* Imperator, abdicauit ſe Ducatu *Carnorum*, petente *Ottone* III. Imp. cum alias *Boioariae* Dux eſſet. Reſarciavit ſibi tamen duos in *Carinthia* Comitatus *Villacum* & *Wolfeſpergam* quos deinde Epiſcopatui *Babenbergenſi* a ſe fundato donavit, quod hodieque poſſident Epiſcopi. Ad pontem *Villeri* civitas a *Babenbergenſibus* poſtea extructa.

HENRICVS S. abdicauit ſe Ducatu *Carnorum*.

Digitized by Google

Breviſſima CARINTHIAE *deſcriptio.*

CARINTHIAE vicini; CARINTHIAE Ducatus provinciaeque RITHAYMERO teſte, in *Germania* ab *Oriente* et *Septentrione* habent *Stiriam*, ab *Occidente* et *Meridie Alpes* et *forum Iulii* contingit. fertilitas; Multae in hac regione Valles Collesque tritici feraces, abundant feris, pecudibus et iumentis atque piſcibus multi lacus et amnes, quorum praecipuus eſt *Dravus*. conditio *aëris*, ac Et eſt terra propter *Alpium* vicinitatem ex parte frigida, nivibus et pluviis frequens. Vbi propter frigiditatem aquarum a nivibus ſolutarum circa montana plurimi ſunt ſtrumoſi. *metalli*. & præſertim *auri-fodinarum*, Metallorum omnium fertilitate nullis cedit terris. Pix Caeraſcum mel retribuitur *Tauriſcis*, quia eius copia eſt, et ſuper *Carnos* mons *Apenninus* incumbit lacum in amnem *Iſaram* confluentem. gaudentium *auro foſſili*, POLYBIVS ſcriptum reliquit ſuis temporibus auri fodinas in *Tauriſcis Noricis* mximeque penes *Aquileiam* reperiri, adeo natura optimas, ut cum a ſuperficie terrae duos ad pedes ſolum detraxeris: *foſſile* confeſtim *aurum* invenias. Effoſſum autem non ultra 15. & *per ſe puro*; pedes eſſe *aurum* ipſum per ſe *purum* partim eſſe ad fabae aut Lupini magnitudines. Octava tantum parte decocta, partim vero maioris indigere digeſtionis valdeque utiliſſimae. Adiuvantibus autem Barbaris *Italis*: bimeſtri tempore de veſtigio auri

ri pretium tertia parte carius veniſſe totam per *Italiam*. Quod quidem ubi *Tauriſci* ſenſerint eiectis adiutoribus ſoli venum dedere. Hac vero tempeſtate univerſas auri fodinas in *Romanorum* eſſe poteſtate. Caeterum hoc in tractu ſicut et in *Hiſpania* fluvii *aurea* ferunt *grana*. Vltra *foſſile*. Haud tamen tantae efficacitatis. Porro notiſſimae huius tractus urbes ſunt *S. Vitus*, *Villacum*, *Clagenfurtum*. notiſſimae *Vrbes*.

S. VITVS Metropolis eſt et urbs minime negligenda cum foro ſatis ſpacioſo, habet perennis aquae fontem limpidiſſimum quem nos A. 1558. extrui vidimus cuius labri diametrum 7. plus minus pedum emenſi ſumus. Hoc labrum ex ſolido et candido marmore conſpicuum erat, ibi denique inter alia antiquitatum monumenta ex terra erutum. S. VITVS *metropolis*;

Urbem egredientibus *Clagenfurtum* verſus patentiſſimus campus occurrit, multis adhuc antiquorum ruderibus oppletum. Vulgo *Rotfeld* appellant. PARACELSVS in ſuo huius regionis *Chronico* (ſi modo eius ſit) *Liburniam* neſcio qua autoritate vocat. Ego potius *Solnenſe* oppidum a PLINIO in *Carnis* memoratum hic olim fuiſſe putarim. (*Rotfeld*) *Liburnia*, *Solnenſe* oppidum.

Hic ille eſt locus ubi ſub dio princeps inſolito eo ſed non vulgari ritu (quem PIVS II. in ſua *Europa* accuratiſſime deſcribit) inaugurari ſoleant.

VILLACVM oppidum domibus in fron- *Villacum*,

te colonibus hiſtoriiſque magnifice depictis ſpectatoribus gratum. Situm eſt hoc in planitie altiſſimis rupibus ſepta ad *Dravum* fluvium ponte lapideo eius oras connectens. CLAGENFVRTVM urbs bene munita, *Claudia* antiquitus LAZIO teſte vocata. Sunt qui ſcribunt, huius urbis cives adeo eſſe inexorabiles, ut leviſſima etiam furti ſuſpicione notata, inauditus ad crucem abripitur, poſt eius diei quo ſupplicium de eo ſumptum eſt tertium, de mortuo iudicant, quem ſi inſontem cognoverint honorifice ſepeliunt, ſi iure eum damnatum compererint perdere ſinunt. Sed hanc *fabellam commentatitiam* vocat RITHAYMERVS, eſt præterea FRISACHVM magnam referens vetuſtatem. S. LEONHARDVS, WOLFSPERGVM &c. Olim hunc tractum *Iapides* inhabitaſſe putantur. Imperium huius regionis penes duces *Auſtriacos* eſt.

Clagenfurtum, cuius cives inexorabiles.

Friſachum. S. Leonhardus. Wolfſpergum. Imperans.

Quantum ad *Eccleſiaſticam Iurisdictionem* attinet, ea inter Archiepiſcopum *Salisburgenſem* et Patriarcham *Aqaileienſem* partita eſt inquit PARACEL. in ſuo *Chron.* ſupra dicto. At neſcio num bene huius regionis Etymon a Latinis deductum vult; uti vocetur CARINTHIA quaſi *caritas intima.* Hoc incolis curae erat in indigitanda patria ſua ab externis nationibus, et ab eis minime intellectis nominis vocabulum petere. Legat hic non contentus lector SEBAST. MVNSTER. PIVM II. SABELLICVM &c.

Iurisdictio Eccleſiaſtica.

CARINTHIA quaſi *caritas intima.*

Scriptores.

LIB.

Digitized by Google

LIB. VII.

DIPLOMATARIVM MISCELLVM.

NVM. I.

Churfurſt FRIEDRICH ZU SACHSEN giebt ſeinen Conſens darzu, daſs die *Schlicken*, Herren zu *Weiſs-Kirchen*, von Keyſerlicher Maieſtät *geadelt*, geherret und gefreiet worden. Anno 1460.

WIr FRIDERICH *von Gotes Gnaden Herzog zcu* SACHSEN *des heiligen Rœmiſchen Rychs Ertzmarſchall und Kurfürſt* Bekennen Als die Allerdurchlauchtigiſten Furſten und Herrn Kayſser *Sigmund*, loblichen Gedechtniſs und Keyſser *Friedrich* desmals Romiſoher König die Edeln *Mathes Heinrich Niclas* und *Frantzen* die *Sligck* Herrn zu *Weiſs-Kirchen* Ire Erben und Nachkomen, durch irer *getruvven* und *merglichen Dienſte* willen dem heiligen Reiche getan GEADELT, GEHERRET und GEFRIET habn, nach laut der *Koniglichen Brive* daruber gegebn. Die Uns dann *glaubvvirdiglich furbracht* ſind worden: Alſo haben wir, durch *demutige* und

FRIDERICUS D. SAXONIÆ

Sigismundi imperatoris codicillus, in quibus SLIGKIIS

NOBILITATEM confert.

vliſ-

vliſſige Bete willen von den obgenanten *Mathes Heinrich Niclaſen* und *Frantzen* an Uns gelanget und durch irer *Dienſt* und *redeliches herkumen* willin zcu ſolcher HEBVNG ADEL - *Wirdikeit* und *Freyheit* unſrn WILLN, GVNST und VERHENGNIS, als eyn *Hertzog zu* SACHSEN und *Kurfurſt* des heiligen Romiſchen Rychs *gutlichn gegebn* und gebn auch wiſſentlich mit dieſen *Briefe* fur Uns, Unſre Nachkomen Herzogen zu SACHSEN, zcu *Orkunde* &c. gebn TVRGOW Dienſtags nach Sent Pauli Bekerung 1460.

habet ratos, qua *Saxoniæ* dux, *libere* nulla iuris *neceſſitate*. Datum *Torgau* 1460.

NVM. II.

Iohannes und *Albrecht*, Gebrudere, Marggrafen zu BRANDENBVRG und Burggrafen zu *Nurnberg*, befreyhen die *Beyeriſchen Vntertbanen* von dem Landgerichte des *Burggrafftbumbs* zu *Nurenberg* Anno 1460.

V*On Gotes Gnaden. Wir* IOHANNES *und Wir* ALBRECHT *Gebrudere Marcgraven zcu Brandeburg und Burcgraven zcu Nürmberg* bekennen und thun kund offentlich an dieſen Brive, daſs Wir Uns *fur uns Unnſer Erben* und *Nachkomen* bey Unnſern *Furſt-*

IOANNES & ALBERTVS marchiones *Brandenburgici*.

Furſtlichen Erenn und *Wirden* mit truwen an *Eydsſtad* globt und verpflicht habenn, globenn und verpflichtenn auch Unns geinwertiglich mit dieſem Brive, daſs die *Landſeſſen* und Inwoner des *Hovs* und Furſtenthumbs zu *Beiern*, auch die die in der *Furſten* von Beyern und des Hochgeborn *Furſten* Unſers lieben *Oheims* Herrn LVDEWIGS *Pfaltzgraven* bein *Rein*. *Herzogen* in *Ober*-und *Nieder*-*Beyern* &c. und ſeinen Erbenn *Herrſchafften* oder *Gerichten* jtzund oder hernachmals wonhaftigk und geſeſſen ſind, und dartzu yr aller *habe* und *gute* hinfur zu ewigen Zceyten mit dem *lantgericht* des *Burggraffthums* zcu *Nuremberg* nicht furgenomen bekummert, noch wyder ſie *procediret* werde, in dheinen Wege, und daſs wir fur Uns Unnſre Erben und Nachkomen des zu Sicherheid, den *Lantrichtern* und *Lantſchreibern* die Itzund ſind und hernachmahls werden alwege ſo offt das tczu *ſchulden kumpt* unvortczugenlich uff die *Eyde* damit ſie von *Landgerichts* wegenn gewand ſin bevelhn ſullen daſs den Sachen wie vorgeſchriben ſteet nachkomen werden Ab aber eyncherley *Ladung Proces* oder anders darwyder uſsgingen, das doch nicht ſin ſulle, daſs daz alles *kein crafft* haben ſulle in *dheinen* Wegen und dawyder ſull Unns Unnſer Erben und Nachkomen nicht helffen ſchutczen noch beſchirmen *eyncherley Recht Gerechtigkeid*, *Begnädung*, *Freiheid*, *Pri-*

sub honore *Principali*, loco *iuris iurandi*,

Boioariæ Subditos,

eximunt a *iurisdictione Burggraviatus*.

ſine ullo obſtaculo

conſuetudinis aut *iuris contrarii*.

Privilegia, Herkomen oder *Gevvonheit*, die Wir ader ſie dawyder hetten oder erlangen oder Uns oder yn hinfur von der *Obernhand* oder ſunſt gegebn *erlevvbt* oder *bevohlnn* werden ader wurden wann das alles und yr ydes ſal hie wieder weder in *Gericht* nach *Uſſerhalb* rechts mit angetzogen uſsgelegt, verſtanden noch gebrucht werden; in dheinen Wegen zcu Urkunde hat Unnſer yder ſin eigen *Inſigel* an dieſen Brieff thun hencken der gebin iſt zu Nurmberg am Sonntage Sanct Peters und Pauwls der heiligen tzwelff-Boten Tage

Datum 1460. nach Criſti Unnſers Herrn gepurt, Virtczenhundert und in Sechtczigſtenn Jarenn.

NVM. III.

Keyſer FRIEDRICH berichtet Hertzog *Wilhelmen* zu *Sachſen*; das zwiſchen *Ihm* und König *Georgen* in *Böhmen* biſsherige *Miſsverſtändniſs*, und ſuchet zugleich deſſen *Beyſtand* in dem bevorſtehenden *Zuge* wieder König *Georgen*, an. 1461.

FRIDERICVS V. Imperator. WIr FRIDERICH *vonn Gotſ Gnaden Romiſcher Kayſer zcu allen tczieten Merer des Reichs zcu Hungern Dalmacien Croacien &c.*

Digitized by Google

en &s. Kunig, Hertczog zcu *Oſterreich* und zcu *Steyer &c.* Entbieten dem Hochgeborn Wilhelmen Hertczogen zcu *Sachſen*, Landgraven in *Doringen* und Marcgraven in *Meiſſen* Unnſerm lieben *Oheymen* und *Furſten* Unſer Gnad und alles Gute Hochgeborner lieber *Oheim* und *Furſte*, Nachdem Uns zcu meingermaln angelangt hat, etwaz furnemens *unfreuntliches Willens* wider *Unns Unnſer Lande* und Leutte, dorinne der Durchleuchtigſt JORIG *Kunig* zcu *Beheim* &c. Unnſer *Svvager* und *Kurfurſt* mit ſampt dem Hochgeborn -- ALBROHTEN Hertzogen zcu OSTEREICH &c. Unnſerm *Bruder* und Furſten ſteen ſolle, haben Wir demſelben *Kunig* ſchreiben laſſenn, und Uns gegen Im erboten, als deſſelbenn Unnſers Brieves Innhalt hernach geſchrieben ſteet, und lautet von Wort zcu Wort alſo.

WILHELMO D. SAXON. ſcribit; cum GEORGIO Bohem. R. & AVSTRIACIS DD.

Wir FRIEDERICH *vonn Gots gnaden Romiſcher Keyſer zcu allen tzeiten Merer des Reichs zcu Hungern Entbieten* dem *Durchleuchtigſtenn* JORIGEN Kunig zcu *Beheim* &c Unnſern liebn Swager und *Kurfurſtenn* Unnſer *Freuntſchafft* und alles gute *Durchleuchtigiſter* lieber *Svvager* und *Kurfurſt*, Unns iſt oft und vil furkomen wie das Ir mit ſamt dem *Hochgeborn Albrechten* Ertzherzogenn zcu *Oſterreich* und zcu *Steir* &c. Unnſern lieben *Bruder* und *Furſten* und etlichen andern, in Betrachtung und furnemen *ſteen* ſollet und zcu *verhelffen Sa-*

Diſſidia enarrata in *litteris*.

chen

chen wider *Uns* zcu ſuchen, und dorumb Unns unnſer Land und Leutt mit *Krieg anzulanngenn*; ſollichs aber vonn Uwer *Libe* und *Freuntſchafft* bisher, nachdem und *Ir* Uns gewandt ſeyt und Wir um beſundern freuntlichen *Unterreden* und *Verſtendniſſen* gegen einander *verſchrieben ſein*, in Unnſer Gemut nicht hat komen mogen, angeſehen auch ſollich beſunder *Ere* und *Wirde* auch *freundlichen* Willen, die Wir euch meinig weg bewyſet habenn auch mit Sachen wiſſen dorumb eynich *zcvveyung* oder *Unvvillen* zcwuſchen *Unnſer* und *evvr* ſein, oder ſich begeben ſolten, noch auch zcwiſchen *Unnſer* und dem vorgnanten Unnſern *Bruder* noch anndern, Aber wie dem allen, nachdem Wir dann von *Gnad* und *ſchickung* als *Romiſcher Kayſer* ein *Obriſt Heubt* ordentlicher *Richter* und rechter *Herre* des *Rechtens* und der *Gererechtigkeit* in allen *Werntlichen* Sachen ſein, gebürt Uns ſollich Unnſer *Keyſerlich Obirkeit* und *Gevvaltſam*, auch gegen Unns ſelbs, und eynem yden von *Unnſer* und des heiligen *Reichs* gemeines Frides und der Gerechtigkeit wegen zcu gebrauchen als ſich das nach geſtalt und geleginheit einer *yden Sache geburt*, und dorumb ob *Evvre Lieb* und *Freuntſchafft* ichtſpruch oder *Vordrung* von ewr ſelbs wegen *zcu Unns zcu haben vermeinte* Umb waz ſachen daz were ſo ſein Wir willig *Erbiten* uns auch das gegen *Euch* mit dieſen Unnſerm *Keyſerli-*

ubi commendat Imperator remedia mitiora

praeſertim quod res iudiciaria penes illum

Digitized by Google

ſerlichen Brieff, wo Wir darumb mit einander *gutlich* nicht *vereynet* oder *vertragen* mochten mit *Recht ausſindig laſſen* zcu machen wes yder teil dem anndern von *pilſlicheit* oder rechtens wegen ſchuldig und pflichtig ſey, vvie das am furderlichſten geſcheen mag, desgleichen vvir Uns gegen dem vorgnanten Unnſern *Bruder* und Furſten Umb vvaz er zcu *Uns zcu ſprechen* ze haben vermeint, auch haben erboten und hoffen; daſs *Evver Lib* und *Freuntſchafft* und meniglich vvo daz furkumpt verſteen und erkennen ſolle; daſs vvir Uns damit gegen euch und demſelben Unnſern *Bruder* umb vvaz Ir und Er und yder beſunder zcu Unns zcu ſprechen zcu haben vermaint ſolliclich und gnugſamlich haben erboten, inmaſsen Uns das vonn Unnſer *Keyſerlichen Obrikeit* des heiligen Romiſchen *Reichs* und des rechtens vvegen gepuren mag - - und nit notdorfftig ſey *einnichs Unnvvillens* oder unfruntlichs Furnemens daruber gegen Uns Unnſern *Lannden* und *Leutten* zcu gebrauchen, dorumb So *begern* und *ervordern* Wir an Uch als Romiſcher *Keyſer* vonn Unnſer *Keyſerlichen Obrikeit* gevvaltſam und des rechtens vvegen, *ermanen* euch auch domit als Unnſern und des heiligen Romiſchen *Reichs geſvvornen Curfurſten,* aller der *pflicht* der *Ir Uns* als Romiſchem *Keyſer* verpflicht und gevvandt ſeyt, daſs Ir ſolich obgemelt unſer

in *propria* cauſa *reus* & *ſet* iudicium Imperator.

ſer Vollig erbieten gutlichs und rechtlichs AUSTRAGS auffnemen, und daruber an gutlichen und rechtlichen AUSTRAG alles des Ir zcu Uns zcu ſprechen zcu haben vermeynt, Unns Unnſern *Landen* und *Leutten* nichts in ungut noch unvvillen zuzuget, Auch des dem egnanten Unnſerm B*ruder* noch anndern vvider Unns *Unnſer Lannd* und *Leutte* nit verhelffr, nach ymands von Evvrn vvegen zu *verhelffen* geſtatet, *A*ls Wir nit zcvviveln Ir nach ſolchen egemeldten Unnſern erbiten ſelbs verſteet, des Unns und Euch ſelbs von *Unnſer* des heiligen *Reichs* und der Gerechtigkeit vvegen ſchuldig und pflichtig ſeyt, Gebenn zcu G*retz* mit Unnſern Keeſerlichen auffgedrucktenn *Inſigel* beſigelt am Sambſtag nach Sannd Eraſmi Tag Nach Criſti Gepurde *virtzenhundert* und Im *einſ* und *ſetzigiſten* des Keyſerthumbs in *zcehenden* und hungeriſchen in *dritten* Iarenn, desgleichen Wir dem vorgenannten Unnſerm *Bruder* auch haben ſchriben laſſenn und Unns umb alles daz er zcu Uns *zcuſprechen* und zcu *vordern* zcu haben vermeint, mit Unnſern *Kayſerlichen offen Brieff* auch habn erboten, und darauff dem Hochgeborn LVDEWIGEN *Pfaltzgraven bey* REIN und *Hertzog in* BEYERN ſollich egerurt Unnſer erbietung gutlichs und rechtlichs AVSTRAGS auch mit Unnſern Keyſerlichen Brife verkundet und In damit von Unnſer *Keyſerlichen* des *heili-*

Datum 1461.

Caeſaris provocatio ad AVSTREGAS, archipalatino delatas.

heiligen Reichs Obirkeit und *rechtens* vvegen ervordert und ermant bey aller der *pflichte* die Er *Uns* als Romiſchem Keyſer, als *Unnſer* und des *Reichs geſvvorner Furſte*, und dem rechten ſchuldig und pflichtig iſt, daſs er die vorgenanten unnſern *Svvager* und *Bruder* doran vveyſe, daſs ſie ſollich Unnſer Erbieten aufnemen, und ſich daruber nymands vvider Unns Unnſer Landt und Leute bevvegen zcu laſſen ſonndern ob ſie *Unns Unnſer Lande* und *Leutte* uber ſollichs bekrigen vvolten, daſs er dann zcu Beſchirmung und handthabung Unnſer *Keyſerl.* und des heiligen Romiſchen *Richs gevvaltſam* und Oberkeit auch des rechtens und der Gerechtigkeit, Unns Unnſern Landen und Leuten, *Hilff* und *Beyſtand* Ine ſolichen *Unrechtlichen Gevvalt* und *Frevel* helffen und vvenden und nachdem aber ſollichs alles vonn Uns *nit aufgenomen* ſunnder verachtet vvorden iſt, und Unns Unnſern Landen und Leutten von dem egenanten Unnſern *Bruder* und Im zcu *Hulffe* etvvevil des vorgenanten Unnſers *Svvagers* de *Kunigs zcu Beheim Lanndſeſſen* und *Unterthanen* mit ſampt etlichen andern ein unbillich *Feintſchafft* gefaſt haben, und unns unſern *Landen* und *Leutten ſchaden* zcufugen, und dann der vorgenante Hertzog LVDEWIG dem benanten Unnſern Bruder Hertzog ALbRECHTEN in ſolchem mercklichen *zcuſchub* tut dadurch vvir

Ni uelit agere per uim.

R. *Boh. Auſtriacis* auxiliatur adverſus imperatorem.

ſerlichen Macht ermanen dich auch damit als Unnſern und des heiligen *Reichs geſvvorn Furſten* aller der *pflichte* der du Uns als Romiſchen K*eyſer* dem heiligen *Reiche* und dem *rechten* ſchuldig und pflichtig biſt, bey *Verlieſung* aller und iglicher deiner *Regalien, Lehen, Gnaden, Friheiten, Privilegien,* die du von dem heiligen *Reiche* haſt, mit dieſem Briffe *ernſtlich* und veſtiglich *gepitunde*, vvann *du* von vorgenanten Unnſern *Heubtleuten* dorumb ermanet vvirdeſt, daſs du dann an alles *vertziken* mit deiner *Macht auffſeyeſt*, und demſelben unnſern *Heubtleuten* und B*anyr* zcuzcieheſt und an Unnſer Stad und in Unnſern Namen gehorſam ſeyſt, ſolchen unrechtlichen *Gevvalt Frevel* und F*urnemen* Widerſtande zer unde tczevvenden und helffen zcu ſtraffen dein getrevv hilff und Beyſtand tuſt Als vvir nit zcvveiffeln du ſelbs *verſteeſt* nach ſolchen egemelten Unnſern erbieten du des U*ns* dem *heiligen Reiche* dem Rechten und dir ſelbs ſchuldig und pflichtig biſt, vvir ſetzen meynen und vvollen auch von Romiſcher K*eyſerlicher Macht, Volkomenheit* daz hierinne nicht irren noch verhindern ſollen noch mogen einige *eynung, Verbuntniſs, Burckfried* noch ſuſt *Ichtz* anders, vvann vvir dieſelben alle und yde in dieſen ſachen anſtellen uud authebn Alſo daſs ſie davvider gantz keine Krafft noch *Macht* haben auch ſollen noch mogen,

hinc etiam a Sax. Duce requirit ſervitia militaria, idque iure nexus *feudalis.*

Qui debeat dem KAYSERLICHEN PANIER vexillo imperiali adeſſe.

Idque ob plenitudinem imperialis poteſtatis.

Oo das

Digitized by Google

das vvollen vvir zcu ſampt der *Pillichkeit* gegen dir gnediglich erkennen und darinn dein gnediger Herre und Schirmer ſein. Gebenn zcu *Gretz* mit Unnſern Keyſerl uffgedruckten *Innſigel* beſigelt am Sambſtag vor Sannd Maria Magdalenen Tag nach Criſti Gepurde *Virtzehenhundert* und Im *ain* und *ſetzigeſten* Unnſer Reiche des *Romiſchen* Im zcvvey und tzvventzigiſten des *Keyſerthumbs* in zcehenden und des hungeriſchen In dem dritten Iarenn.

Datum Grez 1461.

Ad mandatum Domini Imperatoris in Conſilio Ulricus Weltzli Cancellarius:

NVM. IV.

Churfurſt ERNST und Herzog ALBRECHT zu *Sachſen* geben Ern MATTHIS und Ern WENTZELN von P*aſſ*au, genant die SCHLICKEN, Schloſs und Stättgen *Schoneck* zu einen geſampten Lehen Anno 1466.

ERNEST elector, ALBERTVS duces Saxoniae

WIr *von Gotes Gnaden* ERNST *des heyligen Romiſchen Richs Ertzmarſchalck Kurfurſte unde* ALBRECHT gebrüdere *Hertzoge zu* SACHSEN *Lantgraffen* in *Doringen* und *Marggraven* zu *Miſſen* &c. Bekennen vor Uns Unſere Erben und Nachkomen und thun kunt offentlich mit diſem Brive,

ve, die yn ſehn oder heren leſen, daz fur Uns komen ſind die Edeln Unſere lieben getreuen Er -- Matts und Er Wen- Slickios
tzlavv gevettern von *Baſſau* genant die Slicken *Herrn* zu *Weiſs-Kirchen* Burggraffen zcu *Eger* unde *Ellenbogen* unde haben Uns mit Vliſſe gebeten In, iren Erben unde Erbnemen *Sonen* unde *Tochtern* an dem *Slos Schonecke* mit dem *Stetlin* darun- Cum caſtro
der gelegin von Uns zcu *Lehn* rurendo & oppido
mit allen und iglichen ſinen *Herlichkeiten* Schoneke
Manſchafften, *Gerichten*, *rechten*, *nutzen*, *Renten*, *Dorffern*, *Molen*, *Gejagden*, *Fiſchereien*, *Teichen*, *Hofen*, *ſellen*, *Wirden*, *Freyheiien*, Gevvohnheiten und allen andern ſeinen zcugehorungen nichts uſsgeſchloſſen *geſampte Lehn* zu thun: Als haben vvir angeſehn Ire *Vliſſige Bete* getruvve vvillige manchfeldige und anneme *Dinſte*, So die gnante Er *Matthes* und Er *Wentzlavv* unſern liben Herrn und Vater ſelign in augu-
Gedechtniſs und Uns biſsher gar vvillig- rant.
lich und unverdroſſen getan habn ſie und ſub nexu
ire *Erben* uns und unſern Erbin fur baſs feudali, als
thun ſollen und mogen, Unde habin Er *geſamt-lebn*
Matthis unde *Wentzſlavv* gevettern von *Laſſenn* Herrn zcu *Weiſs-Kirchen* obgnant iren Erben und erbnemen Sonen und Tochtern daz Slos *Schonecke* mit dem Stetlin darunter gelegen unde allen ſeynen obgnanten herrlichkeiten und zugehorung vvirden mit ſunderlichen namen ader In gemeyne mag genant vverden und vor

von Unſern herrn und Vater ſeligen zcu *geſampten Lebn* redelichen herbracht Innegehabt genoſſen und gebrucht haben zu rechten *geſamptenn Leben* gericht, gelihen und bekant haben, Reicheu und lihenn, Ern *Matheſse* und Ern *Wentzelavv* gevettern obgnant iren Erben und Erbnemen

eorumque filios filiasque

Sonen und Toctern daz egemelte Slos *Schonecke* mit dem *Stetlin* allen ſinen zcu und Inngehorunge nichts uſsgeſchloſſenn ſundern In aller maſſe vvie obingeſchriben ſtehit zcu rechten *geſampten Lehen* mit allem rechten Uns doran zcu verlihen, geborende alſo geinvvertiglich unde gnediglich mit und in crafft dieſes Brives ane geverde daz alſo furbaſs mehr von Uns unde Unſern Erben zcu rechten *geſampten Leben* zcu haben zcu beſitzen des zcu gebruchen und zcu geniſſen, des auch zu verdienen unde dein

zu allen Fællen zu verfolgen

Lehen als offt die zu *falle* komen *rechte Volge* zu thun unde ſich damit zcu halden vvie obingeſchriben ſtehit, und ſolche *geſampte Lehn* recht unde Gevvohnheyt iſt ane Vns Vnſsern Erben und ſuſt allermenniglich Intrag Irrung unde Verhinderniſs alle gevverde argeliſt hinfur hindangeſetzt uud uſsgesloſſen, hiebey ſint gevveſt, Hugolt von *Slinitz* Obirmarſchalck Er Dittrich und Er Caſpar von *Schonberg* Ritter und Hans von *Mergental* Vnſser Cantzler.

Datum *Miſſen* 1466.

Miſſen am Sontage Iudica, 1466.

Num. V.

NVM. V.

Dietrich BISCHOFF *zu Brandenburg* belehnet Churfürſt ERNSTEN zu *Sachſen* mit denen Schlöſsern, *Elbenau*, *Raniſs* und *Gotau*, &c. Anno 1466.

VVIr DITTERICH *von Gots Gnaden Biſchoff zu* BRANDENBVRG bekennen offinbar mit diſsen Briffe vor allen den die yn ſehn oder horen leſen daſs vvir den *Irluchten Hochgebornen Furſten* Vnſern gnedigen Herren Herrn ERNSTE *Hertzogen zcu* SACHSEN *Kurfurſten des heiligen Romiſchen Reichs Ertzmarſchalck Lantgraffe* in *Doringen* und *Marggraff zcu Meiſsen* GELEGIN habin ſolche*Schloſser* und *Leben-Gutter*, Alſs ſein *Vorfarn* unde *Vater* ſeligen von Vnſern *Furfaren* und Vnſser *Kirchen* zcu BRANDENBVRGK zcu LEHNE gehapt haben, Nemlich die Schloſſer unde Veſten ELVENAW, RANNISS; GATOW mit aller irer zugehorung unde demhalben *Zcoll* zcu *Ranniſs* unde *Dyrbergen* dartzu den *Smalen Fleiſch Zcebenden* Im dem Lande zcu *Sachſſen* ſo vveyt Vnſer *Biſchthum Keret* unde lyhenn ym die obgeſchriben *Sloſſe* und *Lebenguter* mit crafft diſs Briffs unde haben ym hiran *gelegin* alles das vvir ſeiner Gnaden von rechts vvegen *lyhen*

DIETERICVS epiſcopus *Brandenburgicus* SAXONIAE ELECTOREM inveſtit Caſtris ELVENAV; RANIS; GATOW. & uectigalibus ſmalen fleiſch-zehenden in *Saxonia*

ſollen unde mogen, Getzuge ſint deſs die *Irlucbte* Hoc*bgeborne* F*urſteu Unnſer gnedige* Herr*n Herrn* FRIDERICH *Marcgraffe zu* BRANDENBVRG KVRFVRSTE' *des beyligen Romiſcben Reicbs Erz* Ka*merer* zcu St*ettin*, *Pomern* der *Caſſuben* uu *Wenden* Hert*zoge* unde Bu*rcgraffe* Zcu *Norenberg* Wolgebornen geſtrengen unde Veſtin Herren *Gottfrit* Graffen und Herrn zu *Holacb*, Iorge von *Waldenſels* Ritter Hugolt von *Slinitz* Obermarſchalg Balthaſar von *Slibenn* Hauptmanu Zcu Trebbin unde Nickel von *Kokeritz* Zcu Vrkunde mit Vnſern anhangenden Inſigel verſigelt. Geſcheen und geben Zcu *Iutterbogk* am Sonnabende Octav. omnium Sanctorum Nach Gots geburt *Virtzehnhundert* unde darnach im *Sechs* und *Sechzigiſten* Iare.

Datum Iuterbock 1466.

NVM. VI.

Churfurſt ERNST zu SACHSEN Bekentniſs-Brieff wegen bevorſtehender Ihm von dem *Biſchaff* zu *Brandenburg* geſchehenen belehnung.de, Anno 1466.

ERNESTVS elector Saxoniae

VV*Ir* ERNST *von Gots Gnaden Herzog zu* SACHSEN *deſs heyligen Romiſchen Reichs Ertzmarſchalk Kurfurśte Lantgrave In Doringen und Marggrave zu Miſſen,*

ſen, Bekennen offenbar und mit diſsem Briffe vor allen den die yn ſehn oder horen leſen daſs Uns der *Ervvirdigſte* In Got *Vater* Herre DITTERICH *Biſchoff zu* BRANDENBVRG. Vnſer beſunder liber *Herre Freunt* unde *Gevatter* gelyhon hat, Solche SLOSSE und *Lehngutter* als die Vnſer Vorfarn und Vater Gotſeligen von ſeinen Vorfarn ſein *Libe* und der *Kirchen* Zcu *Brandenburgk* zcu *Lehne* gehapt habn, Nemlich die Sloſſer und Veſten ELWENOW, RANNIS, GOTAW mit aller irer zugehorunge und dem *halben Zcoll* zcu *Raniſs* und *Dyrberge* dazu den *ſmalen Fleiſch Zcehenden* Im Lande zcu Sacſſen, ſo vveyt *ſeiner Libe Biſchtbumb* obgemelt Koret, habin die obgeſchribn Sloſſe und Lehngutter mit alle dem daz ſeine Libe doran von Rechts vvegen *lyhen ſal* unde mag von ſeyner *Libe zcu Lebne* entpſangen mit crafft diſs Briffs, hiebey ſint gevveſt unde getzugen die Hochgeborne Furſte Vnſer liber Ohme Herrn FRIDERICH *Marggraff zcu* BRANDENBVRG Kurfurſte des heyligen Romiſchen Reichs Ertzkamerer zu Stettin, Pomern der Caſſuben und Wenden Hertzoge und BurgGraffe zcu Nornberg; Wolgeborn, geſtrenge &c. ut in praeced.

confitetur hoc *codicillo*,

ſe caſtris *Elbenau, Ranis, Getau*

a *Bradenburgico* epiſcopo inueſtitum eſſe

et illa caſtra in *Feudum* ſucceſſiſſe

Datum 1466.

NUM. VII.

Churfurſt ERNST *zu* SACHSEN, als des H. R. R. Ertz-Marſchall, confirmiret derer von PAPPENHEIM unter ſich gemachte pactum, vermöge deſſen allezeit der *Eldiſte* in Ihrer *Familie* des Reichs *Erb-Marſchall* ſeyn ſolle. Anno 1473.

ERNESTUS Saxoniae Elector.

VVIr ERNST *von Gottis Gnaden* Herzcog *zu* SACHSEN *des heiligen Romiſchen Reichs Ertzmarſchalk und Churfürſt Landgrav in Doringen und Marcgrav zcu Miſſen*, bekennen und tun kunt mit diſſem unſern Briffe vor allen den die yn ſehen oder horen leſsen, Nachdem uns Vnſer liben getruvven *Er Hainrich Conradt Iorg Rudolff* unde *Herr Sigmunt zu* PAPPENHEIM Gebrüder des heiligen Romiſchen Reichs *Erbmarſchalk* zcu irkennin gebin haben; Wie ſie mit guter Betrachtung eynmutikeit, ſich voraint und vor ſich und Ire *Erben* ein Ordenung des *Erbmarſchalck Ampts* halben undir einander gemacht, daſs allvveg under Inen und Iren Erben *marſchalken* zcu *Bappenheim* von eynen uff dem andern der *Eldiſte* das *Erbmarſchalck Ampt* Innhaben vervveſen und ſich dar zcu gebrauchen und den *Nutzen*

Mareſchalcis de PAPENHEIM

der

der vor dem *Platz* geſellit uffhebin und ynen nemen ſal Inmaſsen von *Alders* geweſt und gehalten unde Vns darauff als des heiligen Romiſchen Reichs *Ertzmarſchalck* Vliſsig geberen yn ſolch *eynung* und *Ordnung* zcu *beſtetigen* unde zcu confirmiren haben vvir angeſehen Ir Vliſsige und zcimliche Bete und haben yn ſolch *eynung* unde *Vortracht* vvie egemelt und berürt *beſtetiget* und confirmiret, beſtetigen und confirmiren die alſo geinvverticlich yn und mit craffc diſes *Briffs*, unde vvollen auch die alſo gehalten haben, daſs nuhe und hinfüro zcu evvigen getziten der ELDISTE MARSCHALGK zcu BAPPENHEIM und keiner der andern des heiligen Romiſchen Reichs *Erbmarſchalck Ampt* Innhaben Vorvveſen und ſich des am geburlichen *Enden* mit der *Nutzunge* die fur dem *Platz Ierlichen geſelbt* gebrauchen ſall an der andern Marſchalck zcu *Bappenheim* und Menniglichs Innrede Irrung und Vorhinderung ane Geverde, zcu Orkunde und vvaren bekantnis haben Wir Vnſer Inſigel an diſſen Vnſern Briff tun hengen, der geben iſt zcu Augſpurg Am Sontag Quaſimodogeniti und Chriſti Geburt *Virtzenhundert* uud darnach Inn *drey* und *ſibnitzigiſten* Iaren.

confirmat iura SENIORATVS in adminiſtratione *muneris Auguſtalis*

Datum 1473.

Digitized by Google

NVM. VIII.

Churfurſt Ernst zu Sachsen belehnet Melchior von *Heymenshoffen* und deſſen rechte Leibes Lehens-Erben und zur *geſammten Hand* Ieremias und Heinrichen von *Hoymenhoffe* mit dem *Schencken-Ampt* des Stiffts *Kempten* Anno 1480.

Ernestvs elector *Saxoniæ*

V*On Gotes Gnaden Wir* Ernst *Hertzog zu* Sachsen, *des heiligen Römiſchen Reichs Ertzmarſchalck und* Kurfürſt *Landgrav in Doringen und Marggraff czu Miſſen* bekennen vor Uns Unſser Erben und thun kund allermenniglich, nachdem Melchior von *Heimenhoffen* Unſers Lieben *getruvven Eldern* und *Voreldern* das Schencken-Ampt des Stiffts *Kempten* von Uns als Hertzogen zu *Sachſen* zu *Lebene* rurend von Unſern Eldern und *Vorfaren* In *Leben entpfangen* und etliche lange Zeit ingehabt und gebrucht haben daz Wir den gnanten *Melchior* und ſeinen rechten *Leibes Lebns-Erben* umb vleyſſiger Bete willen an Uns gelegt und trevver Dinſt ralben ſo Wir in Zuvorſicht ſein Unſern Vorfarn von dem ſeinen geſchen und er und ſein *Bruder* hinfür Unns und Unſern Erben trevvlich tun ſol-

cum hereditario *pincernatu*

inueſtit

nobiles de *Heymenhoffen*

ſollen und mogen, das gnannt *Schencken-Ampt* und *Leben* mit aller ſeiner *Zugeborung vorlieben* gereicht und *verſchriben* haben mit allen Rechten und Vorſchreiben dem gnanten Melchior von H*oymenhoffe* und ſeinen rechten Leibeſs Lehnſs Erben das obgeſchrieben *Schencken Ampt* und *Leben* des S*tiffts* Zeu K*empten* mit allen und igichen ſeinen Zcu und Ingehorungen hiermit kegenvvertiglich In und mit Krafft diſs Briefs, daſs hinfur von Uns und unſern Erben Zu rechtem Lehen, Zu haben zu beſitZen des zu gebravvchen und Zu geniſſenn, daZ auch Zu verdinen und dem Lehen alſ offt die Zu *falle komen* rechte *Volge* Zu thun und ſich damit Zu halden vvie recht und Gevvonheit iſt, Wir haben auch umb ſunderlicher Gnaden und ſeiner vleiſſigen Bete vvillen *Ern Jeronymus Ritter* und *Heinriche* von *Hoymenhoffe* ſeinen Bruder mit dem obgeſchribnen Schencken-Ampt und Lehen *ſemptlich* Zcu *ym belehend* und *belehen* ſie ſemtlich Zu Im hiemit gegenvvertiglich in und mit crafft ditzs Brieffs doch mit ſolchem Unterſcheidt vvurde der gnante Melchior mit dem Tode abgehen und rechte Leibes Lehenſs Erben hinder ym nicht laſſen, daſs alſsdenn und nicht eher ſolch Ampt und Lehen an die genanten Eren *Jeronimus* und *Heinriche* und ire rechte Leibes-Lehenſs Erben komen und gefallen die denn ſulcein Lehin vvie recht iſt *volgen* ſollen

iure ſimultaneo

Teſtes. ſollen. Trevvlich und ane geverde Teſtes. Biſchoffe Iohann von *Meiſſen*, Biſchoff Tile von *Merſsburg*, Graff Wilhelm von *Henneberg*, Er Caſpar Ritter und Heinrich von *Schönberg*, Nickel *Pflugk* Doctor, Heinrich Mellerſtat Actum *Inſpruck* Sontag Reminiſcere 1480.

Actum *Inſprück* 1480.

NVM. IX.

Churfurſt ERNST ZU SACHSEN notificiret dem Apt zu Kempten die geſchehene Belehnung derer von *Hoymenhoffen* mit dem *Schencken Ampt* bey deſſen Stiffte Anno 1480.

ERNESTI *Saxoniae Electoris* litterae ad *abbatem* KEMPTENSEM, quibus aperit eidem, quod *pincernatum* abbatiae

V*On Gotes Gnaden* ERNST *des heiligen Romiſchen Rychs* Kurfurſt *Hertzog zcu Sachſen Lantgrav in Doringen und Marggraff zu Meiſſen*. Vnſer freuntlich Grus zcuvor *Ervvirdiger* in *Got Vater* liber Herre und Freund uns hat Melchior von *Hoymenhoffen* Vnnſer liber getruvver anbringen laſſen vvie ſein Eldern und Voreldern das *Schencken Ampt* Evvres *Stiffts-Kempten* von Vns als Hertzogeu zu Sachſen auſs Keyſerlicher Auſsatzung und loblichen altherkomen Zu lehen rurend von Vnſern Eldern und Vorfarn Zu Lehen empfangen und etliche lange Zceit ingehabt und gebrucht haben Vnns durch den Hochgeborn Furſten herrn SIGMVND Hertzogen

tzogen zu OSTERRREICH &c. Unnſern lieben Ohmen mit Vleis bitten laſſen ym ſolch Ampt und Lehen auch zu verleyhen und Ern *Iheronimus* Ritter und *Heinrich* ſeinen Bruder dormit neben ym ſemtlich zu belehnen: Alſo habn Wir angeſehen ſolch Unnſers Ohmen Vliſſige Bete auch getrawe angeneme Dinſte ſo Unnſern Eldern und Vorfarn und als wir in zuvor ſicht ſein Ewern *Stifft* von den von *Hoymenhofe* in vorganner Zceit nutzlich geſcheen und ſie hinfur thun ſollen und mogen und haben dem bemelten Melchior ſolch *Ampt* und *Lehen* vorlihen und Ern *Iheronimus* und *Heinrich* ſein Bruder mit ym *ſemtlich belehnt* als ſemptlicher Lehen recht iſt Ewer Liebe fruntlich bittend Ir wollet den bemelten *Melchior* und wo er ane *Leibes Lehenſerbn* abgehen alſsden die obebemelten ſeine Bruder nach gebure ſemptlicher Lehen zu ſolchem Ampt und Lehen erkennen und ſie derſelben geruglich brauchen und uben laſsen ſein Wir ungetzweivelt ſie werden ſich Irer pflicht und gebur uud was ſie Euch *evvern Stifft* und *Uns* derhalb zu thun ſchuldig ſein geborlich halten; wollen wir umb Ewer Lieb freuntlich gern verdinen. Gebn zu *Ynſpruck* am Sontag Reminiſcere 1480.

feudi iure dederit *Hoymenhofiis.*

ſimultanea *inveſtitura.*

Datum *Inſpruck* 1480.

Dem Erwirdigen In Got Vater Herrn *Iohannſsen* Apt zu *Kempten* Unſerm lieben Herrn und Freunde.

NVM.

zcu Halle, unnd nickel *thum hernn Bürger* zcu Merſsburg, die do ſullen und mogen alle vorbeſchriebin ſtügke heiſchin unnd beten Zu haldenn, von vnnſs ader vnnſen nachkomen ſelen not thut. Deſs Zcu merer ſichirkeit aller obgeſchriebin artickel, habin Wir, niclaus *Probſt* obgnant, vuſer *Probſtige,* Petrus PRIOR, *Tilemannus* KEMMERER, *Iohannes* KÜSTER, *Petrus* SCHOLMEISTER, *unnd das gantze capitel,* deſs obgnanten gotshuſses, vnnſers capittels Ingeſigil, myt wiſſenheit vnnd vullbort vnnſer aller hangen laſſen, vor vnnſs vnnd vnnſe nachkomelinge, an diſſen vffin Brieff, der gegebin iſt, nach criſti geburt, *Viertzehenhundert* Jahr, darnach in dem *33, Iahr,* am dinſtage nach ſenth Bartholomeus tage, der Heiligen Zvvölff boten.

Sigillum. *1433.*

NVM. XI.

In Dominorum de SCHRAPLAW *Fundationem altaris* in *capella coemeterii* HALENSIS conſentiunt, *Principes* ANHALTINI, an. 1400.

IN gots Namen amen. Wenn alle geſchichte vnnd rete, vonn gelegenheit der tzeit vnnd von tracheit menſchlich naturen, vorgenglichin vnd vorgeſylichin ſin, davon ſo iſs daſs not vnd billich, daſs

daſs man menſsliche Wergke vnnd rete, vnnd ſunderlichen die gote gewergket vnnd geſchicket werden, mit orkunde der briue beueſtet vnnd beſtediget werden, vff daſs ſie in gedechtniſſe der lute vnuorgeſſenn bliben, da vonn wir *Sigemund* vnnd *Albrecht*, gebrüdere, vonn gots gnaden *Fürſten* zcu ANNHALT, vnnd *ynen von Iſthanien*, wollen nachvolgende ſin, denn wegen vnnſer eldern Zeligen, die gotiſs lob alletzeit ghemeret vnnd gebretet haben, daſs ſelbe ouch zcu thunde, thun wir kunt vnnd vffinbar, mit diſſem briue, daſs de Edeln, vnnſe libin Sweger, Herr *Gebehart* vnnd *Heinrich* vonn STRAPLAW, eynes göttl. werkes zcu troſte vnnd ewigen *ſelgerete*, den lebeden vnnd den toden zcuſelikeit, begunſt habin, alſso eynen *altar, in der Capellen vff dem kirchoue zcum Nuenvvergke vor Halle*, zcu buwene, *gote* zcu lobe, der Iunefrauwen *Marien* ſiner libin mutter, vnnd *allen gotsheiligen*, vnnd ſunderlichin dem *Heiligen ſenthe Michaële*, der heiligen Iunefrauwen S. *Catherinen*, vnnd ſaint *Iürgen*, zcu eren, deſs doch deſelben vnnſe ſweger, ane vnnſen willen vnnd vulbort nicht *vulbrengen* vnnd geenden mogen, Vnnd habin uns mit gantzer Andacht ires Hertzen Inniglich gebetin, daſs wir zcu demſelbin *altar eynen Hoff* vnnd *zvven hobin landiſs*, de legin zcu MASSWITZ, vnnd *eyne margk geldes, Ierlicher tzinſse gulde*, an eyne *Hobe*, vnnd an

Sigismundus et Albertus, Principes ANHALT.

in *Gebbardi et Henr.* de *Straplaw* fundationem altaris in capella coemeterii Halenſis

ſollen unde mogen, Getzuge ſint deſs die *Irluchte* Hoch*geborne* F*urſteu Unnſer gnedige* Herr*n Herrn* FRIDERICH *Marcgraffe zu* BRANDENBVRG KVRFVRSTE' *des heyligen Romiſchen Reichs Erz* Kamerer zcu Stettin, *Pomern* der *Caſſuben* uu *Wenden* Hert*zoge* unde Burcgraf*fe* Zcu *Norenberg* Wolgebornen geſtrengen unde Veſtin Herren *Gottfrit* Graffen und Herrn zu *Holach*, Iorge von *Waldenfels* Ritter Hugolt von S*linitz* Obermarſchalg Balthaſar von S*libenn* Hauptmanu Zcu Trebbin unde Nickel von K*okeritz* zcu Vrkunde mit Vnſern anhangenden Inſigel verſigelt. Geſcheen und geben Zcu *Iutterbogk* am Sonnabende Octav. omnium Sanctorum Nach Gots geburt *Virtzehnhundert* unde darnach im *Sechs* und *Sechzigiſten* Iare.

Datum Iuterbock 1466.

NVM. VI.

Churfurſt ERNST zu SACHSEN Bekentniſs-Brieff wegen bevorſtehender Ihm von dem *Biſchaff* zu *Brandenburg* geſchehenen belehnung.de, Anno 1466.

ERNESTVS elector Saxoniae

VV*Ir* ERNST *von Gots Gnaden Herzog zu* SACHSEN *deſs heyligen Romiſchen Reichs Ertzmarſchalk Kurfurſte Lantgrave In Doringen und Marggrave zu Miſſen,*

ſen, Bekennen offenbar und mit diſsem Briffe vor allen den die yn ſehn oder horen leſen daſs Uns der *Ervvirdigſte* In Got *Vater* Herre DITTERICH *Biſchoff zu* BRANDENBVRG. Vnſer beſunder liber *Herre Freunt* unde *Gevatter* gelyhon hat, Solche SLOSSE und *Lehngutter* als die Vnſer Vorfarn und Vater Gotſeligen von ſeinen Vorfarn ſein *Libe* und der *Kirchen Zcu Brandenburgk* zcu *Lehne* gehapt habn, Nemlich die Sloſſer und Veſten ELWENOW, RANNIS, GOTAW mit aller irer zugehorunge und dem *halben Zcoll* zcu *Raniſs* und *Dyrberge* dazu den *ſmalen Fleiſch Zcehenden* Im Lande zcu Sacſſen, ſo vveyt *ſeiner Libe Biſchtbumb* obgemelt Koret, habin die obgeſchribn Sloſſe und Lehngutter mit alle dem daz ſeine Libe doran von Rechts vvegen *lyben ſal* unde mag von ſeyner *Libe zcu Lehne* entpſangen mit crafft diſs Briffs, hiebey ſint gevveſt unde getzugen die Hochgeborne Furſte Vnſer liber Ohme Herrn FRIDERICH *Marggraff zcu* BRANDENBVRG Kurfurſte des heyligen Romiſchen Reichs Ertzkamerer zu Stettin, Pomern der Caſſuben und Wenden Hertzoge und BurgGraffe zcu Nornberg; Wolgeborn, geſtrenge &c. ut in praeced.

confitetur hoc *codicillo.*

ſe caſtris *Elbenau, Ranis,* Getau

a *Bradenburgico* epiſcopo inueſtitum eſſe

et illa caſtra in *Feudum* ſucceſſiſſe

Datum 1466.

NUM. VII.

Churfurſt Ernst zu Sachsen, als des H. R. R. Ertz-Marſchall, confirmiret derer von Pappenheim unter ſich gemachte pactum, vermöge deſſen allezeit der *Eldiſte* in Ihrer *Familie* des Reichs *Erb-Marſchall* ſeyn ſolle. Anno 1473.

Ernestus Saxoniae *Elector.*

VVIr Ernst *von Gottis Gnaden* Herzcog zu Sachsen *des heiligen Romiſchen Reichs Ertzmarſchalk und Churfürſt Landgrav in Doringen und Marcgrav zcu Miſſen,* bekennen und tun kunt mit diſſem unſern Briffe vor allen den die yn ſehen oder horen leſsen, Nachdem uns Vnſer liben getruvven *Er Hainrich Conradt Iorg Rudolff* unde *Herr Sigmunt zu* Pappenheim Gebrüder des heiligen Romiſchen Reichs *Erbmarſchalk* zcu irkennin gebin haben; Wie ſie mit guter Betrachtung eynmutikeit, ſich voraint und vor ſich und Ire *Erben* ein Ordenung des *Erbmarſchalck Ampts* halben undir einander gemacht, daſs allvveg under Inen und Iren Erben *marſchalken* zcu *Bappenheim* von eynen uff dom andern der *Eldiſte* das *Erbmarſchalck Ampt* Innhaben vervveſen und ſich dar zcu gebrauchen und den *Nutzen*

Mareſchalcis de Papenheim

der

der vor dem *Platz* geſellit uffhebin und ynen nemen ſal Inmaſsen von *Alders* gevveſt und gehalten unde Vns darauff als des heiligen Romiſchen Reichs *Ertzmarſchalck* Vliſsig gebeten yn ſolch *eynung* und *Ordnung* zcu *beſtetigen* unde zcu confirmiren haben vvir angeſehen Ir Vliſsige und zcimliche Bete und haben yn ſolch *eynung* unde *Vortracht* vvie egemelt und berürt *beſtetiget* und confirmiret, beſtetigen und confirmiren die alſo geinvvertic-lich yn und mit crafft diſes *Briffs*, unde vvollen auch die alſo gehalten haben, daſs nuhe und hinfüro zcu evvigen gezZiten der ELDISTE MARSCHALCK zcu BAPPENHEIM nnd keiner der andern des heiligen Romiſchen Reichs *Erbmarſchalck Ampt* Innhaben Vorvveſen und ſich des am geburlichen *Enden* mit der *Nutzunge* die fur dem *Platz Ierlichen geſelbt* gebrauchen ſall an der andern Marſchalck zcu *Bappenheim* und Menniglichs Inarede Irrung und Vorhinderung ane Geverde, zcu Orkunde und vvaren bekantnis haben Wir Vnſer Inſigel an diſſen Vnſern Briff tun hengen, der geben iſt zcu Augſpurg Am Sontag Quaſimodogeniti und Chriſti Geburt *Virtzenhundert* uud darnach Inn *drey* und *ſibnitzigiſten* Iaren.

confirmat iura SENIORATVS in adminiſtratione *muneris Auguſtalis*

Datum 1473.

NVM. VIII.

Churfurſt ERNST ZU SACHSEN belehnet Melchior von *Heymenshoffen* und deſſen rechte Leibes Lehens-Erben und zur *geſammten Hand* Ieremias und Heinrichen von *Hoymenhoffe* mit dem *Schencken-Ampt* des Stiffts *Kempten* Anno 1480.

ERNESTVS elector *Saxoniæ*

V*On Gotes Gnaden Wir* ERNST *Hertzog zu* SACHSEN, *des heiligen Römiſchen Reichs Ertzmarſchalck und* Kurfürſt *Landgrav in Doringen und Marggraff czu Miſſen* bekennen vor Uns Unſser Erben und thun kund allermenniglich, nachdem Melchior von *Heimenhoffen* Unſers Lieben *getruvven Eldern* und *Voreldern* das SCHENCKEN-AMPT des Stiffts *Kempten* von Uns als Hertzogen *zu Sachſen zu Lebene* rurend von Unſern Eldern und *Vorfaren* In *Leben entpfangen* und etliche lange Zeit ingehabt und gebrucht haben daz Wir den gnanten *Melchior* und ſeinen rechten *Leibes Lehns-Erben* umb vleyſſiger Bete willen an Uns gelegt und trevver Dinſt ralben ſo Wir in Zuvorſicht ſein Unſern Vorfarn von dem ſeinen geſchen und er und ſein *Bruder* hinfür Unns und Unſern Erben trevvlich tun ſol-

cum hereditario *pincernatu*

inueſtit

nobiles de *Heymenhoffen*

ſollen und mogen, das gnannt *Schencken-Ampt* und *Leben* mit aller ſeiner *Zugeborung vorlieben* gereicht und *verſchriben* haben mit allen Rechten und Vorſchreiben dem gnanten Melchior von *Hoymenboffe* und ſeinen rechten Leibeſs Lehnſs Erben das obgeſchrieben *Schencken Ampt* und *Leben* des *Stiffts* Zcu *Kempten* mit allen und iglichen ſeinen Zcu und Ingehorungen hiermit kegenvvertiglich In und mit Krafft diſs Briefs, daſs hinfur von *Uns* und unſern Erben Zu rechtem Lehen, Zu haben zu beſitzen des zu gebravvchen und *Zu* geniſſenn, daz auch Zu verdinen und dem Lehen alſ offt die Zu *falle komen* rechte *Volge* Zu thun und ſich damit *Zu* halden vvie recht und Gevvonheit iſt, Wir haben auch umb ſunderlicher Gnaden und ſeiner vleiſſigen Bete vvillen *Ern* *Ieronymus Ritter* und *Heinriche* von *Hoymenhoffe* ſeinen Bruder mit dem obgeſchribnen Schencken-Ampt und Lehen *ſemptlich* Zcu *ym belehend* und *beleben* ſie ſemtlich Zu Im hiemit gegenvvertiglich in und mit crafft ditzs Brieffs doch mit ſolchem Unterſcheidt vvurde der gnante Melchior mit dem Tode abgehen und rechte Leibes Lehenſs Erben hinder ym nicht laſſen, daſs alſsdenn und nicht eher ſolch Ampt und Lehen an die genanten Eren *Ieronimus* und *Heinriche* und ire rechte Leibes-Lehenſs Erben komen und gefallen die denn ſulcein Lehin vvie recht iſt *volgen* ſollen

iure ſimultaneo

Teſtes. ſollen. Trevvlich und ane geverde Teſtes Biſchoffe Iohann von *Meiſſen*, Biſchoff Tile von *Merſsburg*, Graff Wilhelm von *Henneberg*, Er Caſpar Ritter und Heinrich von *Schönberg*, Nickel *Pflugk* Doctor, Heinrich Mellerſtat Actum *Inſpruck* Sontag Reminiſcere 1480.

Actum *Inſprück* 1480.

NVM. IX.

Churfurſt ERNST ZU SACHSEN notificiret dem Apt zu Kempten die geſchehene Belehnung derer von *Hoymenhoffen* mit dem *Schencken Ampt* bey deſſen Stiffte Anno 1480.

ERNESTI *Saxoniae Electoris* litterae ad *abbatem* KEMPTENSEM, quibus aperit eidem, quod *pincernatum* abbatiae

V*On Gotes Gnaden* ERNST *des heiligen Römischen Rychs* K*urfurst Hertzog zcu Sachſen Lantgrav in Doringen und Marggraff zu Meiſſen.* Vnſer freuntlich Grus zcuvor *Ervvirdiger* in *Got Vater* liber Herre und Freund uns hat Melchior von *Hoymenhoffen* Vnnſer liber getruvver anbringen laſſen vvie ſein Eldern und Voreldern das *Schencken Ampt* Evvres *Stiffts Kempten* von Vns als Hertzogeu zu Sachſen auſs Keyſerlicher Auſsatzung und loblichen altherkomen Zu lehen rurend von Vnſern Eldern und Vorfarn Zu Lehen empfangen und etliche lange Zeeit ingehabt und gebrucht haben Vnns durch den Hochgeborn Furſten herrn SIGMVND Hertzogen

tzogen zu Oſterreich &c. Unnſern lieben Ohmen mit Vleis bitten laſſen ym ſolch Ampt und Lehen auch zu verleyhen und Ern *Iheronimus* Ritter und *Heinrich* ſeinen Bruder dormit neben ym ſemtlich zu belehnen: Alſo habn Wir angeſehen ſolch Unnſers Ohmen Vliſſige Bete auch getrawe angeneme Dinſte ſo Unnſern Eldern und Vorfarn und als wir in zuvorſicht ſein Ewern *Stifft* von den von *Hoymenhofe* in vorganner Zceit nutzlich geſcheen und ſie hinfur thun ſollen und mogen und haben dem bemelten Melchior ſolch *Ampt* und *Lehen* vorlihen und Ern *Iheronimus* und *Heinrich* ſein Bruder mit ym *ſemtlieh belehnt* als ſemptlicher Lehen recht iſt Ewer Liebe fruntlich bittend Ir wollet den bemelten *Melchior* und wo er ane *Leibes Lehenſerbn* abgehen alſsden die obebemelten ſeine Bruder nach gebure ſemptlicher Lehen zu ſolchem Ampt und Lehen erkennen und ſie derſelben geruglich brauchen und uben laſsen ſein Wir ungetzweivelt ſie werden ſich Irer pflicht und gebur uud was ſie Euch *evvern Stifft* und *Uns* derhalb zu thun ſchuldig ſein geborlich halten; wollen wir umb Ewer Lieb freuntlich gern verdinen. Gebn zu *Inſpruck* am Sontag Reminiſcere 1480.

feudi iure dederit *Hoymenhofiis.*

ſimultanea *inueſtitura.*

Datum *Inſpruck* 1480.

Dem Erwirdigen In Got Vater Herrn *Iohannſsen* Apt zu *Kempten* Unſerm lieben Herrn und Freunde.

NVM.

NVM. X.

Emtio VICTALITII pro LX. *aureis rhenanis* in coenobio NOVI OPERIS; additis annuatim *feriis* in memoriam emtoris, 1433.

Nicolavs praepoſitus *noui operis Camerarius*, *Schulmeiſter* cum uniuerſo capitulo reſtantur

Wir Nicolavs *vonn der Gnaden gots* Probst *petrus prior Tilemannus* Kemmerer *Iohannes* Custer, *petrus* Scholmeister, *und das gantze* Capittel gemeine *des heiligen gots huſs zum* Nvenwergke *vor* Halle, Bekennen offentlich, in diſſen vffin briue, vor allen die on ſehen, hören oder leſen; daſs vvir mit vvolbedachtin mute, *vviſsenheit* vnnd *vulbort* vnſer aller, *rech* vnnd *redelich*, vorkaufft haben vnnd verkauffin, im krafft dieſſes briues, dem *beſcheiden* Vlrico olbir, der *lange* des *gotshuſes* truvve *Diner* gevveſt iſt, eyne *kamer*, in den *Nuenhuſse* vff vnnſer probſtie, die itzunt eyn *Melkamer* iſt, zcu eyne vvonunge, darzcu anzcuhaldenn mit *eſſen* vnnd mit *trincken*, alſs her biſs zcu dir tzit gehaldenn iſt, al ſine *lebetage* zcu bruchin, dar vor her vns vnnd vnnſem *gotshuſs* gegebin vnnd vvol betzalt hat, *XXXX. gute Rinſche gulden*, de vvir in vnſers gotshuſs nutz und frommen gevvant habin. Ouch vvann der obgnante *Vlricus* abe geit, ſo ſullen vnnd vvollen

Vlricum,

pro conclaui & uictu

ad dies vitae

ſoluiſſe coenobio XL. aureos Rhenanos,

len vvir oder vnnſe nachkomen,ſeiner *Ze-* additis
len, zcu ſiner *frunde Zelen* , zcu Hulffe,
vnnd allen criſten Zelen zcu Gnade, eyn miſſarum
evvich gedechtniſse haldenn , mit *Vigilien* ſolennibus
vnnd mit *Zelemeſsenn,* Io *eyns* in dem *Iare,*
vffde Zceit ader da bey alſs her vorſchei- pro eius
denn iſt, nach gevvonheit vnſeſs gotshuſs. anima
Zcu derſelben der Iarceit hat der obgnant
vlricus gegebin XXXX. gute *Riniſche gul-*
denn evvich zcu blibinde vnnd zcu beſte-
tigende, an eynes *teſtaments* ſtete vnnd
ſines *leſten vvillen,* deſs *nimmermeher vved-*
der zcu ruffin, de vvir zo vom om entpfan-
gen vnnd in vnnſeſs gotshuſses *nutz* ge-
vvant habin, davon ſullen vnnd vvollen
vvir *probſt*, obgenant, ader vnnſe *nach-*
komelinge vſs vnnſer *probſtige*, alle Iar ge-
bin vnnd reichin 11. *guldenn* den *kor* zcu
teilnde,zcu derſelbin Iar Zceit der *dechtniſ-* ſoluendis
sen. vvere iſs auch, daſs vvir oder vnnſe annuatim.
nachkomen,zcu derſelben tzit. de *ii. gulden*
nicht vſs der probſtie denn herrn gebin
vvolden,So ſullen vvir oder ſie, vnſem ca-
pittel gebin , reichin vnnd anvvärten die
obgnante XXXX.gulden die di herrn den
mogen vnnd ſullen anlegen,an renhte ader
tzinſse,vvor ſie können,dor ſie de dechtniſ-
ſe evvig mede holdenn. Vffdoſs diſſe vor-
ſchribin ſtügke, ſtede vnnd veſte gehal-
den vverden, ſo hat *Vlricus* obgnant
tvvene vorſterer zcu den ſtügken, de her Testes
in diſſem keinwirdigen Briue ſtehen, ge-
korun, alſs nemplich Hanſs *Kegel* Borger
zcu

Digitized by Google

zcu Halle, unnd nickel *thum hernn Bürger* zcu Merſsburg, die do ſullen und mogen alle vorbeſchriebin ſtügke heiſchin unnd beten Zu haldenn, von vnnſs ader vnnſen nachkomen ſelen not thut. Deſs Zcu merer ſichirkeit aller obgeſchriebin artickel, habin Wir, niclaus *Probſt* obgnant, vnſer *Probſtige*, Petrus PRIOR, *Tilemannus* KEMMERER, *Iohannes* KÜSTER, *Petrus* SCHOLMEISTER, *unnd das gantze capitel*, deſs obgnanten gotshuſses, vnnſers capittels Ingeſigil, myt wiſſenheit vnnd vullbort
Sigillum. vnnſer aller hangen laſſen, vor vnnſs vnnd vnnſe nachkomelinge, an diſſen vffin Brieff, der gegebin iſt, nach criſti ge-
1433. burt, *Viertzehenhundert* Jahr, darnach in dem *33, Iahr*, am dinſtage nach ſenth Bartholomeus tage, der Heiligen Zvvölff boten.

NVM. XI.

In Dominorum de SCHRAPLAW *Fundationem altaris* in *capella coemeterii* HALENSIS conſentiunt, *Principes* ANHALTINI, an. 1400.

IN gots Namen amen. Wenn alle geſchichte vnnd rete, vonn gelegenheit der tzeit vnnd von tracheit menſchlich naturen, vorgenglichin vnd vorgeſylichin ſin, davon ſo iſs daſs not vnd billich, daſs

daſs man menſsliche Wergke vnnd rete, vnnd ſunderlichen die gote gewergket vnnd geſchicket werden, mit orkunde der briue beueſtet vnnd beſtediget werden, vff daſs ſie in gedechtniſſe der lute vnuorgeſſenn bliben, da vonn wir *Sigemund* vnnd *Albrecht*, gebrüdere, vonn gots gnaden *Fürſten* zcu ANNHALT, vnnd *ynen von Iſthänien*, wollen nachvolgende ſin, denn wegen vnnſer eldern Zeligen, die gotiſs lob alletzeit ghemeret vnnd gebretet haben, daſs ſelbe ouch zcu thunde, thun wir kunt vnnd vffinbar, mit diſſem briue, daſs de Edeln, vnnſe libin Sweger, Herr *Gebehart* vnnd *Heinrich* vonn STRAPLAW, eynes göttl. werkes zcu troſte vnnd ewigen *ſelgerete*, den lebeden vnnd den toden zcuſelikeit, begunſt habin, alſso eynen *altar, in der Capellen vff dem kirchoue zcum Nuenvvergke vor Halle*, zcu buwene, *gote* zcu lobe, der Iunefrauwen *Marien* ſiner libin mutter, vnnd *allen gotsheiligen*, vnnd ſunderlichin dem *Heiligen ſenthe Michaële*, der heiligen Iunefrauwen S. *Catherinen*, vnnd ſaint *Iürgen*, zcu eren, deſs doch deſelben vnnſe ſweger, ane vnnſen willen vnnd vulbort nicht vulbrengen vnnd geenden mogen, Vnnd habin uns mit gantzer Andacht ires Hertzen Inniglich gebetin, daſs wir zcu demſelbin *altar eynen Hoff* vnnd *zvven hobin landiſs*, de legin zcu MASSWITZ, vnnd *eyne margk geldes, Ierlicher tzinſse gulde*, an eyne *Hobe*, vnnd an

Sigismundus et Albertus, Principes ANHALT.

in *Gebbardi et Henr.* de *Straplaw* fundationem altaris in capella coemeterii Halenſis

eyner *Hobin* dorſelben zcu MASSWITZ gelegen, de vormals *Vritze* von MASSWITZ beſeſſen hat, geruchl. zcu eigene vnnd darzcu deſs habe vvir angeſehen, derſelbin vnnſer *Evveger* gute Andacht, vnnd habin mit vviſsen, vvillen vnd gantzer macht, luterlich durch gots vvillen, zcu demſelbin *altar*, der vonn Nuvves gemacht vnnd geſtifftet iſt, in der egnanden *Capellenn*, de in der Heiligen ſancte *michaelis* ſancte *Catherinen* vnnd ſancte *Iürgen* ere ſal gevviget vverden, den egnante *Hoff*, *mit Zvveen Hubin landeſs* vnnd de *margk geldeſs*, alles gelegen zcu MOSSVVITZ, mit allen iren nützen vnnd zubehorungen, geeygent vnnd gefriet, eygen vnnd frien alleſs rechtin, mit vnnſer gevvalt vnnd mit krafft diſſes briues, alſso daſs ſie evviglich, an ende, zcu dem egnanten *Altar*, mit ſulchin rechten, eren, vverden, vrien vnnd nutzen, Alſs ſie die Edelnn, vnnſe liebin *Svveger* egnante, biſsher gehad vnnd vnſs de nu in vnnſe Hende vvilliglich vff gelaſſen habin, geruglich vnnd evvichlich darbi zcu blibene, vnnd dem *Altariſten* des *Altarſs* zcu volgene, ane allerleye Inval vnnd hinder, leddich vnnd frie, alſso eyn recht eygen vnnd eygens gevvohnheit. iſt. Ouch ſo habin vvir, den egnanten von STRAPLAVV vnnd iren rechtin lehnſs erbin, duſe ſunderliche gunſt vnd Gnade gethan, vvilcher der eldiſte vnder yn iſt, der der vorgnanten *altar* lihen

additis quibusdam bonis conſentiunt.

Digitized by Google

hen magk, vvemeher vvil, *alſo digke ſichs geburt*. Geſchege abir, daſs got nicht envville, daſs die von STAPLAVV alle, von todeſs vvegen, ane lehnſerbin abe gingen, ſo ſolden de *Lehn deſs egnanten altarſs*, an deſs *probſt Zcum Nuenvvergke vnd ſin gotshuſs* gefallen, vnnd evviglichin dabie blibin, ane hinder. Deſs zcu orkunde vnnd zcur evvgen beueſtinge aller diſſer vorſchrebenen dinge, daſs die ſtete vnnd gantz vnnd vnuorbrochlichin evviglich blibin, ſo habe vvir *Sigemunt* vnnd *Albrecht*, gebruder, vonn gotsgnaden furſten zcu ANHALT vnnd grauen von *Aſchanien*, vnſe *Ingeſsegele*, myt vviſſene vnnd Sigillum. mit gutin vvillen, an diſſen vffin briff, hengen laſſen Der gegebin iſt nach gotsgeburt in dem *Virtzenhunderſten Iare* am Datum 1400. *Sontagealſo man ſinget Invocavit*.

NVM. XII.

Eiusdem argumenti diploma ab ALBERTO, *Archi-Epiſcopo*, totoque *Capitulo Magdeburgenſi*, editum a. 1397.

IN gots namen, Amen. Wen alle geſchichte vnnd rete, von gelegenheit der Zceit vnnd von *kranckheit menſslicher natur*, vorgenlich vnnd vorgeſslich ſin, davun ſo iſt daſs not und billich, daſs man minſsliche rete, vnnd ſunderlich de

gote zcu lobe gewircket vnnd geſchicket werden, mit orkunde der briue, beueſtiget vnd beſtetiget werden, vff daſs ſie in gedechtniſſe der Lute vnnd vnvorgeſſen blibin. Davonn wir ALBRECHT, von *gots vnnd deſs ſtuls zcu rome gnadin der heiligen kirchen zcu* MAGDEBVRG *ertzbiſchoff*, wollen nachvolgen ſien den, wege vnnſer *vorvarn Ertzbiſchoff Zeliger*, de gots lob alle Zceit gemeret vnnd gebreitet habin, daſs ſelbe auch zcu thunde, thun wir kunt vnnd vffinbar, mit diſſem brieue, daſs die Edeln vnſe liebin vetternn *Euerhart* vnnd *Hinrich* von STRAPLAW, eynes gotlichin werckes zcu troſte vnnd ewigen *Zelgerete* den lebinden vnnd den toden zcu Zelikeit begunſt habin, alſs eynet *altar in der Capellen vff den kirchove zcum Nuemvvergke vor Halle* zcu buwene, gote zcu lobe, der Iunfrauen *marien*, ſiner liben muter, vnnd allen gotsheiligen, vnnd ſunderlichen der heiligen Iunfrauwen ſancte *katherinen*, vnnd ſanct *Iurgen*, zcu ernn, deſs doch deſelben vnnſer vetternn, *auff vnſs vnnd vnſs Capittel vvillen vnnd vulbort nicht vulbringen vnnd geenden* mögen, vnnd habin vnſs mit gantzer andacht ireſs hertzen Inniglich gebeten, daſs wir zcu demſelbin altar, *zvveen huſin landes*, gelegen vor HALLE, vff *bilberg margke*, de vormals *hanſs poz*, bürger zcu *Halle*, dem got gnade, beſeſſen hat, geruchten zcu eygene vnnd darzcu zcu vrien. deſs habin *vvir* angeſehen,

Margin notes: ALBERTVS, *Archi-Episcopus Magdeburg.* totumque CAPITVLVM. in Dominorum de STRAPLAW. — (*Zelgerete*) *fundationem altaris in Capella Caemeterii Halenſis* — conſentiunt, — additis quibusdam bonis.

ſehen, derſelbin *v*nſer *v*ettern gute andacht *v*nnd habin mit wiſſen, willen vnnd gantzer *vulbort vnſes Capittels* gemeyne, zcu *Magdeburg*, luttlich, durch gotiſs willen, zcu demſelbin altar, der von nuvveſs gemachet *v*nnd geſtifft iſs, in der egnanten capellen vnnd in der heiligen Iunfrau*vv*en ſent *katherinen*, vnnd deſs heiligen ſenth *Iürgen*, ere ſal gevvihet werden, do egnanten *zvveen huſen landes*, mit allen iren nutzen vnnd zcugehörungen, geeygnet *v*nnd gefriet. eygen vnnd frien alleſs rechten, geiſtlicher vnnd weltlicher, vnſer gevvalt *v*nnd mit crafft diſſes briueſs, alſso daſs ſie ewiglichin, an ende, zcu dem egnanten altar, mit ſulchen rechten, eren, weren, *v*rien *v*nnd nutzen, alſs ſie de Edeln, vnnſe libin *v*ettern egnant, bis her gehabt, *v*nnd vnnſ de nu in vnnſer hende vvillichlichin gelaſſin habin, geruglich *v*nnd ewiglich darbi zcu blibin, *v*nnd den *altariſten* deſs Altarſs zcu volgen, an allerley Inual *v*nnd hinder, alſs recht eygen *v*nnd eygens gewonheit iſt. Ouch ſo habe wir den egnanten *v*onn STRAPLAW, *v*nnd iren rechten lehens erbin, diſe ſunderliche Gunſt vnd gnade gethan, vvelcher der Eldern vnder yn iſt, daſs der denn vorgnanten altar ligen mach, wem er wil, alſs *dicke* ſichs gebort. Geſchege abir, daſs got nicht enwille, daſs de von STRAPLAW alle *v*on todeſs wegen, ane lehens erbin, abegingen. So ſullen de

lehn deſs egnanteſs altarſs, an den *probſt Zeum Nuemvvergke* vnnd ſin gotshuis, gefallen vnd ewiglich darbi blibin, ane hinder. Deſs zcu orkunde vnd zcur ewigen

Sigillum *Arebi-Epiſcopi.* befeſtunge, an diſſer vorgeſchribin dinge dais die ſtete gantz vnnd vnuorbroglich blibn; So habin wir vnnſer *Ingeſigil* laſſen hengen an diſſenbriff, Vnnd wir *Henrich* von WERBERGE, *Thumprobſt*, *Heyde* von BIRGER *Eldeſte*, vnnd *capittel gemeyne* zcu *Magdeburg* Bekennen ouch, mit diſſem Briue, daſs alle diſſe vorgeſchribin ſtügke vnnd artikele,

Sigillum *Capituli.* mit vnſern wiſsen, willen vnnd gantzer *fulbord* gemeyne geſchen ſin. Zcu orkunde habe wir vnnſers *Capittels Inſigil*, bie deſs *Erwurdigſten in got vaters*, vnnſers libn gnedigen Herrn *Artzbiſchoues*, ALBRECHTS

Datum 1397. egnant, *Ingeſigil*, auch wiſſenglichin laſſen hengen, an diſſe briff, Nach gotsgeburt, *Dritzenhundert* Iar in dem *Sebin* vnnd *Nuhnzcigſten* Iare am *fritage nehiſt nach dem Sontage alſs man ſinget in der heiligen criſtenheit* MISERICORDIAS DOMINI.

NVM. XIII.

Gebhardi et *Burchardi*, Dominorum de STRAPLAW fundatio *altaris*, in *capella caemeterii noui operis Halenſis*. A. 1403.

IN gots namen, amen. Wenn alle geſchichte vnnd rete, vonn legenigkeit der

der *Zceit* vnnd *von* Kranheit menſlicher naturen, *vorgenlick vnnd* vorgeſslich ſin, da *von* ſo iſt daſs not *vnnd* bilich, daſs man menſsliche wergke *vnnd* tete, *vnnd* ſunderlichin die gote zcu lobe gewircket *vnnd* geſchichtet werden, mit orkunde der briue, beueſte *vnnd* beſtetige, *vff* doſs daſs ſie in gedechtniſse deſs lute, *vnnd vnuorgeſſen* bliben, do *von* wir *Gebehart* edeler von STRAPLAW *vnnd Borgkart* ſin ſon, wolle nachvolgende ſin, den wegen *vnnſer* eldernn zeligen, die gotslob alletzyt gemeret *vnnd* gebreitet habin, daſs ſelbe auch zcu thunde, thun wir kunt vnnd *vffinbar*, mit diſſem briue, daſs wir eyns gotlichin werkes zcu troſte *vnnd* evvigen *ſelgerethe* den lebenden den toden zcu ſelikeit, begunſt habin, alſs eynen *altar*, in der *Capellen vff den kirchove* zcu dem *nuwen Wergke vor Halle*, zcu buwene, gote zcu lobe, der Iunfrawen *marien* ſiner liebin mutter, *vnnd* allen heiligen zcu eren, vnnd habin zcu demſelbin altar, der *von* nuwes gemacht *vnnd* geſtifft iſt, vnnd in der heiligen ſent *michaelis*, ſent *katherinen*, vnd ſennt *Iürgen*, ere, ſal gewihet, wir din gegebin, gelegt, geeygent *vnnd* gefriet, eygen *vnnd vrien*, alleſs rechten, mit crafft diſſes briues, *drie margk gelder magdeburgiſcher werte*, Ierliches tzinſes, In dem dorffe zcu *kelme*, an dem

Gebhardi patris et *Burchardi* filii, de STRAPLAW

fundatio *altaris in capella* caemeterii *noui operis Halenſis*

additis tribus marcis, annui cenſus, in *pago* KELME

Digitized by Google

dem ſchoſſe, daſs de gebüre dar ſelbis, alle Iar vffſenth *michaelis* tage, pflegen zcu gebene, mit ſulchen rechten, eren. werden, *v*riheiten vnd nutzen, alſs wir de biſs her gehabt habin, ewiglich darbie zcu blibene, vnnd denen *altariſten* deſs egnanten altariſs, zcu volgene, ane allerley Inual *v*nnd Hinderniſſe, ledig *v*nnd frye, als eyn recht, eygen *v*nnd eygenſs gewonheit iſt, Vnnd wir mogen den ergnanten altar lihen, wem wir wollen, als *digke* alſs deſs not geſchit, wenn abir wyr *v*nnd *v*nnſer lehen erbin *v*onn todes wegen alle abe gingen, deſs *v*nns got lange friſte, So ſullen de lehen des egnanten altaris, an den *probſt Zcum Nuenwergke vnnd ſin gotshuſs*, *v*allen *v*nnd ewiglich darbi blibin. Deſs zcu orkunde *v*nnd ewiger beueſtunge alle diſſer *v*orbeſchribin dinge, daſs die ſtete gantz *v*nnd ewiglich blibin, ſo haben wir *Gebehart Edeler v*on STRAPLAV, vor
Sigillum. vnnſs vnnd alle vnnſer erbin, vnſer Ingeſigel, mit vnſem guten willen vnnd wiſſen, an diſſem vffin briff, laſſen |hangen, der da gegebin iſt, nach vnnſers
1403. Herrn criſti geburt *Virtzenhundert* Iar darnach in dem *dritte Iare* am *nehiſten dinſtage vor dem palme tage*.

NVM.

Digitized by Google

NVM. XIV.

Sophia, de STRAPLAW *conſentit in* praecedentem *donationem* cum *renunciatione* iurium ſuorum ratione *dotalitii*.

Wyr *Sophia, frauvve von* STRAPLAW, bekennen mit diſſem vſſin briue vnnd thun kunt, allen de on ſehen ader hören leſsen, Als der Edele, herr *Gebehart* von STRAPLAW, vnnſer liebe *Vetter, drie ſchog geldes Ierliches tzinſes am ſchoſſe in dem dorffe kelme*, daſs de gebüre dar ſelbins alle Iar pflegenn zcu gebene, mit gutem willen, lutterlich, durch got vnnd ſiner eldern ſele troſt vnnd ſelickeit willen *zcu dem Altar In der Capellen gelegen vff dem Kirchove zcum Nuen* wergke, gegebin vnnd geeygent hat, ewiglich darbie zcu blibende, daſs das *mit vnnſem wiſſen, willen vnnd gantzer vulbert*, geſchen iſt, vnnd *vortzien vnſs aller anſprache*, gerechtigkeit vnnd vorderunge, de wir biſsher dor an gehabt habin vnnd nach gehabin mochten, von vnnſers *lipgedingeſs* wegen, vnnd wollen den *altariſten* des Altars, keyne wiſ dar an hindern noch hindern laſſen, Vnnd deſs zcu merer ſicherheit vnnd bekentniſſe, habe wir vnnſer Ingeſigel, wiſſentlichin. an diſſen vſſin briff Hengen laſſenn.

Sophia de STRAPLAW.

in praecedentem *donationem*.

conſentit,

cum *renunciatione* iurium ſuorum ratione *dotalitii*.

Sigillum.

Digitized by Google

NVM. XV.

Nicolai de TROTE pro ſe ſuisque heredibus *reſignatio* quorundam fundorum ac cenſuum *Gebbardo* de STRAPLAW facta. Anno. 1410.

Nicolai de TROTE pro ſe ſuisque heredibus

ICh *clauſs* vonn TROTE, vnnd *Hanſs* ſin *vetter, mertin* ſin *ſon*, vnnd vnnſe alle rechten erbin, bekennen vffinbar, in diſſem kegenwurtigen briffe vor allen die on ſehen ader hören leſen, daſs wir mit wolbedachten mute vnnd gutin willen, rech vnnd redelich habin vffgelaſſen, ledich vnnd vrie, den togenlichin Hern, Ernn *Geberde edeln Herrn von* STRAPLAW, in ſine hende, *drie huffin landes*, de gelegen ſint, *Zwen vff der margeke Zcu groitz*, in der *pferre* ZCU MEDIGKE, der hat *koppe bode eyne*, vnnd gibbet darvon, alle Iar, *zcu tzinſe, anderhalb ſchog* TRVTZE GROSCHEN, *Hanſs gumprecht* hat *eyne halbe hube*, vnnd gibt *drie mandel trutz groſchen*, *heinrich Eldeſte* hat *eyn Virtel landeſs*, vnnd gibbet *drittehalbin groſchin* vnd *zcwintzig*, unnd *Claus burmeiſter* hat ouch *eyn Virtel*, vnnd gibbet ouch *drittehalb groſchin* vnnd *zcwentzig*, de *dritte Hube* lit vff der *margk* ZCU RABOTZ, in *potzne pharre*, der hat *eyne halbe huſe mathias clenten*, geſeſſen vff dem *nuenmargkte vor Halle*, da von her gibbet, eyn

Gebbardo de STRAPLAW, fundorum ac cenſuum quorundam (*trutze Groſchen*)

eyn halb *ſchog trutze groſchen*, de ander *halbe hube* hat *hanſs mons*, vnnd gibt ouch *eyn halbt ſchog trutziger groſchen* zcu *tzinſse.* Diſſe vorgnanten *Huſin* vnnd *tzinſse* lehen, vnnd alles rechten, wie man daſs nomen mochte, de wir vorſchribin *Claus hanſs* vnnd *mertin* von TROTE, vnnd vnnſer erbin, habin gehat, ader habin mochten, *vortzien* wir, mit crafft diſſes briues, nimmermehr an zcu ſprechende, in keynerleye wiſs, ewiglichin, vnnd reden vnd lobin, daſs in diſſem briue, an allerleye argeliſt intracht vnnd hulfferede, Deſs zcu eynem vffenbaren bekentniſse vnnd orkunde, habin wir, ergnante *Claus* vnnd *hanſs* vnſer beyde *Ingeſigel*, vor vnnſs vnnd vnnſe erbin, an diſſem briff gehangen. Der gegebin iſt, nachgotsgeburt, *Virtzenhundert* Iar, in dem *tzenden* Iare, darnach am ſent *Dorotheen* tage, de heiligenn Innefrauwen.

facta reſignatio.

Sigillum.

1410.

NVM. XVI.

Gebhardus de STRAPLAW fundos a Dominis de TROTE reſignatos oppignorat *Praepoſito* et *Capitulo* NOVI OPERIS. A. 1410.

WYr *Gebehard*, edeler von STRAPLAW, vnnd vnnſe rechten erbin, bekennen vffinbar, in diſſem keymwürtigen briue

Gebbardus de STRAPLAW.

briue, vor allen, die ohm ſehen oder horen leſsen, daſs wir von dem Erbarnn vnnd Geiſtlichin herrn, dem *probſte* vnnd *Capittele deſs gothuſes der Reguler zcum Nuewergke be Halle*, vnnd vonn dem *priſter*, der mit dem altar *ſancti Georgen* in der *nuwen Capellenn*, de wir dar ſelbinſs vff dem *kirchkobe* gebuwet habin, belenet iſt, habin vffgenommen, *virtzig margk ſynes vnnd gutes ſilbirſs*, die wir in vnnſe vrommen gewant habin, vnnd habin en davon, mit guten willen vnnd wolbedachten mute, geſazt zcu *pfande drie huſin*, die de geſtrengen *Clauſs Hanſs* vnnd *mertin*, gnant von TROTE, vnnd ire erbin, vnſs ledig vnnd frie mit allem Recht vffgelaſſen habin, Vnnd der ſelbin *huſe* hat *eyne koppe bode*, gelegen vff der *margke grontz* in der *pferre zcum digke*, vnnd gebet davon alle Iar zcu *tzinſse* anderthalb ſchog *crutze groſſchen*, *Hanſs Gumprecht eyne halbe hube*, vnnd giebt *drie mondal crutze groſſchen* vnnd *zcvventzig* groſſchen, *Claus burmeiſter* ouch *eyn Virtel*, vnnd gibt ouch alſo vil, vnnd die *Hube* lit ouch da ſelbniſs, de *dritte Hube* lit vff der *margk* zcu *rabatz*, in der *pferre* zcu *peſna*, der hat *mathias Clemente eyne halbe*, vnnd gibt *eyn halbſchog*, de *ander* hat eyner, gnant *muſs*, vnnd gibt ouch *eyn halb ſchog*, vnnd derſelbin *drier huſin* ſullen de vorgnante herrn vnnd ſunderlich der *priſter* des benompten *altars* gebruchin, mit aller zcu behörunge rechte

a *Praepoſito* et *Capitulo* NOVI OPERIS

mutuum accipit,

illisque oppignorat a *Dominis* de TROTE reſignatos fundos, qui deſcribuntur.

(*crutze Groſchen*)

te vnnd friheit, wie man die bnennen mag, in Ienigherleye wiſs, ane allerley Hinderniſse vnnd widderſproche aller lute, alſso lange doſs on de vorgnanten *Virtzig fine margk ſilberſs* wedder wol betzalt werden, Darumb ſie ſullen denne *tzinſse kauffin* do demſelbin altar ewiglichin volgen mogen. daſs alle diſſe vorgeſchriebin rede ſtete vnnd gantz gehalden ſullen werden, deſs habe wir vorgnante er *Gebehart* von STRAPLAW, vnnſe *Ingeſegil* an diſſem briff laſſen hengen, der gegeben iſt, na gots geburt, *virtzenhundert* Iar, dar na in dem *tzenden* Iare, dem fritage na *Invocavit* vnnd deſs *getzuge* ſint, der Erbare *clemens* pferrer zeu *Wettin*, vnnd de geſtrengen *Iohan der alde kuchemeſter von Wittenberg*, *Hanſs Echtrage Voleffbacke Vnſse voit*, de wir zcu *getzugen* darzeu geheiſcht habin ſundelichin und gebeten, &c. Sigillum; 1410. Teſtes.

NVM. XVII.

Litera de duabus MARCIS ad *altare* beate virginis *Novi operis.*

IN gots namen, amen. Ich *Herman* FRIBERG, *Burger zcu* HALLE, Bekenne vfſinbarlich, in diſſem keginwurtigen briffe, daſs ich zcu dem *Altar*, den ich gebawet habe, *in dem gotshuſs zcum Nuenwvergke*, in *vrowen* ere vnnd *mynes Apoſtels*, ſente *Hermanni* FRIBERGK *ad altare novi operis*

ſente *mathias* vnnd ſente *Andreas* ere, myner ſele vnnd myne huſs frauwen, *vreſen*, vnnſer erbe, vnnſer nachkomlinge vnnd allen glaubigen ſelen, zcu troſte vnnd gnaden, habe gegebin bewede mit *zwen margk* geldeſs, *dem priſtere dem der altar geboret, zcu bevvorne*, deſs gibt *Iohann* vnnd vonn ſine erbe, daſs ich von dem gotshuſs erblichin hatte, vnnd ich deſs rechtlichin vortzegen habe, Vnnd bekenne ouch, daſs ich *III. ſl* alſo lange geben ſal, vonn mynem Hobe, demſelbin priſtere, alſſo daſs ich *andere dry ſirdunge* gewinne in de ſtote in der ſtat an eygene, wann daſs geſchiet, ſo ſal das gotshuſs daſs ſtügke von myne Houe mit vor eyn recht eygen begabin diſſer dinge *betzuge* ſint beſchydene vrome lute vund priſtere, Her *Heinrich* KOTZE, Her *Hinrich* MOTELITZ, *Iohannes* PRONE, myn ſwager Herman KOTZE, vnnd ouch vele ander *bederne Lute*. zcu eyner *betzugniſſe* diſſer vorbeſchrebenen Dinge, Habe ich myn *Ingeſegel* an gehenget, na gotsgeburt, *duſent* Iar, *dryhundert* Iar, in dem *Nuken* vnnd *dritzigſten* Iare, deſs andern tages ſenth *Mathies*.

facta donatio.

Teſtes

(*bederne Lude*)

Sigillum. 1339.

Nvm.

NVM. XVIII.

CONVENTVS *Coenobii noui operis* HERMANNO *Fribergenſi* concedit JVS PATRONATVS in *altare* a ſe fundato, et *confraternitatem* in dicto Coenobio. A. 1339.

IN deme namen gots, amen. Wir IOHANNES von der gnate gots *probſt*, ALBRECHT *prior*, vnnd *der Conuent algemeyne der Canonicken der Reguler deſs gotshuſs zcum Nuenvvergke bi Halle*, alle den die nu ſin vnnd noch zcu kunfftig werden mogen, de diſſen kegenvvurtigen briff ſehen ader hören, heil in gote evviglichin. Wir bekennen vnnd betzugen, mit vnnſen Iegenvvärtigen *Ingeſegelin* vnnd briffe, vffinberlichn, daſs vvir *mit vulbort vnnd gantzen vvillen* vnnſers *Convents* gemeyne, dem *fromen* manne, *Hermane* von FRIBERG burger zcu *Halle* gantze macht gegebin habin, de vvile hie lebit, daſs her den *altar*, den her von gotlicher gane vnnd mannunge vnnd durch ſunderliche gnade vnnd Innickeit, de he zcu vnſem gotshuſse hat, gebuvvet vnnd beguldet vnd bevvedemet hat, der dor ſteit vnder vnnſer frauvven bilde, alſso man zcu vnſeme Cloſter inghet, *ſelber vorligen ſoll eynen*

IOANNES, *Praepoſitus*, ALBERT *Prior* et CONVENTVS *coenobii noui operis*

concedunt

HERMANNO *Fribergenſi*

in *altare* a ſe fundato

IVS PATRO-

beder-

NATVS (*bederbe Pfaffe*) *bederben pfaffen*, ader priſter, vveme he vvil, deſs ſolle vvie ome vvol gunnen, vnnd an dor an nicht hindern, de vvile he leuet; Ouch ſchullen vvir, von vnſes *Conuents* vvegen, zcu dem vorgnanten Altar beſurgen, *geluchte* vnnd *vvin*, vnnd *vveſs man zcu der meſſe bedarff*, die man abir dem altar ſinget ader ſpricht. Vorbatz mer, ſollen vvir de *ſtede* vnnd daſs *gemach*, daſs ichsvveme *balhorneſs*, vvaſs dem probſte bevviſſen vnnd gebin, dem der altar gelegen vert. Vorbaſs meher, vff daſs daſs von *ſumeniſſe*, deſs got nicht envvolle, de meſſe abir dem vorgnanten altar meſſe in vnſeme chore, ſo *louen* vvir vnnd *vorvvilkorn* vnſs, deſs, daſs die fromen Luthe H*eidenrich* SCHVLTE *burger zcu* H*alle*, H*einrich*, *Otto*, vnnd *Werner*, von NORTHVSEN brüdere, H*erman* KOTZE, vnnd ire erbin, deſs vorgnante *hermannes* frunt burger zcu H*alle*, de *gulde*, de zcu dem altar hort, vffnemen ſullen vnnd under ſich haldenn, an allerleye inſprache vnnſers gotshuſs vnnd hinderniſſe, alſso lange das de vorſumeniſſe vvedder inbracht vverde, von dem dem der altar zcubevvarin gehört. Ouch ſoll vnſer ſchulkinder eyn alle tage helffen zcu der meſſe obir denſelbin altar ane allerleye vorſumiſſe Bouen alle diſſe dingk, abe eyne gotliche vnnd truwe wedderſtadenge vmb daſs lobeliche wergk vnnd vvol, daſs die H*erman* der gnante an vnnſeme gotshuſse gethan hat,

(*vorwilkornn*)

Digitized by Google

hat,ſo gebe vvir, *ome vnnd ſyner Hauſsfrau-* et
vven vulkomene *bruderſchafft*, alle der gu- confrater-
den vvergke, die an meſſen, an vigilien, an nitatem
gebede, an caſtunge vnnd an andern coenobia-
guden vvergken, de geſchen in vnſeme lem.
gotshuſse evviglichin, Vnnd vvann vvir
vven tot vornemen, denn ſullen vvir be-
geen, erlichin, mit vigilien, meſſen vnnd
bede, vnnd mit evviger gedechtniſſe, gli-
cher vviſs alſo vnnſers *cloſters brůder.* vff
eyn vffinbar orkunde diſſer Dinge, ſo ha-
bin vvir IOHANNS, *probſt* der vorgnante, Sigillum.
vnnſe vnnd vnnſers *Conuents Ingeſigel* ann
diſſen briff gehangen, nach gots geburt,
Duſent Iar *drie hundert* Iar In dem *nuhn* 1339.
vnnd dritzigſten Iare, An dem ſunnabinde
vor mit vaſtenn.

NVM. XIX.

Dotatio CAPITVLI *noui operis* facta *altari* a *Ioanna* de BESENSTADE fundati. Anno 1402.

VVIr NICOLAVSS, von der gnaden NICOLAI,
gots *probſt*, ANDREAS *prior*, IO- Praepoſiti,
HANNES *kemmerer* IACOBVS *Cuſter*, NICOLA- totiusque
VS *ſcholmeiſter* vnnd daſs *gantze Capittel* CAPITVLI
gemeyne der Reguler des Heiligen *gotshuſs* noui ope-
zcum Nuenvvergke vor Halle, Bekennin ris,
vffinbar, in diſſem kegenvvurtigen vnn-
ſern vffin briue, vor allen, die ohn ſehen
ader horen leſsen, daſs vvir, mit vvolbe-

dachten mute vnnd vnnſer aller vulbort, durch ſunderlicher gunſt vnnd fruntſchafft vvillen, die de Erſame frauvve, *Iohanna diderichts* von BESENSTEDE Zeliger dechtniſse, eliche wetwe Ern *Conradts*, dem got gnade, vnnſers gots huſs *probſte* vnſs vnnd vnnſern gotshuſse vffinbarlichin hat bewiſet, habin, von vnnſers gotshuſs eygenen gütern vnnd tzinſsen *vir ſchog crutze groſſchen, Ierlicher tzinſse gulde* geleit, zcu dem *altar* ſente *peters* vnnd der *elfftuſint Iunefrauvven*, in vnnſerm *munſter zcu nuenvvergke*, vnnd de darzcu geeygent vnnd bewedemet, eygen vnd bewedemen, mit crafft diſſes, keynwurtigenn briffs, Alſso daſs deſelbe *gulde* bie dem *Altar*, zcu eyner *evvigen meſſe*, gote zcu lobe vnnd zcu eren, derſelbin frauvven *Iohannen*, zcu Zeligkeit ires vvirts vnnd alle ires geſchlechts, lebendich vnnd toden, vnnd allen glaubigen Zelen zcu troſte vnnd zcu gnade, evviglichin blibin ſal; vnnd deſelbin tzinſe ſullen gebin, *Henrich* STVDENER *Burger* zcu *Halle zvvey ſmale ſchogk* von ſyme erbe vff dem *ſtrohobe bi* Halle Halb *vff oſtern* vnnd *halb vff meynden*, alle Iar an *zvvene groſſchen*, de her von demſelbin erbe in vnnſe *probſtie*, zcu dem vorgnanten *zvven tZiten* reichen ſal vnnd gebin. Ouch ſal alle Iar, *Ciriacus* PESSNA, *zvven crutze groſſchenne*, zcu denſelbin *altar*, vnnd den obirlegen, *tzehen groſſch* in die *probſtie*, von eyme

in *Ioannae* de BESENSTADE memoriam,

altari ab *illo* fundato,

facta dotatio

per cenſus annuos qui recenſentur. (: meynden:)

eyme *alebutzers kame bi den ſcherren zcu* Halle gelegen, zcu denn vorgeſchrebin *zvven tziten* KILIAN vff den *ſtrohobe eyn alt halb ſmal ſchog, ane ſechs phennige*, de ouch in die *probſtie* Horenn, vonn ſyme erbe daſelbinſs vff dem *ſtrohoue*, ouch vff de vffgnanten *zvven tzit*, alle Iare, Vnnd vver zcu der tzyt eyn *probſt* iſt, vnnſers gotshuſses, der ſol diſſe beſchrebin guter lihen, vvenndes not iſt, vnnd keyn ander. Ouch ſullin zu demſelbin *altar* gebin, Zcu *tzinſs*, Heideke BEGKER in der *ſmerſtrazen*, *Sechs vnnd fünfftzig tzinſe groſſchen*, von ſime erbe in derſelbin ſtraſſen; *Hanſs* POPPE, *eyn halb ſchog*k *von ſyme* Huſſe vff dem *rodenberge zcu* Halle, zcu Oſternn halb vnnd halb zcu *meynde*; *Hanſs* MVSS zcu *peſna eyn halb ſmal ſchog*k, vnnd *paul* von PESNA ouch *eyn halb ſmal ſchog*k, von zcven halbin hufin, de ſie habin vonn vnnſerm *Capittel zcum Nuenvvergke*, vff *peſna margke* Diſſe vorſtrebin *tzinſe* ſal der *prior* vnnſers gotshuſs, der zcu der tzit iſt, vonn denn vorbenimbten gutern, alle Iar vffnemen, *ane die phennige de in vnnſe probſtie horn*, vnnd davon reichin, alle ſonabinde, vir *crutze groſſchen, dem priſter der alle tage Zcu demſelbin altar ſente peters meſſe hat gehaldenn.* Vnnd vvir vorgnanten *probſt, prior* vnnd *Capittel gemeyne*, reden vnnd globin vor vnſs vnnd vnnſe nachkomelinge, alle diſſe vorgnante *tzinſe* zcu dem *altar* ewiglichin zcu haldene, vnnd dar von nunmehre zcu

(: alebutzers Kam- by den ſcherren)

vvendene, in keynerleyn vviſs, ane allerley argeliſt, Vnnd zcu eyne vſſinbarn orkunde, groſſerer ſichirkeit vnnd gedechtniſſe, aller dieſer vorbeſchrebenen rede vnnd artikele, habin Wir NICOLAVS probſt vnnſer *probſtie* groſse *Ingeſigel*, vnnd *Capitel vnnſers gotshuſs Ingeſigil*, an diſſe

Praepoſiti et Capituli Sigilla.

1402. vſſine briff hengen laſſen Der gegeben iſt nach criſti geburt *Virtzenhundert* Iar in dem *andern* Iar, darnach, am tage ſancti *Ambroſy*, des Heiligen Biſchoues.

NVM. XX.

CAPITVLI libellus teſtis de *emtione* cenſuum annuorum cum *retrouenditionis pacto*.

A. 1388.

BERNHARDVS *Praep.* et *Capitulum* &c. teſtantur.

WIr BERNHART vonn der gnade gotſs *probſt*, TITERICH *prior*, IOHANNES kuſter, NICOLAVS kemerer, vnnd *das gantze Capittel gemeine Regeler des gotshuſs zcu dem Nuenvvergke vor Halle*, Bekennen in diſſem keginvvurtigen briffe, vor allen die on ſehn, hören ader leſsenn; daſs der *geiſtliche man*, er *Iohanneſs* von *Magebl.* vnnſs vnnd vnnſem gotſshuſs, *mede kamenick pherrer* zcu *peſna*, myt ſynem eygenen arbeit vnnd phenningen, hat abegekaufft, mit vnnſem vnnd vnnſers Capittels gemeyne gutin vvillen vnnd vulbort, dem Geſtrengen *vverner vſs dem Winckel*, *Conradt* vnnd *Rodolff* ſynen Kindern

(*der geiſtliche man*) IOANNEM *Magbl.* emiſse, Capituli conſenſu, a WERNE-

dern, vnnd iren rechten erbin, *zvvey* *ſchog Ierlicher tzinſse* vnnd *eynen halben firdung ſmales geldes*, alſs zcu *Halle eyn* vve*runge* iſt, de der ſelbe *Werner* vnnd ſyne Kinder vnnd ire rechtin erbin hatten, an den gütern vnnd in dem Dorffe zcu *peſsna* von *vnſerm gotshuſs zcu lehn*, vor *Sebnitzehen breite ſchogk crutze groſſcher friberger müntze*, de vorgnante Zcinſse ſullen vſs gebin von den gutern de lute, de hir nach geſchrebin ſtan, ader vver de guter hat,

ro vſs dem Winckel *2. Sexagenas cenſuum annuorum &c.* *pro 17. breite ſchogk crütze Groſſcher Friberger müntze.* *Cenſiti recenſentur.*

von dekeitz eyn halb breit ſchog von eyner halbin hube vnnd eyner hube, *ditzen vvedevve* eyn halb breit ſchog von eyner halbin hube, *Peter Krützel* ein halb breit ſchog von eyner halbin hube de *peitznerinne* eynen halbin ſmalen *firdung* von eyner hube, diſſe ſelbin *tzinſlute*, ader vver de guter had, ſal vnnd wil der egnante *Iohannes* vviſſen mit den tzinſs an vnnſs gotshuſs *prior* vnnd *Capittel*, als er aller erſt mag. Alſso daſs die zcinſslute, ader ander die die guter habin den tzinſs alle Iar ſullen reichin vnnd antburten, vff *vnnſer frauvven Tag Natiuitatis, Alſs Zcu Halle Iarmargkt* iſt, dem *priori* deſs Vorgnanten gotshuſs, vnnd der *prior* ſal den tzinſs vffnemen vnnd ſal yn antwurtin, ernn *Iohanniſsenn* ſin lebetage, an allerley Inual, wann on die lute brengen, vnnd wann er *Iohannes* nicht meher en iſt, ſo ſal der ſelbe zcinſs volgen vern ore lebetage, ane alle wedderſprache. Denne nach

Cenſus ſolnendi annuatim die natiuitatis MARIAE, *Halenſibus nundinali.*

irer beyder tode ſullen de vorſchriebin tzinſse volgen vnnd komen, *zcu dem altar ſancte katherinen* de heiligen Iunefrauwen, an vnnſern gotshuſse ewiglichin, mit vnnſerngutin willen, zcu den *ſchilungen phennige*, den her ywan vnſs *mede Canonigk* ſeligen dechtniſſe dar zcu gekaufft hat, den man gebin ſal vſs vnnſsen nuwen *molen*, alſso das man alle tage *meſſe* halden ſal, zcu demſelbigenn altar, wilchem Herrn de meſſe zcu gehort. Wenn her de wochin obir meſſe hat gehalden, ſo ſal man ym von den egnanten tzinſsen eynen ſchilling phennige gebin; waſs nu deſs Iars obir blibet vonn den tzinſsen, daſs ſal geen in der Herrn nutz gemeyne. Ouch ſo mogen wir ergenante Herr *Bernhart* probſt, ader vnnſse nackomelinge *probiſte*, zcu des egnanten gotshuſs, de vorſcrebin tzinſse, zcu vnſs vvedder loſsenn, vor *ſebintzig breite ſchog friberger müntze crutze groſſchenn*. Wann vvir vvollen alſso, daſs wir ader vnnſe nachkomelinge, dem *priore* vnnd dem *Capittel*, de loſunge eyn halb Iar zcu vorn laſſin wiſſenn, vnnd deſelbin *Sebnigzehen breite ſchog* ſullin wir ader vnnſe nachkomelinge antwurtin vnnd betzaln vnnſers *gotshuſs priore vnnd Capittel gemeyne*, daſsman tzinſse tzitlich darumb kouffe, zcu dem ergnanten *Altar*. Daſs wir alle diſſe geſchriebin ſtügke, gentzlichin vnnd ſtete Halden wollen, ſo habin wir BERNHART *probſt* egnant, vnnſe

Inge-

Pactum de retrouendendo.

Praepoſiti

Ingeſigil, an diſſen briff gehenget, Vnnd Wir THEODORICVS *prior*, IOHANNES *küſter*, NICOLAVS *kemerer*, Vnnd das *Capittel gemeyne deſs vorgeſchriebin gotshuſs zcu dem Nuemvvergke vor Halle vnnſers Capittels Ingeſigel*, bie vnnſers egnanten Herrn *Bernhardes probſt Ingeſigel*, an diſſen briff Wiſſentlichin gehenget. Nach criſti geburt *dritzenhundert* Iar in den *achten* vnnd *achzcigſten* Iare, an ſent *michaelis* tage, deſs Heiligen ertzengels.

et Capituli Sigilla. — 1388.

NVM. XXI.

CAPITVLI venditio quorundam cenſuum annuorum, ſacro vſui deſtinatorum.

A. 1385.

VVIr BERNHART von der gnade gots *probiſt*, TILO *prior* Von *kothene*, *Coppe* HERBORDESS *cüſter* vnnd daſs gantze *Capittel gemeyne*, *deſs reguler deſs gotshuſs zcum Nuenvvergke vor der ſtad zcu Halle*, Bekennen vffinbar, in diſſem briue, allen den die on ſehen ador hören leſsenn, daſs wir mit wolbedachtin mute Vnnd mit vulbort alle der, der wir darzcu bedorffen, vnnd alle vnnſs *ſamnunge*, recht Vnnd redelichin habin Verkaufft, *zcvvey ſmale ſcbogk geldiſs Ierlicher tzinſse*, alſso zcu *Halle* eyn *gemeyne vvere* iſt, de gebin *Ihon Werner lüdeke* CLAVESEKEN Vnnd *Ihan* PETZENER mit ſiner muder, de houe ligen in

BERNHARD Praepoſitus, et Capitulum

vendiderunt cenſus annuos.

dem Dorffe, vnnd de hobin in dem Velde zcu *piſſen*, die wir vorgnante BERNHART *probſt* mit eygen vnnd mit Were vnſeme gotshuſse gekaufft vnnd gewinnin habin, mit vnſeſs ſelbſs gelde, daſs vnſs geWurden iſt, von vnſeſs vaders erbe, dem *vviſsen geiſtlichen manne* herrn *Conrad* GROSSEBENEN von *halberſtadt*, vnſeme *mede Bruder*, vor *Virtzen ſchog crutze Groſſchenn*, de he vnnſs wol betzalt hat vnnd bereyt. Deſelbin *zvveyſcheggeldeſs* habin wir, vorgnante BERNHART *probſt*, mit gutem Willen vnnd vulbort vnnſers *Capittels*, durch bede vnnd durch dinſtes willenn deſs mergnanten herrn *Conradt* ſiner Zelenn vnnd ſiner Eldern ſelen zcu troſte vnnd gnaden, geleit, gegebin, geygent vnnd beſtediget; lihen, gebin, eygenen vnnd beſtedigen, in diſſem keginwurtigen briue, zcu dem *Altar ſanct Iacobi*, der da ſtat, vnder dem *torme* in vnſem *münſter*, ane allerleye Inual vnnd argeliſt, In alſo danen Wiſs, doſs der Ergnante Herr CONRADT dieſelbin gülde vnnd ander gulde, de ouch zcum dem altar geleit vnnd geeygnet ſint, myt henghe ich ſo vele von der gulde vnnd von der andern gulde, de ouch zcu dem *altar* bruchen vnnd vffnemen ſal, und den *altar mit meſſe bevvaren*, wil her lebet, vnnd he wil vortmer habin, wir BERNHART vorgnant vnnde das *Capittel* gemeyne, den Willen vnnd die gunſt gegebin, wer daſs

Conrado GROSSEBENIO. Pretium, Diſpoſitio *Capituli* intuitu cenſuum vendito-rum.

got

got deſs ſelbin *Conrad* ding beſserte von ſiner *prelaten* gnaden, ſo ſolde he ouch mede gebruchin deſs vorgnanten *altars*, mit guter gunſt vnnſer aller, vnnd ane wedderſprechen. Wer ouch daſs er abeginge, daſs got lange wende, ader den *altar* nicht meher habin wolde; So ſullin de herrn dem Cloſter alle wochentlich *vir meſſe* zcu dem *altar* habin, vnnd de gulde deſs vorgnanten *altars* ſullem vffnomen der *prior*, vnnd der *Cüſter* wochlichen brengen vnnd gebin, in der Herrn nutz gemeyne. Wer abir daz die Herrn deſs nicht thun enwollen; ſo ſulde der *probſt* daſs *altar* vorlihen, eyme der herrn in dem *Cloſter*, vnnd der ſal alle wochlich *vier meſſe* zcu dem *altar* laſsenn haldenn; deſs zcu orkunde habin wir *digke* gnant BERNHART *probſt*, vnnſs *probſtige* ingeſigil vnnd deſs *Capittels* ingeſigel, an diſsen briff laſsen hengenn, der da geſcrebin vnnd gegebin iſt, nach criſti geburt, *Driezzenhundert* Iar in den *viff* vnnd *achtzigſtenn* Iar, in dem *ſuntage* alſs man ſinget: *letare O Heruſalem*. PRAEPOSITI atque *Capituli* Sigilla 1385.

NVM. XXII.

De *Ioannis* ECKERSBERGI receptione in *confraternitatem coenobialem*. A. 1439.

VVYr NICOLAVS vonn gots gnaden *probſt*, TILEMANNVS prior, IOHANNES NICOLAVS *Praep.* et *Capitulum*

Digitized by Google

NES *Cuſter*, IOHANNES, *kemerer*, BARTHOLOMEVS *Schulmeiſter*, vnnd *das gantze Capittel des gotshuſs zcum nuenvvergke vor Halle*, Bekennen vffinbar, in diſſem vnſom briue vor vnnſs vnnd vnnſe nachkomelinge vor allen den de ohn ſehen ader hören leſsen; daſs wir angeſehenn habin, vnnd nach anſehen, de truwe flitzige dinſte vnnd gabe, de der vorſichtige *Hanſs* ECKERSBERG vnnd *mette bruder* vnnd *prebender*, vnnſs vnnd vnnſem gotshuſse bewiſet, gethann vnnd gegebin had, vnnd nach vvillen hat zcu thune, vnnd *ohn in vnnſe Brüderſchafft nemen* vnnd entphan, in dem namen gots, in crafft diſſes briues. Alſso daſs her vnnd alle ſine *Eldern Brüder* vnnd *ſvveſter* teilhafftig ſullen ſin, aller guten vvergk vnnd gotis Dinſt, de in vnnſernn gotshuſs geſcheyn ſint, vnnd noch tegelichin geſchein. So daz vvir ohn ſin *vvertynne* vnnd ſin Eldern nach ſime tode, alle Iar, vff den *nehiſten mantag nach ſenth lucien* tage, der Heiligin Iuncfrauwen, vff den *abint mit Vigilien* vnnd deſs *morgenſs* darnach mit der *ſelemeſſen*, vnnd mit anderinn gevvonlichem ſange vnnd gelüde, begehin vnnd gedechtniſſe haldenn, glich vnnd in aller maſſe, alſso vvir thun vnnd beghen, vnſe herrn *brüder* vnnd *ſvveſter*. Vnnd ſo darnach alle Iar, vff denſelbin tag, zcu evvigen Zceiten, ane allerleye hinderniſse ader geuerde, der vor her vnſs vnnſermm gots-

Joannem ECKERSBERG cum familia ſua in CONFRATERNITATEM *coenobialem* recipiunt, illos participes faciunt omnium beneficiorum,

Digitized by Google

gotshuſs gegebin hat, vff de *probiſtie, XXX. Riniſche guldenn* zcu dem gebuvve, de vvir darzcu gevvant vnnd geleget habin. Ouch ſo hat herr vormals laſsenn vnſermm gotshuſse zcu ſcribin *XXX. guldenn* nach ſyme tode, vonn dem *Rodthuſe zcu Quernfurt,* die hor im mit vnnſerm vvillen geleyt vnnd beſcheiden hat, vnſerm *Capittel* vnnd *Samnunge* in vnſerm gotshuſe, vnnd vff den *kor,* zcu ſiner Ierlichin gedechtniſse; der ſelbin *XXX. guldenn* vnnd orer anvvartunge, habe vvir NICOLAVSS *probſt,* vor vnſs vnnd vnnſe nachkomelinge *probſte* vnnſs gantz abetzicht gethan vnnd nach abetzicht thun, in craff diſſes briues, ſo daſs de *XXX. guldenn,* vven ſie vonn des gnanten *Hanſses* EGKERSBERGES todeſs vvegenn verleddiget vnnd betaget vverden, ſullen vallen vnnd gerüglichen volgen, den Herrn *Capittele* vnnd *ſamnunge* in vnſermm *cloſter,* zcu ſyme gedechtniſſe, ſodaſs ſie de mogen vnnd ſullen denn erfurden vnnd Inmanen vnnd dar methe Ierliche Zcinſse kouffin, vvo en daſs ebin geſellet, vnnd mit dem Ierlichin Zcinſse ſie ſyme gedechtniſse ewiglichin haldenn, an vnſer vnnd ander *probſte* vnnſer nachkomelinge Hinderniſſe ader keynerleye widderſprache. Ouch ſullen vnnd wollen wir *probſt* vnnd *Capittel* vnnd vnnſe nachkomelinge, dem egnanten *Hannſsen* EGKERSBERG, vnſem medebruder, getruwlichin vorhegen, vorweſen vnnd vor-

et pro LX. *florenis rhenanis,* quorum dimidia pars iam ſoluta, altera pars poſt EGKERSBERGI mortem ſoluenda.

praeſertim *Ioanni* ECKERSBERG *victalitium* polli-centur.

vorpflegen, ſin lebetage, alſs wir daſs nach luthe vnnd Inhaldunge ſiner briue gereite pflichtig ſint, glich andernn vnnſſin Herrnn vnnd brudernn, vnbeſchediget Alle ſiner briue vnnd orkunde, der her vonn vnnſs vnnd vnnſernn gotshuſse gereite hat, an alles geuerde. Ouch durch gunſt, truwe vnnd gutin willen, de her zcu vnnſs vnnd vnnſernn gotshuſse treide, hat her diſſen ſinen briff vnnſs vff gutin globin vnnd zcu truwer Hant geantwurt vnnd bevolen, bie andern vnnſernn Hantfeſtin ewiglichin zcu blibene; *Praepoſiti ac Capituli Sigilla.* daſs alle diſſe ſtügke vnnd artikel ſtete vnnd gantz gehalden werden, habin wir NICOLAVS *probſt* vnnſser *probſtien* vnnd wir *prior* vnnd *Capittel vnnſers Capittels Ingeſigil*, an diſſen vffin briff, mit wiſſen hengen laſsen, de gegebin iſt, nach gots geburt *Virtzenhundert* Iar in dem *nuhn vnnd dritzigſten Iare*, an des heiligen *crutzes tag, alſs iſs funden vvort.* 1439.

NVM. XXIII

Ioannis BVSSII et *Ambroſii*, fratrum ac *Dominorum* de QVERFVRTH, *donatio* cenſuum annuorum, facta *Parochiae* MARTWORBINENSI. Anno. 1402.

Bvssiorvm fratrum Do-

WIr *Hanſs* BVSSE vnnd *protze*, gebruder, vonn gots gnaden *Herrn* zcu QVFRN-

QVERNFVRDT, thun kunth in diſſem vſſin briue allen den de ohn ſehen, hören ader leſsen, daſs wir in guter Andacht lütterlich durch got, durch troſtes willen vnnſern Zelen vnnd alle vnnſer Eldernn Zelen, vnnd durch bethe Willen *Zhamen* von *Haldecke* zcu *vchteritz* geſeſſen, *haben* geeygent vnnd eygen, mit crafft diſſes briues, *ſechs breite ſchog geldes friberger müntze*, Ierlicher Zcinſe, zcu der PHARRE zcu MARTWORBIN, de da *vervviget* iſs, in des heiligen ſenth *Wentzlaen* etc. De gnante *gulde* vnnd *tzinſse ſint gelegen* in dem *dorffe* zcu OBIRN WIMTZ, vnnd ſint itzunt *beſitzere* diſſe beſchribin lüte, zcu dem *erſten* male, *vettere* BEREN der tzinſset *vir vnnd zvventzig groſſchin* vnnd *drie phennige ſechs hüner* vnnd *eyn ſchog eygere von eyner hufin, Claus* DOLING *zvvölff groſſchin drie ſcherff zvvey hünre von eyner halbin hufin vnnd von eynem hofe, Michel* THÜRINGK *zvvölff groſſchin drie ſcherff von eyner halbin Hufin*, Eyner gnant OWELEBIN *eyn halb ſchog eyger vnd eyn hun von eyner halbin Hubin, Hanſs* ANDERN *zvvölff groſſchin drie ſcherff eyn halb ſchog eyger eyn hun von eyner halbin Hufin,* ARNOLT *eyn halb ſchog eyger von eyner halbin hufin*, *Otto* SCHORTAW *zvvölff groſſchin drie ſcherff von eyner halbin hufin, Huntze* SEBIKE *drie groſſchin zvvene phennige drie hünre eyn halb ſchog eygere vonn halbin hobe vnnd vonn eyme Hofe*, HOZOPH *zvvey hünre vonn eyme Hofe*, SIFFEY *vvey*

minorum de QVERFVRTH

donatio

cenſuum annuorum *Parochiae* MARTWORBINENSI facta.

Recenſio *cenſitorum* ac *cenſuum* in pago *Obirnwimtz.*

zvvey hünre vnnd eyn ſchog eyger von eyner halbin Hubin, GALANDER *zvvey hüner von eyme Heſe*, *Laurentz* BOTCHER *zvvelff groſſchin drie ſcherff von eyner halbin Huſin*; *fünffzehen groſſchen* ſal man ſunderlichin gebin von den gütern alzumale *vbir de vorſchribene tzinſse*. die gnante *tzinſse* gibt man vff ſent *michels* tag gelt vnnd hüner, de eyger vff *vvinachtin* ader darnach, wann man ſie nemen wil. Zcu STEIGERE in dem dorffe de LÜTOLDEN *zcen groſſchen* vff ſent *Walburgen* tag, *dritzen groſſchen* vff ſent *michels* tag *Eynen Scheffel vveyſes vnnd zcvvene rogkene*, *fünff Hanen fünff hünre eyn Schuldere*, zwen bratworſte ſo lange doſs ſe zcwefach von dem dumen vmb den elnbogen geit, *eyn brot zcvvene phennige vnnd eyn Hant vul geborstes flachſes von eyme huſe* vnnd von *eyme hofe*; gnant HELLEWICHT de gibt ouch alſso vil von *eyner huſin* vnnd von *eyme hofe*; Eyner gnant VIRIEL gebit *vier groſchen* vff ſent *Walburg* tag, *eynen Scheffel weyſs*, *zvvene rogke*, *funff haueren*, *fünff hünre*, *eyn hant vul geborſtes flachs von eyner Huſin*; WERNER *vir hünre von eyme hofe vnnd berge*; zcu WETZELNDORFF; *Hanſs* WIPRECHT *dritzen groſchin* vff ſent *michels* tag. *zehen phennige vnnd eyn brot von eyner halbin Hubin*; *zcu* KALTZINDORFF *Hinrich* HEISSEN *zvvey hünre* vff ſent *michels* tag, von *eyme acker velde* glich. Diſſe gnanten güter gulde hobe wir geeygent vnnd eygen mit allen

in ſteigere, *Wetzelndorff*, *Kaltzindorff*.

allen rechtin alſo eygenſs recht iſt, vſsgeſchloſſen daſs gerichte zcu WIMTZ, doſs eygene wir nicht ewiglichin, zcu der *pharre* zcu MARTWORBIN zcu blibene. daſs diſſe gnante *gabe* des gnanten eygenſs ewige vnnd gute macht habin vnnd nimmermehr von vnnſs vnnd von allen vnnſen nachkommelingen vorrugkt noch gebruchin werdenn, deſs zcu eynem waren bekentniſſe vnnd merer ſichirkeit habin wir vorgnante *Hanſs* BVSSE vnnd *protze*, *Herrn zcu Querfurt*, vor vnſs vnnd alle vnnſe erbin, vnnſer *Ingeſigil* wiſſentlichin an diſſenn vffin brifflaſſenn hengen. Sigillum. Gegebin nach criſti gebort *Virtzenhundert* 1402. Iar darnach in dem *anderrn* Iare an ſenth *margareten* tage der heiligen Iunefrauwen.

NVM. XXIV.

Reſignatio *von IV. Pfannen im deutſchen Borne* facta GERHARDO, *Praepoſito noui operis* Anno 1128.

ICh *Rudolffus* WINSTEIN, *Burge* zcu WISSENBVRG, Bekennen vffintlichin, in diſſem kegenwürtigem briue vnnd thu wiſſen, allen denn de on ſehen vnnd hörnn leſen, daſs ich mit gutem willen vnnd mit wolbedachten muthe, dem Erbarn herrn herrn GERHARDE, *probſte zcum Nu-* *Rudolphus* WINSTEIN. GERHARDO, *Praep.*

emvver-

noui operis 4. Pfannen im Deutſchen Borne reſignat. — Teſtes. — Sigillum. MCXXVIII.

emvvergke vor Halle, *Vir pfanne Im Dutzſchen burne*, de ich von eyme habe zcu lehne, recht vnnd redelichin vffgelaſſen habe vnnd vff laſse, an allerleye underſcheit, in diſſem keginwürtigen briue, vnnd du mich der eyne rechte vortzicht, mit alle mynen erbin, de wile daſs wir lebin; diſſer dinge ſint getzüge der Edle herr *Buſſe* vonn STRAPLAW, *Conrad* myn *ome*, vele ander lüte. Deſs zcu bekentniſſe habe ich myn *Ingeſigil* &c. A. domini MCXXVIII. *Gregorii pape*.

NVM. XXV.
Venditio areae HERMANNO, *Praep.* ac *Capitulo* facta Anno 1362.

Ioannes BECHEMANN — HERMANNO *Praep. noui operis* aream — vendit. — Tenor contractus Emtores.

ICh *Hanſs* BECHEMANN *Burger* zcu HALLE Bekennenn vffintlichim, in diſſem briue, daſs ich dem erbarnn manne, herrn HERMANNE, *probſte zcum Nuenvvergke* vnnd ſyme *Capittele*, mynen *hoff vff dem ſtrobofe*, der etzwen *kunnen ſebvvertzen* waſs, mit alle dem rechte, daſs ich dar an hatte, rechtichlichin vnnd redelichin *vorkaufft* habe vnnd *vffgelaſsenn*, In ſulche wieſe, alſso ire briue haldenn, de ſie mir dar vbir gegebin habin. In diſſen wortin: Wir HERMANN von der gnate gots *probſt*, ANDREAS *prior* vnnd daſs *Capittel gemeine der Reguler deſs gotshuſses zcum Nuenvvergke bi Halle*, Bekennin vffinbar in diſſem briue, allen

allen denn die ohn ſehen ader hören leſenn, daſs der beſcheidene man *Hanſs* BECHEMANN *Bürger zcu Halle* vnnſs ſynen *Hoff vff dem ſtrohoue*, de etzwan *kunen Svvartzen* geweſt waſs, mit alle dem Rechte, dat her dar an hatte, redelichin vnnd rechtlichin hat vorkouff vnnd vffgelaſſen, mit diſſem vnderſcheide, Daſs wir ome, GESSEN ſyner Elichin Huſsfrauwen, vnnd IGNASIO orem ſonen, vor denſelbigen Hoff, ſullen vnnd willen halden, *eyne panne in dem dutzſchen burne*, zcu orer *drier* libe. Alſso were daſs orer *eyner* abe ginge, ſo ſolde deſelbe *panne* den andern zcween, de wile ſe lebeten, volgen, ane hinder vnnd wor, ſo ſolde man doch den *dritten*, der noch an dem lebende were, deſelbin *pannen* haldenn, went an doſs ende ſines liueſs. Ouch habin wir HERMAN *probſt* vorgnant, mit willen vnnd vulborde vnſers vorgnanten Capittels, *Hanſse* GESSEN vnnd IGNATIO, de vorgnanten *vier pfanne* in diſſer wiſe weret, daſs orer eyner abeginge, ſo ſulden deſelbin *vier pfannen*, ſunder allerleye Hinderniſſe, an vnſs vnnd vnnſe gotshuſs wedder kommen. Vort mer habe wir *Hannſse* dem vorgnanten, vnnd *geſsen* ſiner huſsfrauwen, vor das *geldene*, daſs zcu dem vorgnanten *Houe* gehöret, zcu orer beyder liue, von orer eynem an den andern zcu vallende bewiſet vnnd bewiſenn, in diſſem briue,

venditor. res vendita.

pretium. conditiones adiectae.

viff margk geldeſs, de ohn diſſe nachgeſchrebin vnnſse *Zcinſs lüthe*, alle Iar, de wile ſe beide ader orer eyn lebin, ſchullen gebin, herr HERMANN broder ſchol on gebin *eyn halb ſchogk groſſchenn*, *Clauſs* HALSSBERG *eyn halb ſchog groſſchen*, *Peter* TZEGENRIPPE *eyn halb ſchogk groſſchin*, KOGNE *von tresbe eyn ſchogk groſſchenn*, die IWERDINNE *drie virdinge*, *Werner* SEGEHARDESS *eynen virding*, *Clauſs* HONELIN *drittehalbin virding*, *Sander* KOYSERLING *achte groſſchen*, *Ditze* SWERTFEGER *in krantzeſs krome XII. groſſchenn vnnd Albreh* KOCHENBECKER *eyn lot*; *vnnd vvere*, daſs dem vorgnanten HANSE vnnd GESSEN an der vorbeſchriebin gülde *Ienich Broch* worde, den ſullen wir erfüllen, alſſo daſs wir on ander gewiſſen gülde alſſo vele, alſse on gebrechen bewiſen ſcholdenn, bynnen den *muren zcu Halle*, wann wir daſs vormanet worden; Vnnd wer daſs on die *gülde*, vff di tzit alſſo man de phleget zcu gebin, nicht gegebin würde, ſo ſcholde vvir on mit *pandunge* vnnd mit *banne* getruvvelichin helffin, daſs on die gülde redelichin vnnd gentzlichin gegebin vvirde. Obir daſs ſullen vvir den vorgnanten HANSSE vnnd ſyner huſsfruvven, *ſebin prouende broit*, in ſulcher gude vnnd vverde, alſs man de eynem itzlichin vnnſer herrn pleget zcu gebinde, alle vvochin gemeyn, de vvile ſie beide leuen; vnnd ſtorbe orer eyn, ſo ſuldenn vvir dem andern zcu ſynen libe alle

(*virdinge*)

(ein lot)

cautio *mit pandunge* vnnd *Banne*.

alle wochin deſelbe brot gebin, Ouch in ſulcher gude vnnd werde, alſso daſs vor ſted geſchriebin. Hir baugn bekennen wir vffinbar, daſs wir den vorgnanten HANSSE vnnd GESSENN vnnd zcu orer getruwen hant, den frommen lüten *oltzen* FOTZTZE, *fritzen* HERBORDESS, *hinrich* STETHEMESSERS vnnd *lüdiken* STVMPEN gelobin habin vnnd louen, in diſſem Iegenvvurtigenn briue, *zcehen Schog groſſchen ſmales geldeſs* im zcu diſſem nehiſten zcukunfftigenn Winachten zcu betzaln, an allerleye vffizog, mit ſulcher *vvere*, alſso denn zcu *Halle* gange iſt vnnd gebe, Alſso beſchedelichin daſs man deſelbin *zehen ſchog zvven bedernen mannen*, der vvir eynen vnnd ſie den anderen keyſen ſullen, antvvurten ſchal, vnnd die ſchullen darmede gevvinnen vnnd vveruen, alſso lange daſs IGNASIVS moge; Vnnd vvann he alſso alt wirt, daſs man ohn mag begeuen, ſo ſulle vvir on zcu eynen mitbruder, alſs iſs gevvonlich iſt, entpfangenn, vnnd dieſelbin *zcehen ſchog* vnnd gevvin ſal man dan in vnnſs gotſshuſs mit om bringen, vver abir daſs hie abeginge, er her entpfangen vnnd begeuen vvorde, deſs got nicht envville, ſo ſchol man die vorgeſchriebin *zcehen ſchog* mit dem gevvinne, vorgeſprochin HANSSE vnnd ſiner Huſsfrauvvenn antvvurten, die zcu vvendene in iren nutz vnnd vromen, Bouen allen diſſen dingen, habin

Executores et adminiſtratores

(:*bedernen mannen:*)

venditoris receptio in confraternitatem.

die vele gnanten HANSS vnnd ſine Huſs-frauvve, vvillichlichin obirgebin, vverer daſs IGNASIVS der vorgnante, mit vnſs begeuen vvorden, vnnd oror beider tot leuete, So ſolde al or gut, daſs ſie nach orem dode liſſen, zcu eynem heilſamen troſte orer vnnd al orer liphaber Zele ome in vnnſs gothuſs, ſunder allerleye hinderniſſe, volgen. Aber de vvile ſe lebin, ſo vvillen ſie vnnd ſchullen ores gudes gevvaldig ſin, dar mitte zcu thune vnnd zcu laſſene, vvaſs an aller aller bequemlik iſt dungketh ſin. Vnnd daſs alle diſſe vorgeſchriebin artikel vnnd orer iglich vonn vnſs, vnſs nachvolgern vnnd *Capittele*, an allerleye vorugkunge, vnuorbrochlichin gehalden vverden, deſs habinde de *digke* gnanten *Hanſse* BECHEMANNE, GESEN ſiner Huſsfrauvven vnnd IGNASIO oreme ſone, diſſen kegemvvürtigen briff mit vnſer *probſtie* vnnd vnnſers *Capittels* angehangen *Ingeſigelin* gegebin vvol beueſtent, nach gotiſs geburt, *Duſint* Iar *drie hundert* Iar an dem *zcvvey* vnnd *Sechtzigſtenn* Iar In ſent *Gregorieſs* abinde deſs heiligen *Buhtigers*, zcu eynem vviſslichin orkunde, alle diſſer vorgeſchriebin rede, habe ich *Hanſs* BECHEMANN vorgnant myn *Ingeſegil* an diſſen briff gehenget, vnnd wir *oltze* POTZ vnnd *fritze* HERBORDESS vorgnant, daſelbſs zcu Halle, Bekennen under vnnſen *Ingeſigel*, die auch an diſſen briff ſin gehenget, Daſs alle

Prdepoſiti et Capituli Sigilla.

1362.

(*Buhtiger*)

Sigilla venditoris ac teſtium.

alle diſſe vorgenometen artikel vnnd rede ſin geſchen, in alle der wiſſe, alſs davor ſtedt geſchriebin. Gegebin nach gots geburt, *Duſint* Iar *drie hundert* Iar in dem *zcvvey* vnnd *Sechtzigſten* Iare, In ſente *Gregorieſs* auende des heiligen *mertelerſs*.

NVM. XXVI.

Chirographum de 126. florenis rhenanis, quos NICOLAO *Praep.* et *Capitulo* ex emtione de bet *Diet.* KVNE &c. A. 1410.

ICh *Titerich* KVNE, meyn Vetter vnnd vnnſer rechtin Erbin, gnant von *Northuſsen*, Bekennen in diſſem vſſin briue, alle den, de ohn ſehen ader hören leſsen, daſs wir ſchuldig ſint, rechter vnnd redelichir ſchult, den Erbarn herrn, Ern NICOLAO *probſte* vnnd dem *Capittele der Reguler ordenn ſancti Auguſtini zcu dem Nuenvvergke bie Halle hundert vnnd Sechs vnnd zcvventzig gute Rinſche guldenn, vor eyne ſanne in dem dutzſchen Bornne,* de wir ohn recht vnnd redelich habin abegekoufft, vnnd de wile wir den egnanten herrn or gnante *rinſche* guldenn nicht betzalen So lobe wir obgnante *Titrich* KVNE, myn Vetter vnnd vnnſe rechtin erbin, *mit Sameder*

Debitores. Creditores. debitum. obligatio.

in ſoli. dum. *meder hant*, zcu holdenn, alſſo vile *gulae* an vnnſern gütern, *alſs eyn pfanne alle Iar loufft in den dutzſchen bornne*, ader eyn *pfanne* zcu haldene, bie vnnſem *Wermanne*, alle wochin zcu betzalene, ane widderſprache. Wir abir, daſs wir egnante *Titerich* Kvne, myn *fetter* vnnd vnnſe rechtenn erbin, wolden vnnde mochten de obgnanten herrn or gulden betzalen, ſo ſolle wir daſs eyn virtel Iars zcu vorn laſſen wiſſenn, vff *vvinachtin vvann ine de pfange pfleget zcu beſetzen*, vnnd betzalen ſo den in der Stad zcu *Halle* bie wem ſi de wollenn.

Renunciatio exceptionum. Ouch globe wir mergnante *Titrich* Kvne vnnd vnnſe rechtin erbin von *northuſsen*, das wir diſſen briff wollen haldenne, ane Inual vnnd nicht intragenn, noch hulffe rede vinden, daſs den vorgnanten *Herrn zcum Nuenvvergke* mochte ſchadenn brengen. Geſchegeſs abir, daſs got lange wende, aſs wir mehegenanten *Titerich* kvne, myn vetter vnnd alle vnnſe rechtin erbin von *Northuſenn*, al abegingen von todeſs wegen, ſo ſulle

Hypothecae conſtitutio. die vorgnantenn *Herrn von Nuenvvergke*, or egeſchriebin ſchulde vnnd Rinſche gulden erfoerdern vnnd Inmanen, an virſen *beſten gute*, die wir denn laſſenn adir habin, wor ſie mogen, myt geiſtlichim rechte oder wertlichim, ane allerley hinderniſſe, *frunde ader fremde.* Daſs wir alle diſſe vorgeſchreibin ſtügke, rede vnnd artikel eyn itzlich biſundernn, ſtede,

Digitized by Google

e, gantz, vnuorbrochlich, willen hal-
enn, ſogelobe wir obgnant *Titerich* KVNE,
nyn Vetter vnnd al vnnſe rechtin erbin
on *Northuſen* gnant, mit *ſamender Hant*,
n guden truwen, mit vnnſern *Ingeſigeln*, Sigilla
e wir mit aller vnſs wiſſen vnnd vulbort
abin an diſſenn keinwurtigenn briff
aſsen hengenn, vnnd wir *Hintze*, *hanſs*
nnd *Conrad*, TITERICHS kinder von *Nort-
uſemm*, gebruchen vnnſers vatirs TITE-
ICHS *Ingeſigel* an diſsem briue, der gege-
in iſt, nach criſti geburt, *Virtzenhundert*, 1410.
ar in dem *zcehenden* Iare, An ſente *An-
reas* abende deſs heiligene apoſtels.

NVM. XXVII.

Nicolai SERWITII donatio facta coenobio noui operis et huius obligatio reciproca. A. 1428.

IN den namen deſs almechtigen gotts, *Nicolaus*
amen. Ich *Nicolaus* SERWITZ *burger* SERWITZ
zcu Halle, Bekenne vffintlich, mit alle my-
nen erbin, vnnd thun kundt, in diſſem
ffin briue, allen den die on anſehen,
hören ader leſsen, daſs ich mit wolbe-
dachtin muthe vnnd mit gutim willen,
durch ſunderlichir Innickeit vnnd gnade
willen, habe *begifftigen* vnnd ewiglich be- (begifftigen)
wedemit, den *hoen altar in dem Chore zcum* donat al-
Nuenwergke deſs Cloſters zcu Halle, *mit eyn* tari primo
pfanne

coenobii noui operis eine Pfanne in den dutztzen Bornen,

pfanne in den dutztzen bornen, deſs ſelbigen Cloſters eygenthum in ſulchir wiſs, daſs der *probſt* deſs ſelbigẽ im gotſshuſs den *pfannen* ſelbſt *leyth* vnnd lehen dar an hat, vnnd *zcinſset Sechtzen groſſchen aldeſs geldeſs in de kemerie*, alſso von mynen eldernn an mich gekomen iſt, *Ierlichir tzinſse*, der ſelbigen *pfannen* ſollen de herrn deſs vorgnanten *Cloſters* vnnd das *Capittel* geruglich geniſſen vnnd gebruchin, Vnnd ſullen ſie ouch vſs ſetzen zcu *vorſidene* ſelbs weme ſie wollin. Deſs ſal vnnd wil ich egnanter *Niclaus* vnnd myne erbin on der ſtehen vnnd ore *gevvere* ſin, wur iſs noth wirt, *nach tals rechte*. Ouch ſullin ſie, von ſtunt nach *gifft* diſſes briues, *eyner halbin pfannen nutz vnnd vſslaufſte* vffnemen vnnd gebruchin, von der andern halbin *pfannen* ſullen ſie beyten wente, nach deſs Erſamen manneſs tode *Nicolaus* NIENDORFFES, hir vmb zcu *vvidderſtatunge*, habin de *Erbarn herrn* vnnd *Capittel* deſs vorgnanten *Cloſters*, vnſs vnnd mynen erbin eyn ewig *ſeelgeretbe vorſchrebin*, alſs hir nach geſchriebin ſtehet: Wir NICOLAVS von der gnatin gotiſs *probſt*, CONRADVS *prior* vnnd daſs *gantze Capittel* gemeyne deſs *cloſters* zcum *Nuenvvergke* vor *Halle*, Bekennen vffintlich, in diſſem geinwürtigen vffin briue, vnnd thun kunth, mit vnnſern nachkomelingen, daſs wir eyntrechtlichin ſullen vnnd wullen, gote zcu lobe,

in cuius compenſationem coenobium *Serwitianae familiae* pollicetur *ein ewig Seelgerethe.*

marien

marien der hẽmliſchin Konigynne zcu eren, Inniglich thun ſingen, alle tage ſingen, zcu ewigen tzeiten, *vſsgeſchloſſen* den *palmtag, Hymmeluart*, des heiligen *plutztag* (Plutztag) vnnd *ſent Alexanders Tag*, de andern *hogen feste* ſulle wir ſingen ader leſsen, den loblichin ſang *offertorium* RECORDARE, daſs dar in dem dutzſchen heyſchet: *Gedengke Iuncfrauvve muter vven du ſteſt in dem angeſichte gotiſs*, mit eynen verſs, vnnd mit eyner *Collen* von *marien* der egnanten Konigynnen, nach der *tertien* in vnnſerm *chore*, daſs ſelbige *verſs* vnnd *collen* ſal der priſter leſsen, der de *ſexten* de wochin bewaret, weres ouch daſs daſs *velte*, von vorſumniſse wegen, eynen tag ader viere, in dem Iare, doſs ſulde vnſs ader vnſen briffen nicht zcu vare ſtehen, ouch globe wir egnanten *probſt* vnnd *capittel, zcvviens* an dem Iare *vigilien* vnnd *zelemeſſen* zcu ſingen, de *erſte* in dem neheſten tage nach *mathias* tag, de *ander* an ſente *margareten* tage, weres iſt abir ſonnabindt, ſo ſolden vvir ſingen vff den neheſten tag dar nach, vnnd ouch zelemeſſen vnnd darzu *Lütin* laſsin, mit den groſſen glockenn, den zelen nach zcu troſte vnnd zcu gnaden, von den diſſe almoſsen mildiglichin werden gegebin. Ouch ſullen wir von der *halbin phannen* gebin, daſs *virte teil eyneſs rinſchen gulden unſern Iungen Herrn in die ſchule von iglichir vigilie*, daſs ſie auch flitzlichin vor die Zele bitten.

et cantilenam: *offertorium* RECORDARE &c.

ten. Ouch ſullen vvir dem *küſtere* gebin, eyn *pfunt vvachſs*, vor eyne *locht*, vff deſs egnanten ernn *Nicolaus* grab, vven ſich daſs geborr: Alle diſſe obin geſchrebin rede, ſtugke vnnd artikel, globe ich *Nicolaus* TZERVVIST, mit meynem erbin, ſtete vnnd gantz vnuorbrochlich, an allerleye argeliſt, hinderniſſe vnnd geuerde, vvol zcu halden. Deſs zcu bekentniſſe vnnd meher ſichirkeit, habe ich *Nicolaus* TZERVVIST vor mich vnnd myn erbin, myn *Ingeſigil*, mit gutin vvillenn, an diſſen briff loſsenn hengen. Der da gegebin iſt, nach criſti vnnſers herrn geburt, *Virtzenhundert* vnnd in dem *acht vnnd zcvventzigſtenn* Iare, In des heiligen *vvarin Lichnams tage* vnnſers herrn Iheſu criſti.

Sicut et libram cerae in Nicolai ſepulchrum.

Sigillum

1428.

NVM. XXVIII.

BERNHARDI *Praepoſiti* et *Capituli* dotatio altaris fundati a Io. GLESERO, Parocho. A. 1386.

BERNHARDI Praep. et Capituli

WYr BERNHARDT von der gnade gotiſs *probſt*, *Tilo* KOCHENE *prior*, vnnd *daſs gantze capittel gemeine der Reguler zcu Nuenvvergke vor der ſtadt zcu Halle*, Bekennen vnnd bezzügen, in diſſem keginvvurtigen briue, Alle denn, de ohn ſehen ader hören leſsen, daſs vvir mit vvolbedach-

bedachtin muthe, vvillen vnnd vulbort, alle vnnſes *gantze Capittels gemeyne*, den daſs zcu thunde iſt, *Eyne phanne im Dutzſchen Bornnen*, de vnnſerſs gotshuſs lange iſt gevveſen vnnd noch iſt, de da hat gehat, zcu ſinen Liue, der *vviſe geiſtliche man* her Hanſs GLESER, *pferner* zcu ſenth *Gertruden pferre*, vnnſe *meile Canonigk*, da he ouch vnnſen vvillen vmb hat gemacht, ſiner ſele, vnnd ſiner eldern ſelen, vnnd ouch allen den Zeelen, der he Almoſen gneſſen hat, zcu troſte vnnd gnadenn, vvir mit ohm, her myt vnſs, recht vnnd redelichin habin gegebin, bevvedemet vnnd beſtediget, eygenen vnnd beſtetigen in diſſem keginvvurtigen briue, zcu dem altar, den der vorgnaute *pferrer* buvven hat laſſenn, in vnnſer abſiden vnnſers *münſters* ſente *Iohann* ſines *apoſtels*, vnnd ſente *Ciriacus* deſs heiligen *merterers*, ere evviglichin zcu habene vnnd zcu blibene, ane allerleye Inual, Hinderniſſe ader vviddersprechen vnnſer ader vnnſer nachkomelinge, In alſolicher vviſe, daſs eyn yglich *Cloſter herr* ſal *meſſe* leſsen, dar ouer ſine vvochin vnnd alle Tage zvviſchenn *fromeſſen* vnnd *homeſſen*. Sunderlichin alle *fünff feſt nach der proceſſien*, dorch Innicheit vvillen, die dann da keynvvürtig ſin. Die *meſſe* ſullen ſie alſs vſs haldenn, In dem *ſontage* der von der *Driefeldigkeit*, An dem *mantage Zelemeſſen*, deſs *dinſtages* von ſente *Iohannes*, deſs *mit-*

dotatio

fundati a *Io.* GLESERO, *Parocho*

altaris.

Expedienda ſingulis per ſepti-

Digitized by Google

manam diebus.

mitvvochin von ſente *Ciriaco*, deſs *donnerſtages* von dem *heiligen geiſte*, deſs *fritageſs* von dem *heiligen crutze*, vnnd des *Sonnabind* von *vnnſer libin frovven*. Vnnd alle Iarlichſs eynſs vmb ſenth *Gallen* tag vor ader nach, wann die heren willen, groſse vigilien vnnd Zelmeſsen von on allen in dem münſtere zcu ſingen. De *gulde diſſer phannen* ſol vffnemen eyn *prior*. In ſulchir wiſe, *alle Wochin* ſal he geuen *drie groſſchen*, dem de dar hat meſſe gehaldenn, vnnd dem *cüſter ſechtzen breite groſſchen*, Ierlichin, zcu dem *glüchte* vnnd zcu dem *gelüthe* mit der *groſſchen glocken*, zcu der vorgnanten vigilien vnnd ſelemeſsen, waſs der obir blibet, daſs ſchullen die *Cloſter Herrn* Iungk vnnd alt vorthun, zcu dem tiſche an demſelbigen tage der Zelemeſſe. Alle diſſe vorgnanten ſtügke globin wir BERNHART meher gnant *probſt*, TILO *prior* vnnd daſs *gantze Capittel gemeyne*, gantz vnnd ſtede zcu haldene, deſs zcu eyner orkunde habin wir angehenget, vnnſe *Ingeſele* der *proueſtie* vnnd deſs *Capittels* nach criſti gebort *Dritzenhundert* Iar in dem *Sechs* vnnd *achtzigſten* Iare, in ſenth *margarethen* tage, der heiligen Iungkfrauvvenn.

Sigilla *Praepoſiturae et Capituli*. 1386.

NVM.

NVM. XXIX.

BERNHARDI *Praep.* et *Capituli* diſpoſitio donationis ab *Henr.* de ZERWIST factae &c. Anno 1397.

VVYr CONRADT vonn der 'gnatin gots *probſt*, PHILIPPVS *prior*, IOHANNES *kemerer* vnnd IOHANNES *cuſter*, vnnd *daſs gantze Capittel gemeyne der geiſtlichin herrn des gotshuſs zcum Nuenvvergke vor Halle*, Bekennin vffinbar, in diſsem keginwürtigen Briue, allen den de ohn ſehen, horen ader leſsen, daſs wir alle eyntrechtiglichin, mit wolbedachtin muthe, willichlichin habin obir gebin, daſs Herr *Hinrich* von ZCERVVIST, vnnſer mitbruder, *pherrer zcu ſenth Gertruden pherre*, eyn *erff phanne* vnnſers gotshuſs Im *dutzſchen bornne*, de he mit ſinem veterlichin erbe vvidderkouffte von dem *Pacdman* von *ſteine phennige* von tzinſet in de *kemerie*, hat *begifftiget* vnnd keginvvortich bevvedemet, ſenthe *Gerconis altar* in vnnſem *münſter*, zcu eyner *evvigen meſſen*, gode lobe om ſelbir vnnd ſinen eldern zcu troſte, in ſulchir vviſe, alſso hirnach geſchriebin ſtehet, de vorbenomete *Hinrich* ſal de *phanne* ſelbir gebruchin, de vvil he lebit, darnach alſo ſnel alſso he abe geth, ſal ſie vallen vnnd volgenn der gemeyne den herrn

BERNHARDVS *Praep* et *Capitulum*

Henrici de ZERWIST

donationem S. *Gerſonis* altari factam diſponunt

herrn vnnſers gotshuſs, zcu dem vorgnanten altar, alle tage dar zcu vvir de *phanne* zcu halden, in ſulcher vviſs: deſs *Sontageſs* von den heiligen *drifoldigen*, vſs *montageſs* Zelimeſſe, des *dinſtages* von dem heiligen Geiſte, Inn *mitvvochin* von den Engeln, deſs *Donnerſtages* von dem Lichnam vnnſers herrn Iheſu criſti, deſs *fritages* von dem heiligen crutze, deſs *Sonnabindin* von vnnſer libin frauvven, alle tage ſingen, vnnd alle tage die Colleſten vor der leſten ſol ſin *sine ſpe miſericordie ſupplicatur*, dem zcu troſte, de on bewedemet hat, der *phannen vven vnnd nutz* bewiſen wir keginwürtiglich, in diſſem keginwürtigen briue, zcu dem *altar*, diſſer *phannen*, *vvenn* ſal beſitzen vnnd vffnemen, eyn *prior* vnnd eyn *cüſter*, de ſelbin zwen ſulle ouch alle wochin, gerade dem *ſinger der meſſe*, vor der wochin *drie breide groſſchin* gebin, dem cüſter ſal man *drie punt Waſſes* zcu hulffe gebin, zcu dem *geluchte*, doſs ye von alder darzcu pflichtig iſs geweſt, waſs hir bobin von der *pfannen* obir blibet, dar ſullen ſie eyn *bequeme eſſen* abe machin, am nehiſten dinſtage nach vnnſer *kirchemeſſen*, daſs ſal ſin der tag der Iartzit mit *Zelemiſſen* vnnd deſs mantag darvor mit *wigilien*, zcu dem eſſen ſullen *prelat diaken* vnnd *kinder*, doſs allen herrn in dem *Conuenth ſolatium* dar von geſche. Ouch hat vonn alder eyn *ſchillingk phennige*, vſs der

(ſine ſpe miſericordie ſupplicatur) (*wen* vnnd *nutz*)

Reſiduum *conuiuio encaeniali*

deſtinatur *zcu dem conuent ſolatium*.

der *nuvven molen*, zcu dem *altar* gehört, der ſal auch methe volgen dem *ſinger der meſſe*, deſs he alle ſonnabinde, wann de woche vſs iſt, von den meſſen vſſnemen *fünfftehalbin groſſchin*, *vier* vonn der *phannen eynen ſchillingk von dem hofe vſs der neuvven molen.* Deſs zcu eyme orkunde vnnd zcu ewigen gedechtniſſe, daſs alle diſſe vorbenomete ſtügke vnnd artikel, ſtede gantz vnnd unuorbrochlich gehalden werden, habin wir vnſer *probſtien* vnnd *Capittels Ingeſigel*, an diſſen briff gehangen, Nach gots gebort *Dritzenhundert* Iar darnach in dem *Sebin* vnnd *Nuntzigſten* Iare, an dem montage nach ſenth *Iohannes Baptiſtenn.*

Præpoſituræ et Capituli Sigillum. 1397.

NVM. XXX.

Litera de dimidia *Sertagine* WEDDERSTEDE. A. 1470.

VVYr *Iohanneſs* WVNSCH *probſt*, *metze priorin* S[illegible]IA *unnd de gantze ſampnunge gemeyne deſs cloſters zcu* WEDDERSTEDE *ordinſs ſancti Auguſtini*, Bekennin vffintlichin vnnd thun kunth, mit allen vnnſen nachkomelingen, in diſſem vnſim offin briue, allen den de ohn ſehen, horn oder leſsen, daſs der *erſame geiſtliche man*, Herr *Nicolaus* NIENDORFF, *Reguler deſs Cloſters zum Nuenvvergke* gelegen *vor* HALLE, recht vnnd redelich vnſs

Io. WVNSCH *Praepoſ. Metze Priorin* SOPHIA, & *conuentus coenobii in* WEDDERSTEDE, teſtantur *Nic.* NIENDORFFH

emtionem *einer halben Pfanne in dem deutſchen Borne zu Halle,*

vnſs abekouft hat, vnnd geloſet hath, *eyn halbe phanne in dem düthſchin Borne zcu Halle*, die die *Erſamme geiſtlichen Herrn Reguler zcum Nuenvvergke*, SOFFIAN, *Kontze* SEGEBANDESS tochter, Burgers zcu Halle geweſt iſs, lange zcu orme liebe gehalden habin, vnnd noch orem tode, vſs vnſeme gotshuſse, haldin ſoldin, *zvventzig* Iar. Darumb vnſs der egnante *Nicolaus* darvor gegebin vnnd wol betzalt hat; *drie lange margk ſilbers*, de wir in vnſer gotshuſs nutz, und der mergnanten *Soffian* fromen, gewant habin.

pro 3. *lange margk ſilbers,*

Hir vnnd ſage wir egnanten de Herrn zcum *Nuenvvergke*, vnnd alle ire nachkomelinge, von vnſs vnnd der mergnanten *Soffien* wegen, der *Halbe pſanne Im duthſchen Bornnen*, leddig quid vnnd loſs, vnnd thun der gentzlichin vortzicht, vnnd ſe vortmer nummer meher zcu *betegedinge;* Sünder wir wiſen, mit krafft diſes Briues, den *vverman* mit der halbin pfannen an den vorgnanten *Nicolaum* NIENDORFF vnnd daſs ergnante *gotſhuſs*, mit aller gerechtickeit, de wir dar an gehat habin, vnnd globin vnnd reden, vortmer keynſs dar in zcu haldenn. Alle diſſe obingeſchriebin rede, ſtügke vnnd artikel, lobin wir, in gutin trüwen ergnante, *probſt, metze priorin* vnnd *Soffia Contzeſegebandes* tochter vnnd die gantze *Sampnunge*, vor vnnſs vnnd alle vnnſe nachkomelinge, ſtete vnnd gantz, an allerleye

cum renunciatione et reſignatione iurium ſuorum.

(betegedinge)

leye hülfferede, vvol zcu haldene. Deſs zcu bekentniſſe vnnd meher ſichirkeit, habin vvir IOHANNES *probſt, metze priorin*, vnnſs *ingeſigil* vnnd die gantze *ſampnunge* Sigillum.
des erguanten *Cloſters*, wiſſentlichin, mit wolbedachtin muthe, laſſen hengen, an diſſen vſſin briff, der gegebin iſt, nach criſti geburt, *Virtzenhundert* Iar, dar nach 1470.
in dem *Sebintzigſtin* Iar, an dem nehiſten fritage nach *Oculi*.

NVM. XXXI.

Marchionum BRANDEBVRGICORVM cum BAVARIAE ducibus pacta CONFRATERNITATIS, inita cum conſenſu *imperatoris*, 1334.

WIr STEPHAN, LVDEWIG *und* WILHELM *gebrüder von gots gnaden Phallitzgrauen bi dem Ryn vnd Hertzogen in Beyern*, BAVARIAE duces.
bekennen offentlichin an diſem briefe, Daz wir mit verdachten mut vnd mit willen, hant gunſt vnd rat dez hochgeborn *Furſten Keyſer Ludevvig* von *Rome* vnſers gnedigen *Herrn* vnd *Vetters*, dem hochvvirdigen Fürſten *Ludevvigen* Margrauen ze *Brandenburg* vnd ſinen ſünen gemachet vnd geſcaffet haben, machen vnd ſcaffen vnſir Lant ze *Beyern*, vnd alliz daz vvir haben, vnd furbaz gevvinnen, mit allem, daz dar ze gehört, alſo beſceidentlichin, ob vvir *ane ſune veruaren* cum electore BRANDEBVRGICO

vnd abgen, dez got nicht wvelle, ſo ſol ers, vnd ſine ſüne *furbaz beſitzen*, vnd *erben*, frilichen vnd ledichlichen, vnd ſetzen in vnd ſine *ſune*, mit vnſers vorgenanten herrn des *Keiſers*, *Hant*, *vvillen* vnd *gunſt* in des vorgenanten landes gutes, leute, vnd in volle gevvalt, nütz vnd gevver bi lebendigem vnſerm libe. In ſo getaner beſceidinheit, als vor geſcribin iſt, vnd diſe *machunge* vnd *ordenunge*, nummer vvider ruffen, noch vvider tun, deheine vvis. Teten vvirs abir mit vvizzen oder mit vnvvizzen des got nicht vvolle, das ſol dehein kraft, noch macht haben, vvere auch daz, daz vvir deheinerley *verbindnizze*, *ordenung*, oder *machunge*, mit vnſers vorgenanten *herrn* vnd *vaters* vvizzen, oder ane ſin vvizzen heimlich oder offenlich die an diſen ſachen ſchedlich vveren, gemacht, oder getan heten, die ſuln abe ſin, vnd *vviderruffen* ſie öffentlich an diſem brief, vnd ſuln fürbaz dehein kraft noch macht haben, Auch hat durch vnſer *vlizzig bet* dem vorgenanten *Ludevvigen* dem Margrafen ze *Brandenburg* vnd ſinen ſünen vnſer vorgenanter *herre* vnd *vater*, vnſer lant ze *Beyern*, vnd allez daz vvir haben, oder gevvinnen, mit allem dem, daz dar ze gehört *verlihen* ze ſamt vns vnd ze *ſampter hant*, alſo beſceidenlichen ob vvir an ſüne verfüren, Lizzen aber vvir ſüne, vnd verfüren die auch fürbaz ane ſüne, ſo ſal der vorgenante vnſer *bruder*, vnd ſin *ſune*, daz

Conſenſu imperatoris Ludouici IV.

pacta ineunt

Confraternitatis cum *coniuncta manu*

daz vorgeſcriben Land vnd gut furbaz erben vnd ane hindernizze beſizen. Ez ſuln auch mit vnſerm guten vvillen, vnſer phleger vnd amptleute, die vvir auch dor ze halten und tvvingen ſullen, daz ſi ez ane vviderrede tun ſullen, ze vrkund vnd ze gevver diſer machunge vnd ordnunge, geben vnd antvvorten *Ludovvigen*, dem Margrafin ze *Brandenburg* vnd ſinen ſünen, alle Iar an ſant Martins tag, *hundert marg ſulbers*, vnd ſullen deheinen phleger noch amptman, den daz gelt oder ſin ein teil ze geben nimmer geſetzen er hab danne vor mit guten trüvven, gelobt vnd ze den *heiligen geſvvorn* daz gelt ze geben, vnd ze antvvortin vff den tag ze rechten zins, vnd ze dinſt, als vor geſcriben iſt. Were auch, daz mir eine oder mer töchter gevvunnen vnd abgiengen, e danne ſi beraten vvürden, die ſol der vorgenant vnſer Bruder, oder ſine erben beſtaten, vnd beraten, alz ez zimlich vnd erlich ſei. Auch ſuln wir vnd wollen vnſer *man, ſtet, lant*, vnd *leut*, do ze halten vnd tvvingen, ane arge liſt, daz ſi di vorgeſcriben rede vnd ſache mit ſampt vns geloben ſtet ze halten vnd ze den heiligen ſvveren. Vnd vvir *Hertzog Stephan* der vorgenant geloben vnd ſprechen für *Ludovvigen*, *Wilhelm* vnd ander vnſer brüder, ob vvir mer von Gots gnadin, *bruder gevvinnen*, vvenne ſi *eidber* vverdent, daz ſi ſuln vber alle di vorgeſcriben ſache, daz ſie di, mit ſampt

de mutua defenſione & ſucceſſione

addita *terſera* annui canonis

vns ſtete vnd gantz halten, ir briefe geben, vnd ze den *heiligen ſvveren*, vnd daz wir daz ſtet vnd vnezebrochen. Dor übir ſo geben wir diſen brief verſigelt mit vnſer guten gevvizzen, mit vnſerm Inſigel Datum Vberlingen Anno domini MCCCXXXIV. die ſancti Viti.

Datum Uberlingen 1334.

NVM. XXXII.

Lvdovicvs IV. imperator pacta mutuae *defenſionis* & *ſucceſſionis* inter filios marchionem Brandebvrgensem & Bavariae duces confirmat. 1334.

Lvdovicvs IV imperator Confirmat pacta Confraternitatis inita inter filios ſuos

VV*Ir Ludovvich* von gots gnaden *Romiſcher Keyſer* ze allen Ziten merer des Reichs, bekennin offenlichen an diſem briefe Daz der hochgeborne fürſte *Ludovvich* margrafe ze *Brandenburg*, vnſir *erſtbornir ſun*, mit vnſerm guten *vvillen, hant, gunſt* vnd *vvort*, daz lant, vnd die *marke* ze *Brandenburg* mit ſteten, Bürgen, Leuten vnd gemeinlichen mit allen iren *zegehorden*, die er itzunt inne hat vnd her nach in gewinnet, ez *ſin lehin, aigen*, oder *erbe* ſi ſint groz, oder cleine, wi ſi genant ſin, gegebin gemachit vnd geſchuft hat dem hochgeborn fürſten *Stephan, Ludovvich, Wilhelm*, vnd andern vnſern ſünen, vnd ob wir mer, von der gnadin gots

gots, ſüne *gevvinnen*, ſinen brüdern, vnd iren erben, in ſo getaner beſceidenheit als hir nach geſcriben ſtet. Were daz, daz er an *ſüne* vorfüre vnd abe ginge, des GOT nicht wölle, oder ob er ſüne gewünne vnd auch die furbaz ane ſüne vorfüren ſo ſol daz vorgenant lant die marke ze Brandenburg mit allen iren zegehordin, als vor benant iſt, ane alle widerrede veruallen, kumin, vnd erbin, an *Stephan*, *Ludovvich*, *Wilhelm* vnd ander ire brüder, ob wir mer ſüne gewinnen So haben da wider, die vorgenanten fürſten *Stephan Ludovvich* vnd *Wilhelm*, vnſir ſüne, *Ludevvigin*, dem margrafin ze *Brandenburg* vnd ſinen ſünen, auch mit vnſerm *guten vvillen, gunſt*, vnd *vvorte*, nach vnſerm tode, geben, gemachit vnd geſcaffit, daz lant ze BEYERN, vnd waz ſie gutis in VRANCKIN, in SWABIN, vnd in *andern landen habin* vnd gewinnen, ez ſi an eigen, erbe, oder lehin, vvi ez genant ſi, alſo, daz die lent, lüte, vnd gut an den vorgenanten *Ludevvicken* margrafin ze *Brandenb.* vnd ſin rechten ſüne voruallin, kumin, vnd erbin, an widerrede, in allir wiz vnd *beſceidinheit*, als er in daz *lant*, vnd die *marke* ze *Brandenburg* gemachit vnd geſcaffit hat, ab ſie an erbin voruaren, vnd abe gingen, dez got nicht vvolle. Diſe vorgenante *gabe*, *machunge* vnd *ſcaffunge*, die ſie mit *vnſerm vvillen*, *gunſt* vnd *vvorte*, alſo einmüntlichen, mit eyn-

Marchionem BRANDENBVRGENSEM & BAVARIAE duces,

Cum aliis Ditionibus in *Franconia*, *Suevia*. alibi

ander beyderſit gemachit habint, ſullen ſie an *argeliſt*, *ſtete*, *gantz*, vnd *vnuerbrochin* habin, vvere auch daz, daz ihr deheiner de keynerleye, *machunge*, oder *verbuntniſſe*, mit yemand mit vnſir, oder an vnſir vvizzen, heimlichin, oder offenlichin gemachit hete, die *vviderruffin* vvir offenlichin, vnd ſol derheine macht noch kraft habin. Vnd ze einer ſtetir ſichercheit, ſo *vorlihen* vvir, vnd habin mit vordachten mute *vorlihen*, den vorgenanten fürſten *Ludovvigin* margrafin ze Brandenburg *Stephan*, *Ludovvigin*, *Wilhelm* vnd iren *erbſunen* ze *geſampter hant*, in ſo getaner beſceidinheit, als vor beſcribin ſtet, die vorgnante lant, gut, vnd lüte *beyderſit*, vvi die genant ſin, die von vns vnd dem *riche* ze *lehin gen*, Auch ſetzin vvir ſie beyderſit bey leberungin vnſern libe, in nutz gevvalt, vnd volle gevver der lande, vnd gute. Zu *vrkunde* diſſer *machunge* vnd ze eyner rechtin *gevver* ſuln, vnſirs ſuns, des *margrafin* amptlute vnd phleger ze eynem rechtin *Zinſe vnd Dinſte* alle Iar *zvveyhundert marg ſulbers* gebin *Stephan*, *Ludovvig*, *Wilhelm*, vnd *iren ſunen*, auf ſant *mertins tag*. So ſuln da vvider *Stephan*, *Ludovvig*, *Wilhalm*, vnd ir erbin, vnd ir amptlut, vnd phleger, auch ze einen rechtin Zinſe, vnd dinſte alle Iar dem *margrafin ze Brandenburg* vnd ſinen *ſunen*, auch von denſelbin ſant martins tag, hundert marg ſülbers geben, vor iren

ritu & iure Conſueto ac ſolenni

iren vorgenantin landin, vnd guten, vva die gelegin, vnd vvy die genant ſin, an alle vviderrede. Were auch daz, daz vnſer ſune einer, der vorgenant, aine, oder mer, *töchter gevvunnin*, vnd an ſune, des got nicht vvölle, vorfure, die ſüln, die andern vnſere ſune *beſtaten* vnd *beraten*, als ez *zimlich* vnd *erlich* ſey. Were auch, daz der vorgenante margrafe vnſer ſun, an ſune vor-fure, als vor beſcribin iſt, dez got nicht vvölle, ſo ſol ie, der *eltiſte* vnſer *ſune*, ſiner *brůder* eynir an hindernizze, daz lant mit allin ſinen zegehörden, beſitzen vnd erbin. Diſe vorgenante *ſache* vnd *machunge*, die der hochgeborn furſte *Keyſer Ludovvich* von Rome, vnſir gnediger *herre* vnd *vater* vnd *Ludovvich* margrafin zu *Brandenburg* vnd zvviſſen vns *Stephan*, *Lud*, *Wilhalm*, vnd vnſirn erbin beyderſit gemachit, ſulln vvir vnd vvollin an *beyden ſeiten*, vnd habin daz, mit *guten truvven* gelobt vnd ze den *heiligen geſcvvorn*, in allir beſcheidinheit, als vor beſcribin iſt, ſtete, vnd gantz, vnd vnuorbrochin, halten, ane geuerde. Wir ſuln auch beiderſit, vnſir *phleger*, *amptleute*, *man* vnd *ſtete*, dar ze *haltin* vnd *bringin*, daz ſi globin vnd *ſvverin*, alle die vurgeſcriben ſache, gantz vnd vnuorbrochin ze haltin, in allir beſceidinheit als vor beſcriben iſt. Were auch daz, daz der deheiner abe ginge, oder entſetzin vvir an beyderſit de keinen *pfleger* oder *amptman*, ſo

addita Comminatione in uiolatores

ſol vnſir de keiner de keinen andern nimmer geſetzen, er habe vor ze den heiligen geſvvorn alle diſe vorgeſcriben ſache gantz vnd ſtete ze halten, an argeliſt. Vnd ze *vrkunde* vnd ſtetir *ſicherkeit*, ſo habin vvir *Lud.* margrafe ze *Brandenburg* vnd vvir *Stephan* ſin bruder, hertzoge ze *beyern*, vnſere *Inſigel* ze des hochgeborn fürſten *Keiſer Lud.* von Rom vnſers *hern* vnd *vaters* inſigel, mit vnſir gutin gewizzen an diſen *brief* geben vnd *geleit*. Vnd wir hertzoge *Stephan* der vorgenant globin vnd ſprechin für *Lud. Wilh.* vnd ander vnſir *brûder*, ob wir mer *brûder* von gots gnadin *gevvinnen*, wenne ſie eitber werdin, daz ſie ſullen vbir alle die vorgeſcriben *ſache*, daz ſie die mit *ſampt* vns *ſtete* vnd *gantz halten*, ir *briefe* geben, vnd ze den *heiligen ſvveren* als wir *geſvvoren* vnd *gelobt* haben. Datum *Vbirlingen* anno domini M CCC XXXIV. vigilia ſancti Io. Bapt. Anno XX. Regni, Imperii vero VII.

Datum Uberlingen 1334.

NVM. XXXIII.

CONFRATERNITAS naturalis & pactitia ducis BRANDEBVRGICI cum ducibus BAVARIAE Anno 1338.

Brandeburg. marchionum &

WIR STEPHAN, LVDEWIG, WILHELM *und* ALBRECHT *gebrüdere*, *des höchgeborn Furſtin und herren Keyſer* LVD. *von Rom Sune*,

Sune, Hertzogin ze *Beyern*, vnd *Phallenz-grafin* by dem *Ryn* bekennen offenlichen an diſem gegenwertigin brief, allen den, die in ſehen vnd hörent leſen, daz wir mit vordachten mute, vnd guten *vvillen*, nach *rathe* vnd *beyzze* des durchluchtigen Furſten vnd herren KEYSER LVDEWICH von *Rom*, der vorgenant iſt, vnſers liben *herrn* vnd *Vater*, mit dem Edeln *Furſtin* LVDEWICHEN margrafen ze *Brandinburg* vnd ze *Luſitz*, *Phallentzgrafin* bey dem *Ryn*, Vnd hertzogen in *Beyern*, vnſerm liben bruder, Vnd mit ſinen erben *eynmuntlichen* vnd *evvelichen* voreint vnd vorbunden haben, daz vvir vnſir *erben*, *Lant*, *Leut*, *Veſten*, vnd *gut*, vvy die genant ſint, vnd wa die gelegen ſint, die vvir itzunt *haben* vnd her nach, von der gnade gots *gevvinnen* mugen, mit EYNANDER GESAMPT vnd VNGETEILT evvilichen behalten vnd behaben ſullen. Wir ſullen auch vnſir erben, dez landes ze *Beyern*, vvaz da zu gehöret vnd vvaz vvir itzunt haben vnd gevvinnen, *herren* bliben *evvilichen*, ſo ſol der vorgenant *Ludevvig* margrafe ze *Brandinb.* vnſer liber bruder herre derſelben *lande*, vnd vvaz er hat, vnd von gots gnaden her nach *gevvinnen* mag, mit ſampt ſinen erben, evviclichen *herren* bliben, Ez vvere denne daz er mit vns *teylen vvôlte*, daz er vnd ſine erben, an vns, vnd vnſere erben vordern, vnd eiſchen mag vvenne ez im geuellet, vnd

BAVARIAE DD. coniuncta manus, eius effectus, a) mutua ſucceſſio.

b) diuiſio uoluntaria

gut dunckit. Vnd wir an im deheynen teil ze vordern haben, noch an ſine erben. So ſullen wir, vnſre erben mit im vnd mit ſinen erben. gutlichen an vviderrede vnd geuerde *teylen*, lant, leut, gut, Veſten, vnd vvaz vvir haben, vvye daz genant vnd vva daz gelegen iſt, da vvider ſol er vns die *marke* ze *Brandenburg* vnd vvaz er hat, vnd gevvinnet *mite teilen* an vviderrede ob er mit vns *teylen* vvil, vnd *teylet*, daz an im vnd nicht an vns ſtet, Auch ſol ie der Furſte vnd herr, ob daz vvere, daz vvir mit eynander *teylende* vvurden, als vorgeſcriben iſt, ſeiner *elichen Wirtinne, heimſteuren.* vnd *morgengabe*, in dem teyle, daz in an *geuellet*, mit *gulte* mit *guten*, vorrichten vnd vviderlegen, als zitlich vnd redlich iſt, an gebrechin. Wir ſullen egnanter mit gantzer *macht* mit truvven, vvenne ſin vns beyderſit not is, daz vvir *lant, leut, gut, Veſten,* vnd vvaz vvir haben vnd gevvinnen, behaben beholfin ſin, Daz diſe ſache ſtete &c. Teſtes Ber. Comes de *Hennenberg*, Bertoldus Comes de *Nyffin, Zypplingen, Cruzze* cum ceteris. Datum *Vrankenfurd* Anno domini M CCCXXXVIII. vigilia ſancti Viti.

c) mutua defenſio.

Datum Franco-furti. 1338.

NVM.

Digitized by Google

NVM. XXXIV.

BERTHOLDVS epiſcopus Hildeshemienſis, WISPENSTEINENSIA feuda de STEINBERG, iure ſimultaneo, defert agnatis Steinbergenſibus Anno 1487.

VVY BERTHOLTH *von Gotz Gnaden Biſchop to Hildeſem und Adminiſtrator der Kercken to Verden* bekennen openbar in düſsem Breve vor Uns Unſr *Nakommen Biſchoppe* tho *Hildeſen* und Vhor als weer dat wy *Borcherde* und *Korde* von *Steinberge Gebrödere* Unſe leve Getruwen umme mannigfoldige truwe *Denſte* willen den Se Uns und Unſem Stifte *gedahn* hebben und ön tho kommenden tyden dhon mögen *begnadet* und ön gnedig gegeven hebben, *Begnaden Se* und *geven ön* ein *gedinge* - an alle den *Ghodern* alſe *Hinrick* und *Henning Gevettern* van *Steinberge* Szeligen *Hinrik* und *Dyricks* Söne vom Uns und Unſem *Stifte* to *Hildeſem* to lehn hebben und vom Rechte hebben ſchölen, Nemliken mit der Borch thom *Wiſpenſtein*, mit den Tegeden tho Vörſte, by Alvelde, mit Acht und twintig Hove landes, veer hove landes Viff Meierhöve und twölff wörden Darſülveſt, Dat Dorp Harbarnſen mit aller thobehö-

BERTHOLDVS epiſc. hildeshem. pro ſe & ſucceſſoribus, confert ſucceſſionem *gentilitiam* ſeu *dinge* *Steinbergiis* agnatis in WISPENSTEIN cum omnibus pertinentiis quae

hic deſcribuntur

behöringe, den Tegeden tho Netze, Acht Hove Dre hove v Acht worden darſulveſt, Achte hove tein worde und eine Viſcherie to Lutken Freden, Elven worde in dem Oldendorpe vor Alvelde, Tein ſchillinge alle jar, in der lein Mölen tho Alvelde, twe hove und einen Hoeff tho Immeſen, geheten de Kyff hove, den Tegeden tho groten Wardeſen, Veer hove und twe wörde tho Adenſtede im Richte tho Winſenborg den Tegeden tho Diterich Holtzen, eine Hove tho Hoſeckſen by Alvelde, den Tegeden to Deſeſen und den Rothtegeden an den Haſelhauve an den hemberg an den Rodenkamp und an den Mölenberge, ver Hove Landes tho Gerdeſſen vnd de *lehnvvochen* des Kercklenſs darſülveſt, den Tegeden tho bütken wardeſsen, dat Guth tho langen holtzen by Alvelde, drey Hove landes mit twe Huve Tegent ver tho Groten vvardeſsen und tho Lütken vvardeſsen eine hove landes an den Haſelhauvve, den lütken Dornhoff den lutken Neuehoff dry hove tho groten Wardeſſen, drey hove landes vor Alvelde und drey vvorde de Michel Droſten und Alheiden von Holthuſen geweſt hadden, und düſser vorgeſchreven Güder richtigheit mit und tho behörungen vvie man de benömen und ſick der gebruken mag in allermothe alſs ſick de genanten *Heinrich* und *Henning* von *Steinberge* de göder von Uns tho *Lehndragen* und vvan de benomte *Hinrich*

und

und *Henning* van *Steinberge* ſunder *Mannes* in caſum
Erven van dode vvegen verfallen dat Gott aperturae
ſchike und *verhüde*, na Sinen *vvillen*; So
vvillen und ſchüllen *vvy* effte Unſe *Na-*
kommen de benomden *Borcherd* und *Kord* zu erbli-
van *Steinberge* vvan Se dat om Uns *ſinnen* chen
ſampt den vorgeſchriven gude tho rech- manlehen
ten *Erfliken Manlehn* belenen des vvy here
und vveſen und om denſülven Gude vor-
der nemand nichts *verſchriven Vorvvillen* Cum clau-
edder *verſigeln* Und *vveret* dat ſo *geſche-* ſula nulli-
ge ethu dam vveſs dat tho qveme, dat tatis ſi quid
ſchal doch *unbindende* uud *macht* loſs ſyn, contra a-
düth ſeden und *loven* vvy de genanten ctum uel
Borcherd und *Korde* vom *Steinberge* und indultum
öhren Erven vor *Uns* und *Unſe Nakom-*
men ſtede und Vaſt vvol tho holden, ſun-
der einigerley *Liſt* Inſage effte Gefehrde,
Und hebben des tho bekandniſs vnſe *In-*
geſiegel vvythliken an duſſen *Breff* heten
hengen, Na Chriſti unſers Herrn geborth
Verteinhundert darna im 87 jar am Aven- Datum
de *Purificationis Mariæ* Virginis &c. 1487.

Contentioſa lis: quid uelit ſibi uerbum gedinge? Num expectatiuam; an *ſimultaneam* inueſtituram. Ultimum Credidimus fide iuris *feudalis Saxonici* cap. V. Hinc nullum dubium; teneri facio *Bertholdi* etiam epiſcopos ſucceſſores. Cum illius fuerit; feudum nouum uertere in iura feudi antiqui. Intuitu *gentilitii uinculi.* Vbi in dubio omne feudum praeſumendum *antiquum.* Aut enim agnatus admitti debet uaſallus; aut fidei commiſſarius heres in fundis gentilitiis den Stammgütern.

NVM.

vns ſtete vnd gantz halten, ir briefe geben, vnd ze den *heiligen ſvveren*, vnd daz wir daz ſtet vnd vnezebrochen. Dor übir ſo geben wir diſen brief verſigelt mit vnſer guten gevvizzen, mit vnſerm Inſigel Datum Vberlingen Anno domini MCCCXXXIV. die ſancti Viti.

Datum Uberlingen 1334.

NVM. XXXII.

Lvdovicvs IV. imperator pacta mutuae *defenſionis* & *ſucceſſionis* inter filios marchionem Brandebvrgensem & Bavariae duces confirmat. 1334.

Lvdovicvs IV imperator Confirmat pacta Confraternitatis inita inter filios ſuos

VVIr *Ludovvich* von gots gnaden *Romiſcher Keyſer* ze allen Ziten merer des Reichs, bekennin offenlichen an diſem briefe Daz der hochgeborne fürſte *Ludovvich* margrafe ze *Brandenburg*, vnſir *erſtbornir ſun*, mit vnſerm guten *vvillen, hant, gunſt* vnd *vvort*, daz lant, vnd die *marke* ze *Brandenburg* mit ſteten, Bürgen, Leuten vnd gemeinlichen mit allen iren *zegehorden*, die er itzunt inne hat vnd her nach in gewinnet, ez *ſin lehin, aigen*, oder *erbe* ſi ſint groz, oder cleine, wi ſi genant ſin, gegebin gemachit vnd geſchuft hat dem hochgeborn fürſten *Stephan, Ludovvich, Wilhelm*, vnd andern vnſern ſünen, vnd ob wir mer, von der gnadin gots

gots, ſüne *gevvinnen*, ſinen brüdern, vnd iren erben, in ſo getaner beſceidenheit als hir nach geſcriben ſtet. Were daz, daz er an *ſüne* vorfüre vnd abe ginge, des GOT nicht wölle, oder ob er ſüne gewünne vnd auch die furbaz ane ſüne vorfüren ſo ſol daz vorgenant lant die marke ze Brandenburg mit allen iren zegehordin, als vor benant iſt, ane alle widerrede veruallen, kumin, vnd erbin, an *Stephan, Ludovvich, Wilhelm* vnd ander ire brüder, ob wir mer ſüne gewinnen So haben da wider, die vorgenanten fürſten *Stephan Ludovvich* vnd *Wilhelm*, vnſir ſüne, *Ludevvigin*, dem margrafin ze *Brandenburg* vnd ſinen ſünen, auch mit vnſerm *guten vvillen, gunſt*, vnd *vvorte*, nach vnſerm tode, geben, gemachit vnd geſcaffit, daz lant ze BEYERN, vnd waz ſie gutis in VRANCKIN, in SWABIN, vnd in *andern landen habin* vnd gewinnen, ez ſi an eigen, erbe, oder lehin, vvi ez genant ſi, alſo, daz die lent, lüte, vnd gut an den vorgenanten *Ludevvicken* margrafin ze *Brandenb.* vnd ſin rechten ſune voruallin, kumin, vnd erbin, an widerrede, in allir wiz vnd *beſceidinheit*, als er in daz *lant*, vnd die *marke* ze *Brandenburg* gemachit vnd geſcaffit hat, ab ſie an erbin voruaren, vnd abe gingen, dez got nicht vvolle. Diſe vorgenante *gabe, machunge* vnd *ſcaffunge*, die ſie mit *vnſerm vvillen, gunſt* vnd *vvorte*, alſo einmuntlichen, mit eyn-

Marchionem BRANDEBVRGENSEM & BAVARIAE duces,

Cum aliis Ditionibus in *Franconia, Suevia.* alibi

ander beyderſit gemachit habint, ſullen ſie an *argeliſt*, *ſtete*, *gantz*, vnd *vnuerbrochin* habin, vvere auch daz, daz ihr deheiner de keynerleye, *machunge*, oder *verbuntniſſe*, mit yemand mit vnſir, oder an vnſir vvizzen, heimlichin, oder offenlichin gemachit hete, die *vviderruffin* vvir offenlichin, vnd ſol derheine macht noch kraft habin. Vnd ze einer ſtetir ſichercheit, ſo *vorlihen* vvir, vnd habin mit vordachten mute *vorlihen*, den vorgenanten fürſten *Ludovvigin* margrafin ze Brandenburg *Stephan*, *Ludovvigin*, *Wilhelm* vnd iren *erbſunen ze geſampter hant*, in ſo getaner beſceidinheit, als vor beſcribin ſtet, die vorgnante lant, gut, vnd lüte *beyderſit*, vvi die genant ſin, die von vns vnd dem *riche* ze *lehin gen*, Auch ſetzin vvir ſie beyderſit bey leberungin vnſern libe, in nutz gevvalt, vnd volle gevver der lande, vnd gute. Zu *vrkunde* diſſer *machunge* vnd ze eyner rechtin *gevver* ſuln, vnſirs ſuns, des *margrafin* amptlute vnd phleger ze eynem rechtin *Zinſe vnd Dinſte* alle Iar *zvveyhundert marg ſulbers* gebin *Stephan*, *Ludovvig*, *Wilhelm*, vnd *iren ſunen*, auf ſant *mertins tag*. So ſuln da vvider *Stephan*, *Ludovvig*, *Wilhalm*, vnd ir erbin, vnd ir amptlut, vnd phleger, auch ze einen rechtin Zinſe, vnd dinſte alle Iar dem *margrafin ze Brandenburg* vnd ſinen *ſunen*, auch von denſelbin ſant martins tag, hundert marg ſülbers geben, vor iren

ritu & iure Conſueto ac ſolenni

iren vorgenantin landin, vnd guten, vva die gelegin, vnd vvy die genant ſin, an alle vviderrede. Were auch daz, daz vnſer ſune einer, der vorgenant, aine, oder mer, *töchter gevvunnin*, vnd an ſune, des got nicht vvölle, vorfure, die ſüln, die andern vnſere ſune *beſtaten* vnd *beraten*, als ez *zimlich* vnd *erlich* ſey. Were auch, daz der vorgenante margrafe vnſer ſun, an ſune vor-fure, als vor beſcribin iſt, dez got nicht vvölle, ſo ſol ie, der *eltiſte* vnſer *ſune*, ſiner *brüder* eynir an hindernizze, daz lant mit allin ſinen zegehörden, beſitzen vnd erbin. Diſe vorgenante *ſache* vnd *machunge*, die der hochgeborn furſte *Keyſer Ludovvich* von Romo, vnſir gnediger *herre* vnd *vater* vnd *Ludovvich* margrafin zu *Brandenburg* vnd zvviſſen vns *Stephan*, *Lud*, *Wilhalm*, vnd vnſirn erbin beyderſit gemachit, ſulln vvir vnd vvollin an *beyden ſeiten*, vnd habin daz, mit *guten truvven* gelobt vnd ze den *heiligen geſcvvorn*, in allir beſcheidinheit, als vor beſcribin iſt, ſtete, vnd gantz, vnd vnuorbrochin, halten, ane geuerde. Wir ſuln auch beiderſit, vnſir *phleger*, *amptleute*, *man* vnd *ſtete*, dar ze *haltin* vnd *bringin*, daz ſi globin vnd *ſvverin*, alle die vurgeſcriben ſache, gantz vnd vnuorbrochin ze haltin, in allir beſceidinheit als vor beſcriben iſt. Were auch daz, daz der debeiner abe ginge, oder entſetzin vvir an beyderſit de keinen *pfleger* oder *amptman*, ſo

addita Comminatione in uiolatores

ſol vnſir de keiner de keinen andern nimmer geſetzen, er habe vor ze den heiligen geſvvorn alle diſe vorgeſcriben ſache gantz vnd ſtete ze halten, an argeliſt. Vnd ze *vrkunde* vnd ſtetir *ſicherkeit*, ſo habin vvir *Lud.* margrafe ze *Brandenburg* vnd vvir *Stephan* ſin bruder, hertzoge ze *beyern*, vnſere *Inſigel* ze des hochgeborn fürſten *Keiſer Lud.* von Rom vnſers *bern* vnd *vaters* inſigel, mit vnſir gutin gewizzen an diſen *brief* geben vnd *geleit*. Vnd wir hertzoge *Stephan* der vorgenant globin vnd ſprechin für *Lud. Wilh.* vnd ander vnſir *brůder*, ob wir mer *brůder* von gots gnadin *gevvinnen*, wenne ſie eitber werdin, daz ſie ſullen vbir alle die vorgeſcriben *ſache*, daz ſie die mit *ſampt* vns *ſtete* vnd *gantz halten*, ir *briefe* geben, vnd ze den *heiligen ſvveren* als wir *geſvvoren* vnd *gelobt* haben. Datum *Vbirlingen* anno domini M CCC XXXIV. vigilia ſancti Io. Bapt. Anno XX. Regni, Imperii vero VII.

Datum VBERLINGEN 1334.

NVM. XXXIII.

CONFRATERNITAS naturalis & pactitia ducis BRANDEBVRGICI cum ducibus BAVARIAE Anno 1338.

BRANDEBVRG. marchionum &

WIR STEPHAN, LVDEWIG, WILHELM *vnd* ALBRECHT *gebrüdere*, *des böchgeborn Furſtin vnd herren Keyſer* LVD. *von Rom Sune*,

Sune, Hertzogin ze *Beyern*, vnd *Phallenz-grafin* by dem *Ryn* bekennen offenlichen an diſem gegenwertigin brief, allen den, die in ſehen vnd hörent leſen, daz wir mit vordachten mute, vnd guten *vvillen*, nach *rathe* vnd *heyzze* des durchluchtigen Furſten vnd herren KEYSER LVDEWICH von *Rom*, der vorgenant iſt, vnſers liben *herrn* vnd *Vater*, mit dem Edeln *Furſtin* LVDEWICHEN margrafen ze *Brandinburg* vnd ze *Luſitz*, *Phallentzgrafin* bey dem *Ryn*, Vnd hertzogen in *Beyern*, vnſerm liben bruder, Vnd mit ſinen erben *eynmuntlichen* vnd *evvelichen* voreint vnd vorbunden haben, daz vvir vnſir *erben*, *Lant*, *Leut*, *Veſten*, vnd *gut*, vvy die genant ſint, vnd wa die gelegen ſint, die vvir itzunt *haben* vnd her nach, von der gnade gots *gevvinnen* mugen, mit EYNANDER GESAMPT vnd VNGETEILT evvilichen behalten vnd behaben ſullen. Wir ſullen auch vnſir erben, dez landes ze *Beyern*, vvaz da zu gehöret vnd vvaz vvir itzunt haben vnd gevvinnen, *herren* bliben *evvilichen*, ſo ſol der vorgenant *Ludevvig* margrafe ze *Brandinb.* vnſer liber bruder herre derſelben *lande*, vnd vvaz er hat, vnd von gots gnaden her nach *gevvinnen* mag, mit ſampt ſinen erben, evviclichen *herren* bliben, Ez vvere denne daz er mit vns *teylen vvölte*, daz er vnd ſine erben, an vns, vnd vnſere erben vordern, vnd eiſchen mag vvenne ez im geuellet, vnd

BAVARIAE DD. coniuncta manus, eius effectus, a) mutua ſucceſſio.

b) diuiſio uoluntaria

gut dunckit. Vnd wir an im deheynen teil ze vordern haben, noch an ſine erben. So ſullen wir, vnſre erben mit im vnd mit ſinen erben. gutlichen an vviderrede vnd geuerde *teylen*, lant, leut, gut, Veſten, vnd vvaz vvir haben, vvye daz genant vnd vva daz gelegen iſt, da vvider ſol er vns die *marke* ze *Brandenburg* vnd vvaz er hat, vnd gevvinnet *mite teilen* an vviderrede ob er mit vns *teylen* vvil, vnd *teylet*, daz an im vnd nicht an vns ſtet, Auch ſol ie der Furſte vnd herr, ob daz vvere, daz vvir mit eynander *teylende* vvurden, als vorgeſcriben iſt, ſeiner *elichen Wirtinne*, *heimſteuren*. vnd *morgengabe*, in dem teyle, daz in an *geuellet*, mit *gulte* mit *guten*, vorrichten vnd vviderlegen, als zitlich vnd redlich iſt, an gebrechin. Wir ſullen egnanter mit gantzer *macht* mit truvven, vvenne ſin vns beyderſit not is, daz vvir *lant*, *leut*, *gut*, *Veſten*, vnd vvaz vvir haben vnd gevvinnen, behaben beholfin ſin, Daz diſe ſache ſtete &c. Teſtes Ber. Comes de *Hennenberg*, Bertoldus Comes de *Nyſſin*, *Zypplingen*, *Cruzze* cum ceteris. Datum *Vrankenfurd* Anno domini M CCCXXXVIII. vigilia ſancti Viti.

e) mutua defenſio.

Datum FRANCOFVRTI. 1338.

NVM.

NVM. XXXIV.

BERTHOLDVS epiſcopus Hildeshemienſis, WISPENSTEINENSIA feuda de STEINBERG, iure ſimultaneo, defert agnatis Steinbergenſibus Anno 1487.

WY BERTHOLTH *von Gotz Gnaden Biſchop to Hildeſem und Adminiſtrator der Kercken to Verden* bekennen openbar in düſsem Breve vor Uns Unſr *Nakommen Biſchoppe* tho *Hildeſen* und Vhor als weer dat wy *Borcherde* und *Korde* von *Steinberge Gebrödere* Unſe leve Getruwen umme mannigfoldige truwe *Denſte* willen den Se Uns und Unſem Stifte *gedahn* hebben und ön tho kommenden tyden dhon mögen *begnadet* und ön gnedig gegeven hebben, *Begnaden Se* und *geven ön* ein *gedinge* - an alle den *Ghodern* alſe *Hinrick* und *Henning Gevettern* van *Steinberge* Szeligen *Hinrik* und *Dyricks* Sone vom Uns und Unſem *Stifte* to *Hildeſem* to lehn hebben und vom Rechte hebben ſchölen, Nemliken mit der Borch thom *Wiſpenſtein*, mit den Tegeden tho Vörſte, by Alvelde, mit Acht nnd twintig Hove landes, veer hove landes Viff Meierhöve und twölff wörden Darſülveſt, Dat Dorp Harbarnſen mit aller thobehö-

BERTHOLDVS epiſc. Hildeshem. pro ſe & ſucceſſoribus, confert ſucceſſionem *gentilitiam* ſeu *dinge Steinbergiis* agnatis in WISPENSTEIN cum omnibus pertinentiis quae

hic deſcribuntur

behöringe, den Tegeden tho Netze, Acht Hove Dre hove v Acht worden darſulveſt, Achte hove tein worde und eine Viſcherie to Lutken Freden, Elven worde in dem Oldendorpe vor Alvelde, Tein ſchillinge alle jar, in der lein Mölen tho Alvelde, twe hove und einen Hoeff tho Immeſen, geheten de Kyff hove, den Tegeden tho groten Wardeſen, Veer hove und twe wörde tho Adenſtede im Richte tho Winſenborg den Tegeden tho Diterich Holtzen, eine Hove tho Hoſeckſen by Alvelde, den Tegeden to Deſieſen und den Rothtegeden an den Haſelhauve an den hemberg an den Rodenkamp und an den Mölenberge, ver Hove Landes tho Gerdeſſen vnd de *lehnvvochen* des Kercklenſſe darſülveſt, den Tegeden tho bücken wardeſsen, dat Guth tho Jangen holtzen by Alvelde, drey Hove landes mit twe Huve Tegent vertho Groten vvardeſsen und tho Lütken vvardeſsen eine hove landes anden Haſelhauvve, den lütken Dornhoff den lutken Neuehoff dry hove tho groten Wardeſſen, drey hove landes vor Alvelde und drey vvorde de Michel Droſten und Alheiden von Holthuſen geweſt hadden, und düſser vorgeſchreven Güder richtigheit mit und tho behorungen vvie man de benömen und ſick der gebruken mag in allermotho alſs ſick de genanten *Heinrich* und *Henning* von *Steinberge* de göder von Uns tho *Lehndragen* und vvan de benomte *Hinrich* und

und *Henning* van *Steinberge* ſunder *Mannes* *Erven* van dode vvegen verfallen dat Gott ſchike und *verhüde*, na Sinen *vvillen*; So vvillen und ſchüllen *vvy* effte Unſe *Nakommen* de benomden *Borcherd* und *Kord* van *Steinberge* vvan Se dat om Uns *ſinnen* ſampt den vorgeſchriven gude tho rechten *Erfliken Manlehn* belenen des vvy here und vveſen und om denſülven Gude vorder nemand nichts *verſchriven Vorvvillen* edder *verſigeln* Und *vveret* dat ſo *geſchege* ethu dam vveſs dat tho qveme, dat ſchal doch *unbindende* uud *macht* loſs ſyn, düth ſeden und *loven* vvy de genanten *Borcherd* und *Korde* vom *Steinberge* und öhren Erven vor *Uns* und *Unſe Nakommen* ſtede und Vaſt vvol tho holden, ſunder einigerley *Liſt* Inſage effte Geſehrde, Und hebben des tho bekandniſs vnſe *Ingeſiegel* vvythliken an duſsen *Breff* heten hengen, Na Chriſti unſers Herrn geborth *Verteinhundert* darna im 87 jar am Avende *Purificationis Mariæ* Virginis &c.

in caſum aperturae

zu erblichen manlehen

Cum clauſula nullitatis ſi quid contra actum uel indultum

Datum 1487.

Contentioſa lis: quid uelit ſibi uerbum gedinge? Num expectatiuam; an *ſimultaneam* inueſtituram. Ultimum Credidimus fide iuris *feudalis Saxonici* cap. V. Hinc nullum dubium; teneri facto *Bertholdi* etiam epiſcopos ſucceſſores. Cum illius fuerit; feudum nouum uertere in iura feudi antiqui. Intuitu *gentilitii uinculi*. Vbi in dubio omne feudum praeſumendum *antiquum*. Aut enim agnatus admitti debet uaſallus; aut fidei commiſſarius heres in fundis gentilitiis den Stammgütern.

NVM.

Digitized by Google

NVM. XXXVI.

Des Raths und gemeinde der Stadt Erffvrt Brieff, darinen ſie bekennen, daſs ſie von Herzog *Wilhelmen* zu Sachsen in der Stadt *Weymar* mit nachgeſezten dörfern, Zinſen &c. weren *Beliehen* worden. Anno 1456.

Erfvrtensis ſenatus populusque confitetur ſe accepiſſe a Wilhelmo Saxoniæ duce in *feudum* bona ac fundos, qui hic recenſentur.

VVIr *Ratismeiſter* und *Rethe*, *gemeinlichen* der *Stadt Erffurt*, Bekennen mit diſem Unnſern *offen Briffe* gein allirmenniglich, daſs wir vor Uns Unnſere *Nachkomen* am *Rate* undt gantzen *gemeinde* zu Rechtem *Manlehen* empfangen haben, von deme *Hochgebornnen Fürsten* Unſerm gnedigen *Lieben Herrn Herrn* Wilhelm *Hertzogen zu Sachſen*, *Landtgraven in Doringen und Marggraven zu Miſſen*, *zu* Wymar diſe nachgeſchreben *Lehen* gutere von ſinen Gnaden zu *Lehin* rürende, mit namen, das Huſs Viselbech, das zu Brochen iſt, mit den Dorffern, *Lynderbech*, *Kersploubin*, *Toteloubin*, *Wenigen*, *molchueſen*, *Viſelbech*, *Hopfgartin*, *Ulla*, *Nore*, *Bechſtet*, *Utenſperg*, *Sonſtet*, *Obirn*, *Maſeſſen*, *Monchholn*, Hueſen, *Hokſtet*, Wyndiſchen Holtzhueſen, *Buſeloubin*, Urbich, Nidern *Nuſes*

Nuſes, *Rodeln*, und *Zymern*, Item das *Slos Vippech* mit ſiner zu gehorungen nemlich *Vipech* das Oben und Neder Dorff, und *Berlſtet*, das *Dorff*, Item *Fünff marck lotiges Silbers*, wedirkouffs an *Molſtorff* ſolche *Lehin* dann zum *Landgravethum* zu *Doringen* gehoren wir emphangen haben, durch Unſer Frunde Unſers Rats, die Erſamen *Siffurt Ziegelern*, Merthen *Northueſen*, Erharden von *Kolmen*, Merthen *Sangirhueſen*, und Hannſen *Wolslouben*, alle Unnſers Rats die vor Uns und Unnſer Nachkomen des *Rates* und die gantzen gemeinde, darzu haben *gelobet* und *geſvvoren*, das wirs von ſolchir *Lehin* wegen gein ſinen gnaden ſollen und wullin halten als *Lehin guts Recht* und *Gevvonheit* iſt ane alles geverde, Undt geben des zu Orkunde diſſen offin Brieff mit Unſer *Stadt Inſiegel* verſigilt, nach Chriſti Unnſers Herren geburt *Virtzenhundert* und darnach im *Sechs* und *funffzigiſten* Iaren, am Mittewochen yn den Pfingiſt heiligen Tagen.

praeterea V. marcas *argenti.*

per *mandatarios uaſallos, lebentraegere.*

Datum 1456.

(*L. S.*)

NVM.

NVM. XXXVII.

Ernst und Albrecht, Gebrudere, Herzoge zu Sachsen confirmiren *Iacob* und *Eckarien Bachen* den ihren Vater, *Albrecht Bachen*, von Churfürſt Friedrichen zu Sachſen und Herzog Wilhelmen ertheilten *Gnaden-Brieff*, vermögen deſſen alle deſſelben Guter von *Beſchwerden* frey ſeyn ſolten, &c. Anno 1485.

Ernstvs *Saxoniae* elector

V*On Gotes Gnaden Wir* Ernst *des heiligen Romiſchen Rychs Ertzmarſchalk und Kurfürſt, und Wir* Albrecht *von deſſelben Gnaden* Hertzoge *zcu* Sachsen *Landgraven* in *Doringen* und *Marggrafen* zu *Miſſen* bekennen &c. nachdem vormals die Hochgebornen Furſten Unſsre liben *Vater* und *Vedter* Hertzogen *Fridrich Kurfürſt* und Hertzog *Wilhelm* von *Sachſen* Gebrüdere ſeeligen und löblichen Gedechtniſse den geſtrengen Er *Albrecht* Bachenn Ritter ſeligen umb| merglicher ſeiner *Tugend*, *Mannheit* und *Woltat* willen bey dem gnanten Unſern *Vater* ſeligen und den ſeinen Im nechſten *Streyte* zcu *Behemen* und

Bachenum ob uirtutem, *mannheit.*

und anders mer begangen, zcu *Ritter geſchlagen*, die *Ritterſchafft* er deſsmal yrer beyder *liebe* zu *eren angenomen* und *behalden* gehabt, darum ſie im ſein *höffe* und *felden* aller *Burden* und *Beſvverunge* vor darauf gevveſt entledigt die *zcu freien Gutern* gemacht yn und ſeine Mennlich liebslehinſ Erben gefreiet haben als ander Unſer *Ritter* und Knechte angeſehin daz der Anfang alles *lobelichen Adels* von *tugend* und *Woltat* urſprunglich herkompt dieſelbe geſcheen Befrihunge durch den gnanten Unſern lieben Vettern *Hertzog* WILHELM nach ergangener - Unſers liebenn *Vaters* ſeligen und ſeiner Erbteilunge darinn *Coburg* ſampt andern des *Ortlands* zeu *Francken* demſelben Unſern Vedtern zcu gefallen geweſt uff anruffen der *Veſten* Unſer lieben getrauwen *Iacob* und *Eckarien* BACHEN Gebruder des vorgnanten Ern *Albrecht* ſeeligen Sone alles nach auſsweiſunge der *Brive* darubir ſaginde Ernuwet und beſtetigt worden iſt, darauff nun als des gnanten Unnſers liebn Vetters ſeelgen gehabte *Lande* und *Lute* nach ſynn abgange *erblich* an *Uns* gefallen dieſelbn *Iacuff* und *Eckarius* BACHEN fur uns komen und demutiglich bittende daſs wir yn obgedachten Unnſers lieben Vaters und Vettern lobelichen Gedechtniſs gethan befreihunge und beſtetigunge auch zu *bevvilligen zcu ernavven* und zu *confirmiren* gnediglich geruchten, Bekennen Wir of-

Equitem creatum

ideoque immunem redditum a tributis,

Coburg in Francania.

Quod in filiis quoque continuant

in principatibus ſucceſſores.

fentlich an diſſo Brive für Uns Unſer Erben &c, daz wir &c. &c. *Unſers* lieben Vaters und Vedters ſeligen ergangene befrihung &c. *gnediglich bevvilliget* &c.

Teſtes Teſtes: der Edele herr Heinrich *Revvſſe* von Plauwen herre zcu Greytz und Cranichveld *Pfleger* zeu *Coburg*, Hugold von *Slinitz* Obermarſchalk Er Dittrich von *Schonberg* Ritter hofemeiſter Iohann Sifrid *alder Cantzler* &c. *Coburg* Sonnabends nach felicis in pimis 1485.

Datum *Coburg* 1485.

NVM. XXXVIII.

Herzog GEORGENS *zu* SACHSEN Schied in ſtreitigen Sachen, betreffend die *Ober Gerichte* auf den *Straſſen*, zwiſchen des Herzogs *Amptleuten* an einem, und denen *Praelaten*, *Ritterſchafft* und *Städten* am andern Theile, de Anno 1506.

GEORGIVS Dux Saxoniae

V*Onn Gots Gnadenn Wir* GEORG *Hertzog zcu Sachſen Romiſcher Keyſerlicher und des heylichen Reichs* ERBLICHER *Gubernator in* FRISSLANDEN &c. Bekennen Nachdem Unns vonn Unnſern *Landes Vervvandten* unnd *Unterthanen Prelatten Ritterſchafftenn* und *Stedten* vorgetragen iſt, wie ſich zcwiſchen

ſchen Unnſern *Amptleuthen* - - und Ihnenn in denn Guttern do ſie *Erbgericht* haben unnd die *Straſſenn* durch gehenn, auch inn den Guttern do Unns die *Obergericht* zcu ſtehenn monichfeltiger *Getzengk* begeben, Derhalben ſie Unns wie es hinforder damitte ſolle gehaldenn werdenn umb *Erclerunge gebettenn*, damit gezcanngk vorblibe, und verhut werde, hierauff *erclerenn* unnd*vorvvilligenn* Wir; daſs nun hinfurder dieſelbigen Unnſer Unnderthanen alle hanndell, ſo ſich auff der *Straſſenn* begebenn die Inen ſonnſt, die *Obergericht* zu ſtehen unverhindert vonn Unnſernn *Amptleuthenn zvv richtenn* ſollenn haben unnd davon nichts auſsgeſchloſsenn, alleine alle *Gevvaltſam*, *Raub* und *zcugriffe*, auch uffentliche *Vberliche* - *Toden*, welche Unns aus crafft der *Regalien* und Furſtlicher Obirkeit zwrichtenn zu ſtehenn vvollenn Wir Unns vorbehaltenn haben, Unnd auff datz der *Erbgericht* halbenn, furder Irrunge vormidenn bleybe habenn Wir gemelther Unnſer *Lanndſchafft* diſſenn Underſchiedt gegebenn: Waz *Zcetter geſchrey* iſt, als ob einer ymande *mordenn*, ader ein *Weip* ader ein *Maydt notzcogen* vvolde auch *Wundenn* die eyner dem anndern geſchlagenn ader gevvorffenn hette getzogene *Schvvert* ader Waffenn damit eyner eynenn vervvundt, *Lembde*, *Todtſchlege*, aber wo thode Corper befundenn und *Deübe*, die bey

discrimina inter iudicia *landſaſſiorum* & *Principis* in *uiis publicis, landſtraſſen,* ita definit; ut etiam in *uiis publicis* iuris dictionem habeant landſaſſii, *maioribus* delictis exceptis, quae pertineant ad *regalia, iurisdictionis hereditariae* ſint. exceptis 1) *Zettergeſchrey* 2) homicidio 3) *Stupro* uiolento

4) uulneratione 5) *Schwertzieben,* 6) furtis maioribus cetera quaeque.

dreyenn ſchillingen und doruber wirdigk ſollenn Vor Unnſernn gerichten und Gerichts-Stulen *gerugt* werdenn; Waz ſich aber ſunſt dorunter *Fehlle* begebenn ſollenn Unnſern Underthanenn zw *yhrenn Erbgerichten volgenn*, Solchs alles wollen Wir vonn Unnſern Ampcleuthen ſtet vehſt und ůnverbruchlich gehaldenn habenn, Treulich und ungeverlich zcu Urkundt mit Unnſern Anhangenden Inſigel wiſſentlich beſiegelt und geben zcu

Datum *Leipzig* 1506.

Leiptzigk am Freytrag nach Invocavit nach Criſti *Gepurt Tauſent funffhundert* und Im *Sechſtenn* Iaren.

NVM. XXXIX.

GLESERIANAE *familiae* receptio in *confraternitatem* coenobii *noui operis*. A. 1399.

CONRADVS Praep. et CAPITVLVM *noui operis* teſtantur

VVYr CONRADT von der gnaden gots *probſt* PHILIPPVS *prior* IOHANNES *cuſter*, NICOLAVS *Scholmeiſter*, vnd *gantze Capittel gemeyne deſs gotshuſs zcum Nuenvvergke vor Halle*, Bekennen vffinbar, in diſſem keginvvurtigen vnſem briue vor allen de, die ohn ſehen ader horen leſsen,

Io. GLESERI donationem.

daſs der *vorſichtige vviſe man*, *Hanſs* GLESER *Burger zcu Halle*, vor vnſs vnnd vnnſe gotshuſs, hat vorlaſsen, *eyne phanne Im Duthſchen bornne*, ſines lehnguts, durch ſunderliche Gunſt vnd freuntſchafft vvillen

len, dar vmbvvir vville vnnd ſullen, dem geiſtlichin herrn, *Hermanno* DELTZSCH, *Iohann* MICHELS vnſem mitte Canonike, vnnd om ſelbir zcu guter Hant haldenn, vnſers gotshuſs eygener *pfanne eyne* vff den andernn Zcu vallene, vnd vven ſe beide abe geen, daſs god noch lange vvende, ſo ſal deſs ſelbin gennes *ein halbe pfanne* volgen, Zcum *Homeſſen altar*, in vnſem gotshuſs, evviglich zcu blibene, In ſulchir vviſs, daſs der *prior* alle ſonabinde ſal gebin, dem herrn der *Homesſen* de vvochin hat gheſungen, *drie breite groſchin*, ader vvaſs de *halbe phanne* gereychin kann. Ouch ſullen de vorgnanten Er *Herman Iohannes* vnnd *Hanſs* GLESER derſelbin pfannen mechtig ſin vſs Zcu ſetZene, vven ſie vvollen, die vvile ſie lebin, vnnd waſs dar ſchadin vff ginge, deſs ſullen wir ſie benemen. Ouch durch günſt vnnd ſunderlichir freuntſchaffr willen, de der vorgnante *Hanſs* GLESER vnſerm gotshuſs vil vnnd *digke* bewiſset hat, entfange wir ſine *Huſsfrauvve* MARGARETEN, *Hanſs* GLESER ſinen *vater*, MARGARETEN ſine muter, vnnd kinder, vnnd *alle orgeſchlechte*, *in vnnſer Brüderſchafft*, vnnd thun ſie teilhafftig aller gutin wergke, de in vnſem gotshuſs, mit gnaden gots, werden vollenbracht, vnnd wollen vnnd ſullen yre *Iartzeit* alle Iar *zevvienſs* began, de *erſtenn* In dem andern tage nach ſente *Egidien* tage, de *andern* In dem

eiusque cum familia ſua receptionem

in *confraternitatem coenobii.*

virdenn tage nach ſent *Nicolaus* tage, deſs *ſele-abindes* mit *vigilien* deſs *morgins* mit *ſele-meſſen* dar zcu man ouch mit den *groſſchin glogken* luden ſal. Alle diſſe vorgeſchrie-bin rede vnnd artikel, globin wir vor-
Praep. et Capit. Sigilla. gnante CONRADT *probiſt*, PHILIPPVS *prior*, IOHANN *cüſter*, NICOLAVS *ſcholmeiſter*, vnnd *daſs gantze Capittel gemeyne*, ſtete vnnd gantz zcu haldenn, an allerleye hinder-niſſe vnnd widderſprache. Deſs zcu ey-nem vſſinbarnn orkunde vnnd bekent-niſſe, habin wir vorgnant CONRADT *probſt* vnſer *probſtien groſſe Ingeſigel* mit vnnſers *Capittels Ingeſigel*, an diſſen briff laſſen hen-gen, nach criſti geburt *Dritzenhundert*
1399. Iar In dem *Nuhen* vnnd *nuhntzigſten* Iar, in dem ſonnabinde nach ſenth *Arnolfe* ta-ge, deſs heiligen Biſchobs.

NVM. XL.

HADDERSLEBII vendunt *coenobio* NOVI OPERIS *ein Notzel erbguts in Hackebornn zu Halle*, cum retrouenditionis pacto A. 1438.

HADDERSLEBII WYr *Auguſtin* vnnd *paul*, gebrüder HEDDERSSLEBIN gnant, zcu *trebe-nitz* geſeſſin, Bekennen vſſinbar in diſ-ſem vnnſern briue, vor vnſs vnnd alle vnnſe erbin vnnd erbnemen, vor allen, de

de ohn ſehen, horen, leſsen ader ſüſt erzeiget wirt, daſs wir, vmb ſunderlicher ſache willen, de vnnſs dar zcu bewegen, recht vnnd redelich, mit wolbedachtin muthe, eintrechtichglich, vorkoufft habin vnnd vorkouffin, in krafft diſſes vnnſers briue, den erſamen vnnd geiſtlichin herrn *probſte* vnnd *Capittele* vnnd *herrn gemeyn deſs cloſters zcum Nuewvergke vor Halle* gelegen, vſs andern vnſen gutern, eyn *Notzſeln erbguts im Hakebornn zcu Halle*, mit allen renthen, nutzen vnnd werden, alſs wir daſs von denſelbigen herrn *probšte zcum Nuenvvergke* in lehn habin, *vor drie hundert alde ſchog crutze groſſchin friberger müntze*, die ſie vnſs al obir gerecht, gegebin vnnd wol zcu Dangke betzalt habin, vund wir devon on vffgenomen vnnd entfangen, vnnd vor der in vnnſs vnnd vnnſer erbin nutz vnnd fromen gewant vnnd gekart habin. Deſs ſollen vnnd mogen die gnanten herrn *probſte* vnnd *Capittel* daſs ſelbige *noſſel* beſettzen, beſtellen, wenne vnnd mit weme, vnnd wie *digke* ſie wullen, vnnd ohn noth werde, ader guth duchte, vnnd den vſslouffe, dar von vffnemen, geniſſen vnnd geruglich zcu bruchin vnnd vorſchoſſin, nach *tzalis rechte vnnd gevvonheit ſulcher güter zcu Halle*, deſs ſullin vnnd wollin wir den herrn, adder wen ſie dar vff ſetztzenn, *geſteen vnnd ere gevvere* ſin, alſse *digke*, alſso on deſs noth werde, an

vendiderunt

coenobio noui operis

ein Notzel erbguts in Hackebornn zu Halle.

pretium.

Euictionis praeſtatio.

allerleye Inual, hinderniſſe ader widderſprache. Doch ſullen vnnd wollen wir egnanten, *auguſtin* vnnd *paul* HEDDERSLEVEN, vmb bete willen, der gnanten herrn *probſte* vnnd *Capittels* daſs *notzels erbguts* habin vnnd behaltin, in vnſer lehn vnnd ſchrifft, one zcu getrüwer Hant, alſso ſie vns gelobin. Wers ouch, daſs de gnanten herrn *probſt* vnnd *Capittel* keynerleye beſwerunge ader Inual an dem ſelbigen *notzeln* qweme ader ſchade, von vnnſer ſchult ader vorſumniſse wegen, geſchege ſulchir beſwerunge Inual ader ſchaden, ſullen vnnd wollen wir die gnanten herrn gutlichin Benemen, frien, ſchadeloſs halden vnnd ouch wedderleggen, an allerleye widderſprache oder Behelffunge; wurde aber den gnanten herrn, noch vnnſem tode, an dem ſelbin *notzeln* Inual, ſchade ader beſwerunge, ſe mogen ſie ſulche ore ſummen geldes, *drie hunder alde ſchog crutze groſſchin*, de ſie vnſs vor das gnante *notzel* gegebin habin, an andernn Unnſern beſtin gutern, in der ſtadt *Halle* ader anderswo, invordernn vnnd ermanenn, und ſich ſulchs ſchadin mit dem *Hopt gelde* erholen, an keinerleye Hinderniſſe ader argeliſt. Ouch wiſse wir vnnſern *vuermann*, der daſs ſelbige *notzeln vor ſuth*, an die egnanten herrn *probſt* vnnd *Capittel*, ſo daſs von ſtunt nach *gufft* diſſes briues, mogen daſs ſelbige *notzel* vnnd ſinen *vſslauffe* angriffen, Inne-

Hypotheeae conſtitutio.

Innemen, beſitzen vnnd himvort geruſelichen gebruchin. Ouch habin de gnanten herrn *probſt* vnnd *Capittel* vnſs ſulchin gutin willin vnnd gunſt bewiſet, Daſs wir ader vnnſe erbin mogen daſs ſelbige *notzel* mit ſiner gerechtigkeit, vor ſulche ſumme geldes wedder kouffin vnd wedder in vnnſe gewer brengen, alſſo wir daſs vor gehat habin. Wenn wir daſs denn thun wullen, ſo ſullen wir on daſs ein halb Iar vor Winachtenn, wann man de pfannen pfleget zcu beſtellen vnnd Beſettzen, Zcu ſagen vnnd Vorkundigen, Vnnd denn de *drte Hundert alde ſchog crütze groſſchin* vff die winachtin, wenn ſie den *vſslaufft*, vffgenomen habin. Alle diſſe ſtugke vnnd artickel, vnnd eyn itzlich beſundernn, redenn vnd globin wir, *auguſtin* vund *paul* Heddersslebin vorgnant, vor vnſs vnnd vnnſe erbin vnd erbnemen, veſte, ſtede, ganſs vnnd vnuorbrochin zcu haldin, in guten truwen, ane keynerleye betregunge ader geuerde. Deſs zcu bekentniſſe vnnd merer ſichirkeit, habin wir ouch vnſer erbin *Ingeſigel*, vnnden an diſſen briff, mit wiſsen vnnd guten willen hengen laſſenn deſs gegebin iſt, nach gotis geburt, *Virtzenhundert* Iar in dem *achte* vnd *dritzigſten* Iar, deſs mantages nach ſenth *Steffens tage ſiner vvindunge.*

Pactum retrouenditionis.

Sigillum.

1438.

NVM. XLI.

Litera de tribus Sartaginibus que ſtant inſcriptura der GISSKEN.

GISKNIORVM libellus teſtis de illorum cum *Praepoſito* NOVI OPERIS nexu feudali.

VVYr *Hanſs* vnnd *Pavvel*, bruder gnant de GISSKEN, *borger zcu Halle*, Bekennin vffinberlich, mit allen vnnſern erbin, vnnd thun kunth, in diſſem vnnſern vffin briue, allen den, die ohn ſehen, horen ader leſsen, daſs Wir habin *virdehalbe pfannen in dem dützſchen bornne zcu Halle erbguts*, daſs da geit zcu *lehne* von dem Erbarnn herrn *probſte deſs Cloſters zcum Nuemvvergke vor Halle*, In lehn vnnd in ſchrifft, zcu truwer hant, Alſso die Erbarn herrn deſs ſelbin Cloſters vnnſen Eldernn die zcu truwer hant vff geſetzt habin, vnnd von ohn an vnſs alſso gekomen ſint, de wir on auch mit allen vnſen erbin on gutlichin haldin ſullen vnnd wollen, vnnd weme de ergnanten Herrn deſs ſelbigen cloſters de *virdehalbin pfannen vffſetzen zcu vorſyden*, der were ſolle wir vnnd vnſe erbin ſin, vnnd on deſs ſtehen, alſso *tals recht iſs*, die obin gnanten *erbpfannen* wolden vorkauffin ader vorgebin, ſo wolle wir obin geſchrebin *Hanſs* vnnd *paul*, mit allen vnſen erbin, on die *pfannen* vorlaſſen vff vſs lehen vnd vſs *ſtrifft*, wie ſie daſs von vnſs begernn, ſint vnnd

Digitized by Google

vnnd heiſſchin, an allerley geuerde vnnd hulffe rede. Deſs zcu Bekentniſſe vnnd meher ſichirkeit, habin wir obingnante *hanſs* vnnd *paul* GISSEKEN, vor vnſs vnnd vnnſe erbin, vnnſe *Ingeſegel*, an diſſen briff laſſen hengen, der gegebin iſt nach gots geburt M CCCC Iar, In dem *drie* vnnd *virtzigſten* Iare, In ſenth *Iohanneſs* abinde deſs heiligenn Euangeliſtenn.

Sigillum.

1443.

NVM. XLII.

HEISSIORVM diploma eiusdem argumenti. Anno 1386.

ICh HEISSE *Pauvvels* der alde, vnnd HEISSE myn vedder, *Hanſs Pauls* ſone, *Bürger zcu Halle*, Bekennen vffinbar, in diſſem keginwurtigen briue vor allen, die on ſehen ader horen leſsen, daſs vnnſs der Erbar herr *probſt* BERNHARD *zcum Nuenvvergke vor* Halle, hat gelegen, mit vulbort ſines Capittels, *virdehalbe pfanne In dutzſchen bornne dorſelbs zcu* Halle, zcu eynem rechtin erbe, de vormals hat gehat Herman Droſsen, dem got gnade, vnnd dem egnanten *gotshuſse zcum Nuenvvergke*, In alſso daner wiſs, daſs wir ſullen vnnd vnnſe erbin ohn, alle Iar vff *Winachtenn*, dem vorgnanten Probſte, ader ſynen nachkomelingenn vnnd ſynem gots-

HEISSIORVM cum *Praepoſito* NOVI OPERIS nexus feudalis.

Emphyteuſis. gotshuſse, darvon gebin, *zcu Zcinſse nuhenzeenden halbin groſſchin* vnnd *eyn ſchog ſmals geldes*, alſso zcu der Zeit zcu *Halle genge* iſt *und gebe*. Deſs zcu eyner groſſen bekentniſse, habe ich HEISSE *pauvvels* Sigillum. deſs alde, myn *Ingeſigel*, an diſsen Briff loſsen hengenn, deſs myn vetter, HEYSSE *Hanſs pauvvels* ſsone, Brucht mit mynen an diſſer kegenwurtigen zceit, der gegeben iſt 1386. nach gots geburt *dritzen hundert* Jar In dem *Sechſs vund achtzigſtenn* Jar, in vnnſer Lieben frauwen tage *lichtmiſſenn*.

NVM. XLIII.

Ioannis et *Bertholdi* BELGERORVM venditio *Nic.* NIENDORFFIO facta. A. 1427.

Venditores. ICh *Hanſs* vnnd *Bertolt* gnant de BELGERE, vnnd alle vnnſe erbin, Bekennen vnnd thun kunt, mit diſſem vffin briue, allen die ohn ſehen ader hören leſsen, daſs wir, mit wolbedachtin muthe vnnd gutin willenn, recht vnnd redelich, vorEmtor. kouffthabin, dem *Erſamen manne*, herrn *Nicolauvveſse* NIENDORFFE *Reguler deſs Cloſters zcum Nuenvvergke vor* Halle, vnnd allen denn de diſſen briff mit ſinem gutin vvillen yme habin, *eyne pfanne Im dutz-* Res vendita. *ſchen borne zcu* Halle, zcu thunde vund zcu laſsene, de von dem *probſte zcum Nuen-*

vvergke

vvergke des vorgnantin Cloſters zcu *leben* gheit, vnnd gibt Ierlich, *eynen halbin ſmalen firtingk ErbZcinſses,* dem egnanten probſte. De ſelbige erbpfanne ſal der benomete er *Nicolauvves,* vnnd de diſſen briff von ſiner vvegen Innehabin, von ſtunt nach gifft diſſes briueſs angriffen vnnd nutzlichin bruchin, vnnd ſollen ſie vſs ſetzen zcu vorſidene, vvem ſie vvollen, an al vnſse Widderſprache, vnnd do vorgnanten *hanſs* vnnd *Bertold* vnnd alle vnnſe erbin, ſullen vnnd Wollen on der *erbphanne geſtaben* vnnd *gevvere* ſin, vvor on deſs *behoff* oder noth geſchege. Dar vor vnnſs der mergnante herr *Nicolauvves* gegebin vnnd vvol *betzalt* hat *hundert vnnd funfftzig gute Rinſche gulden,* de vvir vnnſern nutz vnnd fromen gevvant habin, hir vmb gerede vnnd globe vvir, vorgnanten H*anſs* vnnd *Bertoldt* vnnd alle vnnſe erbin, dem mergnanten herrn *Niclovvſse,* vnnd den de diſſen briff von ſiner vvegin Innehabin, ado vveme ſie vvollen, de *erbpſanne in dem Dutzſchen borne mit lehn vnnd mit ſchrifften,* vvillichlichin zcu verlaſſin, vff vvelche Zceit ſie deſs vonn vnnſs begern vnnd heiſchin, an aller hinderniſſe vnnd geuerde. Were ouch, daſs vvir an der Verlaſſunge *lehn* vnnd *ſchrifft,* vven ſie die von vnnſs heiſchin, ſumich vvordenn', ader on an der erbpfanne hindernisſe ader Inual von vnſs ader vnnſern erbin queme ader vvorde, deſs

Emphyteuſis.

Pretium ſolutum.

deſs got nicht en vvolle, welcherley mog-
lichs ſchadenn denn der vielgnante er *Niclavvs*, ader die die diſſen briff mit ſy-
nem gutin vvillen Inhabin, dar vmb te-
Euictio. tin, des globe wir ſie gentzlich vvol zcu benomen vnnd ſchade loſs zcu haldene, an allerley argeliſt vnnd Hülffe rede. Alle diſſe vorgeſchrebin rede ſtügke vnnd artikel vnnd inhaldunge diſſes briues globe vvir vorgnantin *Hanſs* vnnd *Bertolt*, gebruder gnant de BELGERE, mit allen vnſin erbin, dem ergnantin *Niclavvſe* NIENDORFFE, vnnd den die diſſen vſſin briff von ſiner vvegen mit ſinem vvillen Inhabin, gantz, mit ſtede vnnd unuorbrochlich, an allerley Hinderniſſe, Inual vnnd hilffrede, vvol zcu haldene. Deſs zcu vrkunde vnnd meher ſichirkeit habe
Sigillum. ich *Hanſs* BELGER bruder, vnnſer *Ingeſegil*, beide vor vnnſs vnnd alle vnſe erbin, mit gutin vvillen vnnd vviſſen, laſsen hengen an diſſenn vſſin briff, nach gots
1427. geburt, *Virtzenhundert* unnd dornach in dem *Sebin* vnnd *zvvintzigſten* Iar, an ſenth *Dorotheen* tage der heiligen Iunfrauvven vnnd merteren.

NVM.

NVM. XLIV.

Litera der BELGERE *de vno Sertagine &c.* Anno 1453.

VVIr *Heiſſe* vnnd *Gerhart* gebruder, gnant de BELGERE, vnnd alle vnnſe erbin, Bekennen vnnd thun kunth, mit diſſem vſſin briffe, vor allen, die ohn ſehen ader hören leſſen, daſs vvir mit vvol bedachtin muthe vnnd gutin vvillen, *geledet* vnnd globt, reden vnnd globin, in crafft diſes brieffes, daſs vvir denn *Kauff der erbpfannen,* de er *Nicolauvves* NIENDORFFT Zeliger gedechtniſſe, in vortziten *pferner zcu ſenth Gertrud* in der Stadt *Halle*, vnnd *kanonigk deſs erlichin gotshuſs zcum Nuenvvergke* vor *Halle*, den he gethan vnnd gekaufft hatte, von *Hanſse* vnnſem Vater, vnnd *betzalt* vnnſem *vetternn brudere* geheiſsen *de belger*, vnnd auch iren vnnd vnnſin erbin, zcu ſinen vnnd daſs egnante gotshuſs, de ſollichs kauffs briue Innehabin, gekaufft hatte, dem *Erſamen geiſtlichin herrn* IOHANNE *probſte* vnnd dem *gantzen Capittel vnnd gemeynen herrn daſs egnanten gotshuſses zcum Nuenvvergke,* vnnd iren nachkomelingen, da ſolliche *pfanne* nach vſsvviſunge deſs gerechtin angefallin iſt, ſtete vnnd veſt halden, in allerley vviſs, alſso der briff, den ſie davon habin,

Heiſſi et Gerhardi BELGERORVM *confirmatio*

emtionis uenditionis inter Nic. NIENDORFFIVM *et Io.* BELGERVM *quondam factae*

Digitized by Google

habin, inholdet, den vnnſe Vater vnnd Vettern egnant, vor ſich vnd ore erbin, vorſigelt vnnd gegebin habin, an allerley Hinderniſſe, Inual vnnd hulffrede ader argeliſt, Vnnd vvir *Heiſse* vnnd *Gerhart* ergnant, willen vnnd vnnſe erbin ſchullin, diſſe ergnanten erbpfanne, vms *bethe* willen deſs *probſt* vnnd deſs *Capittels* deſs ergnanten gotshuſs zcum *Nuenvvergke* vnnd orer nachkomelinge, halden in lehene vnnd in ſchriffe zcu truwer hant, alſso lange ſie daſs von vnſs *begedde* ſin, vnnd lobin de ergnanten ſchadeloſs zcu halden, van allerley Hinderniſſe ader Inual, de da von vnſs und vnnſin erbin, an der vorgnanten pfannen, queme ader worde, deſs got nicht en wolle, deſs zcu orkunde vnnd meher ſichirkeit, habe wir, *Heiſse* vnnd *Gerhart* gebrüder gnant de BELGER, beyde vnnſe *Ingeſigel*, vor vnns vnnd vor alle vnnſe erbinn, mit gutin willen wiſsen, laſſen hangen, an diſſenn vffin briff, Nach gots geburt, *Virtzenhundert* Iar vnnd darnach in dem *drie* vnnd *fünfftzigſtenn* Iare, an dem nehiſten ſonnabinde vor ſenth *Laurentius tage* deſs heiligenn *merteler*s,

Euictio.

Sigillum

1453.

NVM.

NVM. XLV.

Locatio conductio *molendini* inter COENOBIVM *noui operis* et KRVSSWITIVM, *molitorem*;

ICh *Anthonius* KRVSSWITZ *molmeiſter* zcu TROTHE, Bekenne in diſsem mynem vſſin briue, vör allen den de ohn ſehen ader hören leſsen, doſs wir von denn *Wirdigen* vnnd *Andechtigen* Herrn ERASMO *probſte*, THEODORICO *priör*, vnnd *gantze Sampnunge deſs Cloſter zcum Nuenvvergke vor Halle Reguler ordenſs ſancti Auguſtini magdeburgkſs biſchtumbs, eyne mole* zcu *trothe* gelegenn, *vir lar langk gemith* entpfangeu vnnd vſſgenomen habin, vmb de *dritte metze* alleſs getreudes, daſs dar zcu malen komen wirdet, der *molen* vnnd *güternn* darſelbſt zcu *trothe* getruwelich vorſtehen, de ſelbſte ouch mit *huſſern, ſtellen, vvenden, molſteinen, radeholtze*, vnnd *ſuſt allem* Holtze *vnnd gebuvve daſs zcu molvvergke horet, an beſſerunge haldin*, dar zcu der *probſt* vnnd *gotshuſs* ſal *zvvene groſſchin* gebin, vnnd ich, *anthonius* vorgnant den *dritten groſſchin*, vnnd den *geſinde zcu der molen vnnd andern arbeitern de in der molin arbeiten* müſsen, de wile ſe arbeiten, de *Koſt* beſorgenn, Vonn dem *abeſe* in dem *vverder* ſal ich den *dritten teil* nemen, vnnd

Conductor.

Locator.

Res conducta.

Tempus conductionis.

Locarium.

conditiones adiectae, intuitu *aedificiorum*,

arborum.

darvor daſs *vverder* mit *abeſsbomenn* vnnd (poten) *vviden* in *beſſerungen poten* vnnd halden zeu ſchutzene vor der molen ſol ich dem *probſte* vnnd *Cloſter*, ſo vfft vnnd *digke* ſe deſs begernn vnnd habin willen, ane inſprache, günnen vnnd vorſtatin, Alle *hoitviſche* ſal ich vnnd myne Knechte gantz vnnd al zcu Cloſter antwurtin, vnnd alle *viſſche* in der *flutrynnen*, vonn dem mitwochin biſs an dornſtag, Aber de *viſche* in den *ruſſen vff dem Tharume*, da mit ſal ich daſs halden, zo es meiſter *Simon* myn vorfarn gehalten hat, alſo daſs ich glich *ae helffte der viſche* vff dem Thame zcu *Cloſter* antvvurte, vnnd de ander *helffte* mit den *obirknapin* deiln, nach dem beſtenn vnnd behaldenn. Dem *metzener* ſal der *probſt lonen*, vnnd ich *anthonius* vorgemelt *bekoſtigen* vnnd denſelbigen mit deſs *probſt* vvillen vnd vviſsen vffnomen, *Talck* vnnd *vvergk* zcu *hoiten* vnnd *holtziſsen* ſal ich alleyne beſorgenn, mit dem *ſmede lone zcu ſcherffin*, de *ſpende* vff martini ſal vſs dem *Zichtekaſten* genomen vverden, vnnd ich *houemeiſter* den dritten pfennigk, vnnd daſs dritte dar zcu gebin; zcu denn *floſsvvinen* zcu haldene, ſal myr der *probſt* vſs dem Koſten *dritzig* ſcheffel gebin, Deſs gotshuſs *zcenden* zcu *trothe* ſal ich ſammen vnnd dreſchin laſsin, vnnd dem *Cloſter* glich de *helffte* alleſs zehenden Korns reichin vnnd gebin, vnnd de *andern helffte* deſs tzenden deſs Korns vor mich mit allem

piſcium (Hoitviſ-ſche)

menſoris. qui dicitur *Metzner.*

der *ſpende*,

decimarum

Digitized by Google

Jem *ſtro* vnnd *ſpruge*, daſs davon komen vvirt, behaldenn. Ich ſal ouch behaldenn alle *ſvvin*, vnnd deſs *Cloſters Rinder*, de myn vorfarn zcu *trothe* laſsen vvird, vnnd ouch alle *ſteynmel* daſs in der mole felt, dargegen ſol ich, alle Jar, vor faſtnachtin, von mynen eygen *ſvvinen, zvvey maſtſvvin* vnnd *drie bruſvvin* vfflegen, meſten vnnd reichin; Vſs dem *vverder* ſal ich Iarlich eyn halb ſchog Holtzes *zcu fürvvergke* hauvven laſsenn vnnd gebruchin, vnnd daſs obige holtzs dem *Cloſter* reichin. Ouch vvurde ich burger zcu Halle bynnen diſſen vir Iaren, ſo ſal von ſtunt daſs geſchiet diſſe vortrage gantz machteloſs ſin vnnd ſo fort vſs der molen tzehen, ane vvidderſprache, behelff vnnd geuerde. Ich ſal ouch vſs dem *vverder*, ane deſs probſtes ader des priors ſunderlichin orloff vnnd glaubin, keyn buvvholtz hauvven ader hauvven laſsen, vnnd vvann die vir Iar vmb gelauffin ſin, ſal ich alſsò vil *ſvvin*, *kuge*, *molſteyne*, *holtzer* zcu den molen hörende *fleiſch*, *Huſsgerete* vnnd allerley, alſso mich itzunt geantvvurt, vnnd in eyner vſsgeſinten *Cedeln* vortzichint iſt, vvidder laſsen, vnnd dem Cloſter mit aller beſſerunge vvidder antvvurten. Wurde ich ouch binnen diſſem vir Iaren, da got vor ſie, vorſcheiden, ſo ſal daſs gotshuſs de mole vvidder beſtelleu, vnnd ſal blibin dar inne, vveſs in der *Cedeln* vnnd zovele

pecudum, *des ſteinmels*, *lignorum*, *restituendi inuentarii*, *mortis conductoris*.

vortzheichint iſt, vnnd vvas dar abir iſt, ſal myn huſsfrauvve mit ſich dar vſs nemen, deſs zcu orkunt vnnd ſtetir haldunge, habe ich obgenanter *Anthonius* KRVSSVVITZ &c.

NVM. XLVI.

IOANNIS, *Archi-Epiſcopi Magdeburgenſis*, LAVDVM in lite inter *coenobium* NOVI OPERIS et *coenobium* S GEORGII, ratione DECIMARVM, exorta. A. - - 73

Iudex compromiſſarius. (*anlaſſ*) Partes litigantes.

ZCu vviſsen, daſs vvir IOHANNES, von gots gnaden *Ertzbiſſchoff zcu Magdeburg, primas in Germanien &c.* vff *hute gebinge diſſes anlaſſes* zcvvuſchin den *vvurdigenn* vnnd *Erhafftigenn Ernn* ERASSMEN *zcum Nuenvvergke* von ſynes *Cloſters vvegin* EYNS vnnd *Ernn* NICLAVVVESEN ECHTER *deſs Iuncfrauvven Cloſters zcu ſenthe Iorgen* zcu *glouch* PROBSTEN von *vvegen* deſs gnantin *Cloſters* deſs ANDERN TELSS, eyn *tzehenden*

Cauſa.

halbin, vff etzlichenn deſs gedachten Cloſters zcu ſent *Iorigen* eckern, vff der *helliſchen margke* liggende, mit beider parthien vorwilligen vnnd *vorfulborten*, ſo ſie de Sache mechtiglich zcu entſcheidene vff vnſs geſetzt vnnd geſtalt, In der gute beredt vnnd beſprochin habin. Bere-

Beredín vnnd beſprechin auch, in craffe Laudum;
diſſes Briues, daſs deſs *zcehende*, den der
pröbſt zcum *Nuenvvergke* diſs Iar von den
obgerurten eckern furen laſsen hat, ym
vnnd ſinem cloſter folgen, deſs er dann
vff diſsmals *benngig* ſein ſolle. Sô ſoll der
Probſt zcu ſent *Iorigen* hir vber ſich bie
rechts gelerten rechts erfaren vnnd
belernen vnnd dem *probſte* zcum
Nuenvvergke vnnd ſinen *Cloſter*, zcvvuſchin (die ge-
hir vnnd der nehiſten *erne*, die *gevvere* webre bre-
vnnd beſizunge deſs gnantin zcehenden, chen)
wie recht iſt, *brechin* vnnd *vorlegen*. So
er aber daſs in obgerurter tzeit nicht
thun, ſundern ym deſs *bruch* vnnd dem
alſs nicht nachkomen wurde, So ſal daſs
Cloſter zu ſenth Iorigen, dem *probſt* zcum
Nuenvvergke vnnd *ſin Cloſten*, bie der we-
re vnnd vffnemung ſolliches *zcehenden*,
In maſſen er vnnd ſin *cloſter* die biſs-
her gehabt vnnd vffgenomen habin, für
der gerugelig blieben. vnnd den *tzehen-* (die ge-
den Ierlich vffhebin vnnd folgen laſsen, wege)
ſo lange daſs ſie ym die *gevvege mit rech-*
te brechin vnnd mit gerichts furderungen dar- Sigillum.
vſs brengen werden. Deſs zcu vrkunde
habin wir vnnſer *Ingeſegil* zcu rugke hal-
bin an diſſen *anlaſs* thun drugken. Ge-
ſcheen vnnd gebin zcu *Gebichinſtein*, am
mantag *luce* deſs heiligen Ewangeliſten, A. - 73.
nach criſti vnnſers herrn geburt der myn-
ner Zcal Im *drie* vnnd *Sebintzigſten* Iare.

Digitized by Google

NVM. XLVII.

THIEDERICVS Halberſtad. epiſcopus, MARIENZELLAE, prope caſtrum *Querfurt* priuilegia & donationes firmat munitque ſanctione anathematis, formula horrenda uere Anno 1145.

THIEDERICVS HALBERSTADIENSIS geſtatur,

IN *nomine ſancte et indiuidue Trinitatis* THIEDERICVS *diuina fauente clementia ſancte Halberſtadenſis eccleſie epiſcopus.* Officii paſtoralis eſt, vigilanti ſollicitudine cauere, ne *ſartago*, que feruere cepit fortitudine ferrea, aliquo igne diſſoluatur. Sed *Zelus domus dei* et amor decoris eius de die in diem augeatur, atque ita pro *domo Iſrahel* murus erigatur, ut Deo ſeruientium poſſeſſio familiaris quieto iure poſſideatur. Innoteſcimus ergo quot *Geuehardus* de *Querenuorde aduocatus* eccleſie ſancte Dei genitricis, que ab anteceſſore noſtro venerabili RODOLFO epiſcopo in principio ſue inſtitutionis ſub anathemate vocata eſt: CELLA SANCTE MARIE; ſed modo propter adiacentem villulam vocatur EILVVARDESDORP, contulit illi eccleſie ſiluam que vulgo vocatur *Ricmari*, quam pro amica familiaritate *fratribus* illius eccleſie vendidit pro XXX. marcis, cum maius pretium

GEVEHARDVM de *Quernuorte*, MARIENCELLAE,

nunc *eilwardsdorp.*

Digitized by Google

um inde potuiſſet habuiſſe ab alienis, obtulitque donum huius ſilue ſuper altare Sancte dei genitricis fratribus et iure idipſum facientibus. Preterea *auus* eiusdem *Geuehardi,* nomine Bvrchardvs, qui primus *in illo Genere Magdeburgenſis eccleſie prefectus* erat, petiit ab *Abbate*, ut, eius conſenſu, illo tantum anno de quolibet manſo *VI. nummos* acciperet, quod et fecit, atque ita poſtea ſingulis annis vſus ille inoleuit, vſque dum Imperator Fritherıcvs exercitum in *Poloniam* duxit, tunc commonitus filius eius *Burchardus* ab huiusſcemodi preſumtione *ceſſauit*, et ut filiis eius prohiberetur in eternum talis petitio, in priuilegio ſcribi rogauit. Sed et hoc adiungimus, quod dominus Conradvs Magdebvrgensis *archiepiſcopus* predicte eccleſie contulit totum illius terre fundum, que inter ſiluam dicitur *Schicholt* et riuulum que dicitur *Wide* ſitus eſt, et a ſuperiore villule parte, que dicitur Lvdesbvrg incipit et in fine eiusdem ville deſinit. Duos etiam manſos emit *Abbas* Thvetwardvs a domino *Fretherico* de Grvna et ſiluam *cambiuit*, que dicitur *Heligenholt*, conſentiente *Geuehardo aduocato ſuo* et canonicis de Qverenvorde. Dono quod iam diximus *Archiepiſcopo* dediſſe frater eius *Burchardus* primus *in illo genere prefectus* non acquieuit, donec *Querenuorde curia*, in qua manet *Bertholdus canonicus* receperit, tunc et ipſe conſenſit et dedit.

1) *ſyluam* Riemar:

Bvrchardvm praefectum ſ. *Burggrauium*

2) censvs a Friderici Imp. expeditione *Polonica* omiſſum.

3) ſyluam *Schichholt*.

4) *Wide*

5) *manſos* emtos

6) Heiligenholz

Hec ergo que ſcripta ſunt, et reliqua, quecunque poſſidet eadem eccleſia in villis in pratis, in paſcuis, in vineis, in aquis, in aquarum decurſibus, in molendinis, in ſiluis, in terris cultis et incultis, in exitibus, in reditibus, in quibuslibet vtilitatibus quos modo habet, vel poſtmodum habitura eſt eccleſia predicta, *rata et inconuulſa perpetuo permanere decernimus* et precipimus in virtute *ſpiritus ſancti* et pro auctoritate *beatorum apoſtolorum Petri et Pauli et domini* Papæ, et per miniſterium humilitatis noſtre. Super hec omnia notum eſſe volumus tam futuri quam preſentis cui fidelibus, quod *locus*, de quo agimus a primo fundatore ſuo, comite Thiederico ob reuerentiam ſancte *Dei genitricis* ſumma libertate donatus eſt, *aduocacia* tamen ad *Godeſcalcum* de Colesowe, qui adhuc ſupereſt, *cognationis* lege tranſiuit de *Godeſcalco* ad *Burchardum* primum illius generis *prefectum*, qui eccleſiam de Lvdesbvrg tranſpoſuit, quod videlicet Bvrchardvs et poſteri eius usque ad noſtra tempora nihil ſibi iuris in hac eccleſia, preter ſolam *aduocaciam*, vendicauerunt. Sed et Abbates, qui hactenus ibi fuerunt, poſt electionem ſuam *virgam paſtoralem* de altari libere ſumpſerunt, nulli aliquid recognouerunt. Quia ergo locus iſte iam 50. *annis* et amplius in hac *libertate* floruit, precipimus per ſacratiſſimum *corpus* et *ſanguinem Domini* et per *tremen-*

Confirmat.

Advocatia gentilitia.

Lvdesbvrg abbatia.

Virga paſtoralis.

Praeſcriptio ſalua.

Digitized by Google

tremendum diem iudicii, ut in hac liberta- te in perpetuum vſque permaneat. Si quis eam uel in ELECTIONE MONACHORVM, uel in aliqua rerum inuaſione perturba- uerit, fiant *dies* eius *pauci*, fiat alienus a ſacratiſſimo *corpore* et *ſanguine* Domini, locum ſorciatur *Iude* proditoris Domini, oratio eius fiat in *peccatum*, filii eius *orpha- ni*, non ſit illi adiutor, in *generatione una* deleatur *nomen* eius, deleatur de *libro vi- uentium*, diſpereat deterra memoria eius.

EXECRA- TIONIS formula *horrenda*.

NVM. XLVIII.

Senatus QVERFVRTENSIS uendi- tio cenſus annui facta *coenobio noui operis*, addito retrouen- ditionis pacto. Anno 1471.

VOr allen, diedieſen vnnſern offin bri- ue ſehen, horen vnnd leſsen, be- kennen wir, *Sixtus* TRVTMANN *ſchultheiſs*, *Heynrich* ANLENBEN *Claus* ENGELHART *müntze meiſtere*, *Iacoff* KEYSER *Zcollmeiſtere*, *Hein- rich* LVDIGER *buvvemeiſter*, *Hanſs* SVBACH, *Herman* SPELBERGK, *Iacoff* KROCHBERGK vnnd *Hanſs* STACHCKRODE, *rathmann vnnd gantze gemeyne zcu* QVERFORDT, *vor vnns* vnnd alle vnnſer nachkomenden, daſs wir, mit *vulbort* vnnd willen deſs Edelen wolgebor- nen herrn BRVNE *Edeln herrn zcu Querfordt* vnnſers gnedigen liben herrn, durch vnns- rer

QVERFVR- TENSIS Senatus teſtatur, ſe, cum con- ſenſu BRV- NONIS, *Do- mini de Querfurt*,

ſrer vnnd vnnſer Stadt anligende noth, allen eintrechtiglichin, den wirdigen herrn vnnd vetern Ernn ERASSMO *probſte* vnnd der *gantzen Sampnunge zcum Nuenvvergke vor Halle*, allen oren nachkomenden, vnnd wer dieſen vnnſern brieff, mit orem guten wiſſenn vnnd willen Innhat, *zcehen gute rinſche guldene Ierlichs Zcinſses*, vor *zvveyehundert rinſche guldene*, die ſie vnns, voll vnnd alle wol zcu danke, an vollſtendigem riniſchem gelde betzalt haben, die wir dann in vnnſsrer Stadt Nutz vnnd fromen gewant haben, vſs allen vnnſsrer Stadt Renthen pechten vnnd tzinſen, wie wir die itzt haben, vnnd allen zcu behorungen, die wir vnnd vnnſer Stadt in zcukünfftigen tziten haben vnnd kregen werden, vff einen rechten beſtendigen *vviderkouff*, vorkoufft haben, vnnd vorkauffen on die, In Crafft diſes brieffs, alſso daſs wir vnnd alle vnſere nachkomenden, Sie wile der kauff ſtehet, fünff guldene an golde, vff Sandt *Iohann Baptiſten* tagk nehiſt zcukünfftig antzuhebene, vnnd die andern fünff rinſche guldene an golde, vff den heiligen *Criſtagk* nehiſt darnach volgende, vnnd darnach alle Iare vnnd tagetzyt obingeſchrebin ſollen vnnd wollen, vff vnſsernn ſchadenn, tzerunge vnnd koſten In der Stadt zcu Halle, gütlichen betzalen, vnbekümmert geiſtlichs vnnd wertlichs gerichtis, auch an alle verhinderunge, *herrn gebete vnnd var-*

bete

ERASMO *Praep.* et coenobio *noui operis*, X. florenos rhenanos cenſus annui.

cum retrotionis pacto uendidiſſe ſubſequentibus conditionibus.

bete, an alle geuerdt, vnnd haben ſie ſulcher Zcinſse in eine geruglichen nützl: und habende *gevvehre* geſatzt, vnnd Setzenn ſie auch darinn, in Crafft diſes brieffs, Szo daſs wir vnnd vnnſere nachkomenden deſs widderkauffs mechtig ſin, vnnd wann wir den thun wollen, daſs ſollen wir den gnanten Herrn *probſte vnnd gantzem Sampnunge* ein vierteyl Iars, vor wilchem Zcinſetage wir wollen, zcuvor vorkündigen, vnnd dann darnechſt vff denſelbigen begnanten zcinſstagk, ſolche obin beſchrebene zwey hundert gute volſtendige rinſche guldene *heubtgeldes*, mit den betagen fünff rinſchen guldenn vnnd allen andern zcinſsen, etliche dann *hunderfellig* wehren, in der Stadt Halle, an einer Summe gutlichen betzalen vnbekummert alles rechte, Auch an Inſage, hulffrede vnnd geuerde vnnd wann ſolcher widderkauff geſchiet, vnnd das geld alles mit dem tzinſsen betzalt iſt, dann vnnd nicht eher ſal diſer kauff machtloſs iſt, vnnd der *probſt* vnnd *Sampnunge* ſollen vnns addir vnnſern nachkomenden ſolchen vnnſern brieff vvidder antvvortenn angeuerde, vvurde eſs auch ſache daſs Wir an ſolcher betzalunge ſumelich vvurden, Waſs redelichs ſchadens denn der *probſt* vnnd *Sampnunge zcum Nuenvvergke* darumb cheten, den ſchaden vvir alles richtig machen Wollen, vvidderlegen vnnd betzalenn glich der *heubtſummmen* vnnd tzinſen, ane be-

Euictio.

Cautio de damno ex retardatione illato resarciendo.

behelff argeliſt vnnd geuerde. Daſs wir alle vorgeſchribene Stucke, puncte vnnd artickel, In guten truwen und glauben, ſtete vnnd feſte, halden wollen, habin Sigillum ciuitatis et domini de *Querfurt.* wir zcu orkunde vnnſer *Stadt Ingeſigel* vnnd auch vnnſers gnedigen *herrn von* QVERFORDT *Ingeſigel* darbye, durch volborts willen den er vnns darzu gnediglichen hat gegeben, an diſſen brieff laſsen hengen, vnnd Wir BRVME *Edeler herre an zcu Querfordt* Bekennen, daſs wir in ſulchen kauff gnediglichen haben gewilliget, vnnd gevolburt, vnnd haben deſs vnſer Ingeſigel, bie der gnanten vnnſer Stadt Querfordt Ingeſigel, wiſſentlichen an diſſen brieff hengen laſsen, der gegeben iſt Cri- 1471. ſti vnnſers herrn geburt *Tauſendvierhundert* darnach Im *Ein vnnd Sebintzigſtenn* Iare, am dienſtage nach Sente *katherinen* tage der heiligen Iunckfrauwen.

NVM. XLIX.

Coenobii S. Mauritii prope NVMBVRGVM uenditio cenſus annui facta *coenobio noui operis* prope HALAM, cum retrouenditionis pacto. Anno. 1475.

WECHTERVS *Praep.* et *coenobi-*

WIr *Criſtianus* WECHTER *Probſt, Iohannes* LVDICKE *prior* vnnd *de gantze*

Samp-

pnunge deſs Cloſters Sanct mauricii Reguler ordenſs Sancti Auguſtini Bye vnnd vor der Stadt *Naunburgk* gelegen, Bekennen vffintlichin, mit diſem vnnſerm offin briue, vor vnns, alle vnnſser nachkomen vnnd thun kunth, allen den die on Sehen, horen adder leſsen, daſs wir mit willen, wiſsenn vnnd *volbort*, deſs Ernwerdigen In got uaters vnnd herrn, herrnn HEINRICH *Biſchoffs zcum Numburgk*, vnſers gnedigen vnnd lieben herrn, durch vnnſer vnnd vnnſers Cloſters anligende not willenn, eintrechtiglichen, den wirdigen herrn vnnd vettern, Ernn ERASMO, *Probſte*, vnnd *der gantzen Sampnunge zcum Nuenvvergke vor Halle*, allen oren nachkomenden, vnnd wer dieſsen vnnſern briff, mit orem guten wiſsenn vnnd willen, Innehat, *fünff gute Rinſche guldene Ierlichs Zcynſs vor hundert Rinſche guldene*, die ſie vnns voll vnnd alle wol zcu danke, an volſtendigem rinſchem golde, betzalt haben, die wir dann In vnnſers Cloſters Nutz vnnd fromen gewanth haben, vſs allen vnnſers Cloſters rechten, pechten vnnd tzinſsen, wur wir die ytzt haben, vnnd allen zcu behorungen, die wir vnnd vnnſers Cloſter In zcukunfftigen tzyten haben vnnd krigen werden, vff einen rechten beſtendigen *vvidderkauff*, *vorkaufft* haben, vnnd vorkauffen on die, In vnnd mit Crafft dieſs brieffs, Alſso daſs wir vnnd vnnſer nachkomenden, die

wile

um S. Mauricii prope NVMBVRGVM teſtantur, ſe cum conſenſu HENRICI, *Epiſcopi Numburgenſis*, ERASMO *Praep.* et coenobio *noui operis*, V. rhenanos florenos *cenſus annui* pro C. florenis rhenanis, cum retrouenditionis pacto, uendidiſſe.

Digitized by Google

ſubſequentibus conditionibus (*ſat vnnd tagetzyt*)

wile der kauff ſtehit, die funff guldenn, an golde, vff Sanct *Iohannes Baptiſten* tagk nehiſt zcukunfftigk anzcuheben, vnnd darnach alle *ſat* vnnd *tagetzyt* obingeſchrebin, Sollen vnnd wollen vff vnſernn ſchaden, Zcerunge vnnd koſte, In der Stadt zcu Halle, gutlichen betzalenn, vnbekummert geiſtliches vnnd wertliches gerichtis, auch on alle vorhenderunge, herrn gebote vnnd vorbothe, an alle geuerde, vnnd wir haben ſie ſulches tzinſe in eine gerugliche nutzliche vnnd habende *gevvehre* geſatzt, vnnd ſetzen ſie auch darin, In vnnd mit Crafft dieſsis brieffs, Szo, daſs wir vnnd vnnſere Nachkomenden deſs widderkouffs mechtig ſint, vnnd wann wir den thun wollen, daſs ſullen wir und wullen, den gnanten herrn Probſte vnnd Sampnunge, ein virteil Iars vor dem tzinſs tage, zcuvor vorkundigenn, vnnd dann darnehſt vff den ſelbigen benanten zcinſstagk, ſulche obgeſchrebene hundert volſtendige ryniſche gulden *heubtgeldes*, mit den betagten fünff Ryniſchen guldene vnnd allen andern tzinſsen, etliche dann hindeſtellig wehren, In der Stadt Halle, an einer Summen, gutlichen zcu betzalen, vnbekummert alles rechten, auch an Inſage, Hulffrede vnnd geuerde, vnnd wann ſulcher *vviddcrkouff geſchiet*, vnnd das geld alles, mit ſamt den tzinſsen, betzalt iſt, dann vnnd nicht eher ſal dieſer

Euictio.

kauff

kauff machtloſs ſyn, vnnd der *probſte* vnnd *Sampnunge* ſollen vnns addir vnnſern nachkomenden Sulchen vnnſern briff wider antwortenn angeuerde, wurde es auch ſache, daſs wir an ſulcher betzalunge ſumug wurden, was redelichs ſchadenn dann deſs probſt vnnd Sampnunge zcum Nuenvvergke dar vmb thethen, den ſchaden vvir alles richtig machin vvollen, vviderlegen vnnd betzalen, glich der *heuptſummen* vnnd tzynſsen, ane behelff, argeliſt vnnd geuerde. Daſs vvir alle vorgeſchrebene Stüke, puncte vnnd artikel, In guten truvven vnnd glouben, Stete vnnd fehſte, halden vvullin, haben vvir, zcu orkunde, vnnſer *probſtie* vnnd vnnſers *Conuents Inſigel*, bye nebin vnnſers gnedigen herrn von Numburgk, obgnantin Ingeſigel, durch volborts vvillen, den er vns dar zcu gnediglich gegeben hadt, laſsin hengen, vnnd vvir HEINRICH von *gots gnaden vnnd deſs heiligen romiſchen Stuls Biſchoff zcu Numburgk*, Bekennen daſs vvir in ſolchen Kauff gnediglich haben gevvilliget vnnd gevolbort, vnnd haben deſs vnnſer Ingeſigel, by deſs gnanten vnnſers Cloſters probſtie vnnd Conuents Ingeſigel, vvißentlich an diſsen brieff hengen laſsen, Der gegeben iſt nach criſti vnnſers herrn gebort, *Viertzen hundert* In *fünff* vnnd *Sebentzigſten* Iaren, am abent Sanct *Peter* vnnd *Pauls* der heiligen Apoſteln. 1475.

Cautio de damno ex mora illato refarciendo.

Sigilla *Praepoſiturae* et *conuentus*, ut et *Epiſcopi Numburgenſis*.

NVM.

NVM. L.

Lis de *ſeruitute itineris* ſopita a magiſtratu. Anno - - 73.

Magiſtratus

Herman. REGISIO, *Paſtori*, praeſente ERASMO *Praep. noui operis*,

imponit *ſeruitutem itineris*, in fauorem LOBENNII et KASCHWITZII.

ANno Dni chriſti *Septuageſimo tertio* vff dinſtag nach *Cathedra ſancti Petri*, haben vnnſer herrn deſs ſitzonden Raths, den Andechtigen herrn *Hermann* REGISS, *pfarner* der Kirchen zu vnnſer liben Frauvven bynnen vnnſer Stadt gelegen, yn bye vveſen deſs vvürdigen vnnd andechtigen herrn ERASSMEN *probſts* zeum *Nuvvenvvergke*, an eynem, vnnd *Hanſsen* LOBENN auſs *Pruſsen* vnnſen mit bürger am andern teile belangenn, aller yrer ghebrechenn, die ſie biſsher kegenander deſs *ganges* halben, ſso man vonn dem Margkte yn den pfarhoff zeu vnſser lieben frauvven gehenn vvil, hann gehabt, entſcheiden haben, zu ſulcher vveiſse, daſs derſelbie *gangk gantz frey* dardurch zcu gehenn ſeynn ſall, Alſso daſs der pfarrer ergnant, *Hanſs* LOBENN vnnd auch *Clauſs* KASCHVVITZ nach nymmant vonn yren nachkomelingenn keynſs, yn den gemeltenn gangk legen ader dar yn ſetzenn ſollen, ane deſs Raths vvillen vnnd *fulborth*.

NVM.

NVM. LI.

ERNESTI *Archiepiſcopi Magdeburgici*, renunciatio C. floren. rhen. quos debuit *coenobium noui operis*. Anno 1477.

WIr ERNST von gots gnadenn *Poſtulirter Ertzbiſchoue zcu Magdeburgk* &c. Hertzog *zcu Sachſſen*, *lantgrave in Doringen vnnd Marggraue zcu Myſſen*, Bekennen vffintlichinn, mit diſſem briue, So dann vnſer vorfar, *Ertzbiſchoff* FRIDERICH, lobelicher gedechtniſſe, mit *fulbort* do *ſynes Capittels zu Magdeburgk*, die Wirdigen vnnd geiſtlichen *Probſte*, *Prior* vnnd *gantzen Conuente des Cloſters zcum Nuenvvergke vor* vnnſer Stadt *Halle*, *Regeler ordens ſente Auguſtini* mit hundert Riniſſchenn gulden, die ſie eynem *Ertzbiſchoue zcu Magdeburgk* zcu getzeiten ſeynde *zu Procuratien* Ierlichen pflichtig gevveſt, an den *Regirer der Capellen* ſente *Matthei*, vff dem Rathuſſe vnſſer *Alten ſtad Magdeburg*, vnde an die *Vicarien* der fünff *Vicarien*, Nemlich Sente *Barbaren*, ſente *Elizabethen*, Sente *Criſtoffers*, ſente *ſteffans* vnde ſente *Iohanns* deſs touffers, In *der Thumkirchen zcu Magdeburg*, die zcu Buſse *Ertzbiſchoffs* BVRCKARTSS vnſsers vorfarn ſeligen tod durch den Rath vnnd Bürger vnſer *Aldenſtad*

ERNESTVS, *Archiepiſc* MAGDEBVRG. teſtatur anteceſſoris ſui *Friderici* cum conſenſu Capituli coenobio noui operis, ratione debiti *C.* flor. rhen. (*zu Procuration*) (*Regirer der Capellen*)

Magdeburgk geſtifftet, dotiret vnde mit etlicher Summe geldeſs, daſs vnſer vorfarn *Ertzbiſchoue* OTTE ALBRECHT vnnd GVNTHER ſseligenn zu ſich genommen, vnnd in deſs Stiffts nutz gekart han, begifftiget ſind gevvieſset, vnde die gnanten *Probſte, Prior* vnnd *Conuent* der quitiret vnnd loſs geſaget hat, nach lute der briue deſshalben vnde doruber gegebin, daſs vvir nu auch die Wirdigen vnnd geiſtlichen ern ERASSMEN *probſte, prior* vnde *Conuente zcum Nuenvvergke*, vnnſer liebenn Andechtigen, mit den obgerürten hundert Rinſchen gulden *Procuratien*, an den vorgnanten *Regirer der Capellen* ſente *Matthei* vnnd fünff *Vicarien* In vnſer *Thumkirchen zu Magdeburg*, vnd yre nachkomen, vnſer lebetage gewieſset haben, vnnd vvieſsen die ſelbten *probſte, prior* vnd *Conuente*, mit den vorgeſchrieben hundert Rinischen Gulden *Procuratien*, an die gemelten *Regirer* ſente *Matthei Capellen* vnnd fünff *Vicarien* vnnd yre nachkomen, alſso in craffc diſses briueſs yn, die nach lute der obgerurten vnſers vorfaren *Ertzbiſchoues* FRIDERICHS briue, Ierlich ungehindert zu gebene. Douon ſo ſage vvir die gemelten *Probſte prior* vnnd *Conuente* ſollicher hundert gulden *procuratien* die Zceit vber zcinſss lebens, qvvid ledig vnnd loſs, mit diſsem briue, an den vvir, deſs zu bekenteniſſe, vnſer *Ingeſigel* han thun hengen, Der Gebin iſt, nach criſti vnnſers Herrn geburdt, *Tuſend*

factam renunciationem, eandemque itidem renouat.

Sigillum.

Digitized by Google

Tuſent vierhundert dornach im *Sobin* vnnd 1477.
Sobintzigſten Iare, am fritage ſente *Iohannis* tage In den heiligen *Winachten* &c.

NVM. LII.

Donatio propter uigilias pro ſalute animarum *familiae* SVBACHIO-TZOCHORESIANAE. Anno 1440.

WIr *Er* NICOLAVS, vonn gots gnaden PROBST HERMANNVS Prior, vnnd das *Capittel gemeyne des heiligen gotshauſses zcu dem Nuenvvergke vor Halle*, Bekennen eyntrechtigklichin, vor vnſs vnnd alle vnſse nachkomelinge, mit düſſem vnſerimm Offinn Briffe, vor alle denn die on ſehnn, horenn adder lehſenn; Daſs die *vorſichtige* frauvve MARGARETA, *Peter* SVBACHS Seliger dechtniſſe Eliche vorlaſsene Wetvve, vnnſs vnnd vnnſerm gotshauſse, Gegeben hade, *Sechtzigk ſchogk alder groſschenn, der Sechtzigk eynen Ryneſchen gulden geltenn*, Die wir vorder zcu vnnſer goths huſse nutzs vnnd fromen haben gevvanth, noch vnnſeren beſtenn vormogen, mit ſulchem vnderſcheide, daſs wir ergnantenn herrn, vnnd alle vnnſer nachkomelinge, dar vonn zcu evvigenn getzithenn, beſtellenn ſsollenn vnnd vvollenn, alle Iar,

NICOLAVS, *Praep.* et *Capitulum noui operis* teſtantur

Margarethae SVBACHIAE donationem

propter uigilias quatuor ſingulis annis uicibus habendas (*Quater temper*)

Vigilien vnnd *ſſehelmeſſenn*, Mit allenn ſchülernn, In vnſser pfarkirchenn' zcu vnnſser libenn frouwen, In der Stadt *Halle* gelegenn, zcu *vier getzithenn* in dem Iare, Nemelichenn Achtage noeh Ittzlichen *Quater temper* dar zcu wir auoh mit denn kleynen glockenn der benantenn Kirchen luthenn ſſollenn laſsenn, in Gedechtniſſe aller gloubigen ſſelenn, vonn denn do ſulch gelde gekomen iſt, Mit nahmen *Peter* SVBACH, *Hanſs* ſines Vaters, *Sophiamm* ſyner Mutter, *Hanſs Subach* ſynes Bruders, *Peter* TTZOCHORESS Vaters, *Annenn* orer Mutther, vnnd ouch der benantenn *Margarethenn* todes, vnnd alle denn de vonn den beydenn geſchlechten vorſcheidenn ſind, zeu troſte Selickeit vnnd Ewiger godechteniſſe, Sulche *vigilien* vnnd *ſſelmeſſenn* als obenn berenedt iſt, Darvon ſollen vnnd wollen wir dem *pferner* IOZAI ittzlicher ttziet gebenn ſechſs alde groſſchen, ittzlichemm *Capellann* Drey alde groſſchenn, dem *Schulmeyſter* ttzwelff alde groſſchen, dem *Cüſter* vor daſs luthe lohnn acht alde groſſchen, vnnd welch *pferner* adder *Capellann* vnnd *Schulmeiſter* zcu der vigilien vnnd ſſehlmeſſenn nichten queme, dem ſal man ſyn teyl abebrechen vnnd nicht geben. Ouch ſollenn wir vnnd wollen mit dem *pferner* boſtellen, *daſs die vorgnantenn ſſehlenn vſs dem Toden buche nicht getilgeth ſſullen vverden*, Sunder zu ewigen getzithen

in *familiae* SVBACHIO-TZOCHORESIANAE ſalutem animarum,

ne illorum animae ex libro emortuali deleantur.

then vff dem *Predige ſtule*, alſs daſs gewengklich iſt, geleſsen werden. Daſs düſser Brieff, mit alle ſsinen Artickeln als oben berurdt iſt, Stethe vnnd gantzs vnnd vnuorbruchlich, gehalden werde, So haben wir NICOLAVS *Probſt*, vnnſser *Probſtie Ingeſigel* Mit deſs *Capittels Ingeſigel*, eintrechticklich, mit vnnſser aller *vulborde*, willen vnnd wiſsenn, an düſſen brieff laeſsenn hengenn, Gegeben Noch gottis geburde, *virtzhen hundert* Iar in dem *virtzigeſtenn* Iare, an dem Sontage *Reminiſcere* in der heiligen faſtenn. *Praepoſiturae et Capituli Sigilla.* 1440.

NVM. LIII.

HEDERSLEVBINI dotatio altaris a ſe fundati, eiusque in coenobii confraternitatem receptio. Anno 1358.

VVIr HINRICH von der gnaden gothes *probeſt*, GHERHART *prior*, vnnde das *gantze Capittel gemene deſs gotheſeſs der Regeler zcu dem nyenvvergke vor Halle*, alle die diſſen brieff ſehen vnde horen, thun kunt vnde betzugen, daſs der beſcheidene *bederbe man*, *Heiſo* HEDERS LEVBIN zcu *Halle*, durch ſyner eyldern, Syner vnde ſyner frauwen, der got gnedigh ſie, vnd alle yrer nachkomeliche ſiele troſte vnde zcu gnaden, hat yn vnſer pfarre zcu ſant *gertrudin*, eynen *nyen altar* in des herren ſant *Mattheus* ere *HENRICVS, Praep. et Capitulum noui operis teſtantur Heiſonis HEDERSLEVBINI*

altari a ſe fundato factam dotationem ;

gebuwet vnde ewiglichin *bevvedemet*, myt *ener pfannen in dem dutzſchen borne*, die vnſers goteſhuſes eygen iſt, vnde die her vnſs recht vnnd redelichin abe gekoufft hath, vmb *acht vnndfunfftzigk ſchogk groſſchin*, die in vnſers goteſhuſes nutz vnde fromen gentzlichin ſint gekomen, vnde die ſelbien pfannen ſullen wir vnd wullen, mit ſchrifft, mit were vnde mit allen nutz, die von derſelbiente pfannen komen magk vnd gefellet, bewyſen vnde begiffcigien, zcu dem vorbenanten altar vnd dem priſter, dem der altar glegin wirt, vnd alle den priſtern, die noch ome zcu dem altar komen, ewiglichin zcu habende, mit alle dem rechte, alſs vnſer vnde vnſers goteſhuſes hat geweſt Vnde ober demſelbietin altar, ſal man alle tage eyne meſſe ewiglichin zcu halden, noch der Hohemeſſen, dem Chore vnd der priſter, der altar glegin wurt, ſal die pfannen in dem dutzſchen bornn haben, ledigk vnde ane Hinderniſſe, vnde alle die priſter, die zcu dem altar ewichlichin noch ome komen. Ouch bekennen wir, daſs der vorgeſprochene *Heyſe* HEDERSLEVBIN denſelbientin altar liehen ſal, zcu dem irſtin, eynem priſter, den her darzcu erwelet vnde kuſet; darnach wanne deſs priſters zcu kortz wert, So ſullen wir vorbenimpten HEINRICH *probeſt*, adir vnſer nachkomelinge, den altar liehen, mit willen vnde mit rathe vnſer al-

et donatori concedunt prima uice ius Patronatus

dir,

dir, einen bequemen herrn vſs vnſern Cloſter, zcu dem wir, adir vnſer nachkomelinge, gnado danne hawen, wereſs ouch daſs iſs wire, von vnſr adir von deſs pfarrers vorſumniſſe wegen, deſs got nicht en wulle, eynich vorſumeniſſe, eſs were an der lynuge deſs altarſs, adir an der ewigin meſsen geſchege, ſo muchte vnde ſulle der *radt von Halle*, *die meyſter der Innunghin mit den von dem berge vnde von dem tale vnd die zcu dem Rathe pflegin zcu gehende*, ane allerleye vordechtniſſe, die nutze der pfannen uff nehmen, alzo lange daſs die lihunge vulbracht wurde, vnde thegelichen meſse, zcu deſs heiligen herrn ſant Matthies altar gentzlichien ſtehen. Die gloubin vorbeniempthe rath von *Halle*, nach dem mandien in den neheſtin achtetagin darnach den altar eynen priſter vorlichen, der dar zcu tochte, ane allerleye wedirſprache vnde Hinderniſſe alle diſſe dingk die hir vor geſchriebin ſtehin, die gloubin wir vorbenimpthen HENRICH *probeſt*, GERHART *prior* vnd das *gantze Capittel gemeyne deſs vorbenimpten gothuſes zcu dem nyenvvercke*, den vorbenimpten *Heiſen* HEDERSLEVBEN, *Hanſe* ſynem bruder; vnde alle irren rechtin erbin, vnde dem *rathe zcu Halle*, truwelichin vnde ohne argeliſt, ſtete vnde ſunder gantz zcu haldene. Ouch bekennen wir, daſs wir den vórgeſchrebin *Heiſen* HEDERSLEVBIN *Hanſse* vnde *Henrich*, ſyne ſone,

eumque cum familia ſua

in coenobii recipi-

unt confraternitatem. ſone, nehmen in vnſer bruderſchafft, vnd thun ſie teylhafftiglich aller guthen wercke, die dar gheſcheen yn vnſerm Cloſter. vff eyn offenbar orkunde, vnde betzugniſſe alle diſſer vorgeſchrebenen Dingk, daſs die *ſunder brock* von vnſs vnd alle vnſern nochkomelinghen ſtete vnde gantz gehaldin werden, So habin wir

Sigilla *Praepoſiturae* et *Capituli* 1358. HENRICH *probeſt* das *Ingeſigel vnnſer probeſtie* mit vnſers *Capittels Ingeſigel*, an diſſen kegenwertigen briff gehangen, noch goteſs geburt, *tuſend* vnde *driehundert* Iar in dem *achte* vnde *fuufftzigiſchten* Iar, In ſant *Bartholomens* abende des heiligen apoſtels &c.

NVM. LIV.

DRACKENSTEDIORVM uenditio cenſus annui, facta *coenobio noui operis*, cum retrouenditionis pacto. Anno 1476.

DRACKENSTEDII. VVIr *Matthis pegavv*, *Sander*, *Heinrich Buſse*, *Karle Hanſs* vnd *Iacoff* gebruder gnandt die DRACKENSTEDE, Burger zcu Halle, Bekennen offentlichen, mit diſſem vnſerm briue, vor vnſs vnd aller vnnſer Erben vnd erbnehmen, vnd thun kundt, allen die yn ſehen, horen ader leſsen, Daſs wir geſamt, eintrechtigt, mit willen, vviſsen vnd mit vvolbedach-

bedachten mute vnſer aller, recht vnd redelichen, vff eynem *vvidderkouff*, *verkoufft* haben, vnd vorkouffen auch, yn crafft diſſes Briues, den *vverdigen* vnd *Erhafftigen* hern ERASSMO *Probſt* vnd *gantzen Sampnunge des Cloſters tzum Nuenvvergke vor Halle* gelegen, vnd allen yren nachkomen, *funefftzehen gute volvvichtige Ryniſche guldem Ierlicher tzinſse*, ome vnd vſs allen vnd iglichen Renthen, tzinſsen, Pechten, Nutzungen vnd an eynem Garthen vor dem *Podevvelſcke tore* gelegen, den Ich *Matthis Pegavv* von den vvurdigen hern *Probſt vnd Sampnunge zcu Sandt Moritz In der Stadt Halle* gelegen zcu lehn habe, vnd an *eynen Nöſel Erbgutes In dem Hackeborn*, daſs vvir gnanten DRACKENSTEDEN von den wirdigen hern *Probſt vnnd Sampnunge tzum Nuenvvergke zcu leben* haben, vnd haben yn die gegebin, vor *Drie hundert gute volvvichtige Rinſche gulden*, die ſie vnſs an *gereithem golde* wol zcu dancke betzalet, die wir auch von yn entpfangen vnd yn vnſsern Nutz vnd fromen gekart vnd gewandt haben. die obingeſchriebin funifftzehnn Riniſche gulden reden vnd globen wir, vor vnſs vnnſser Erben vnd Erbnehmen, den gnanthen herrn ERASSMEN *Probſte vnd gantze Sampnunge deſs Cloſters zcum Nuenvvergke* vnd yren nachkomen, alle Iar Ierlich vnd vnuortzöglichen zcu reichen, zcu geben vnd zcu betzalen, ym *Cloſter*

cum retrouenditionis pacto uendunt

ERASMO *Praep* et *coenobio noui operis* XV. fl. rh. cenſus annui, (*Podewelſche thor*)

Pretium ſolutum: (*an gereithem golde*)

tzum Nuewvergke, vnbekümert aller gerichte geiſtlich vnd wertlich, vnd ane allen Intrag, behelff vnd geuerde. Vnd wir haben ſie ſulcher tzinſse in eyn geruglichе Nützliche vnd habende *gevvehre* geſetzt, vnd ſetzen ſie ouch darzu in crafft dieſes Briues, vnd die vorgnanten herrn ERASSMVSS *Probſt und gantze Sampnunge des Cloſters zcum Nuewvercke* haben vnſs, vor ſich vnd ihre Nachkommen, die Macht gelaſſen vnd wir vnſser Erben ader Erbnehmen die obgnanten funfftzehn Ryniſche Gulden tzinſses, wilchs Iares wir wullen, widderkouffen megen, vnd vvan vvir den vvidderkouff thun vvullen, daſs ſullen vnd vvullen vvir yn eyn Viertel Iars zcuuorn verkundigen vnd zcu vviſſen thun, vnd dan vff die nechſten tagezeit nach der verkundigunge nechſtfulgende ſullen vnd vvullen vvir yn, die obgeſchriebin driehundert Ryniſche Gulden *heuptſomme mit den Zcinſsen* der betagt vnd allen andern verſeſſen tzinſsen, ab der vveſs hinderſtellig vnd vnbetzalt blieben vvere, gutlichen reichen vnd betzalen, vnd vnbekümmert aller gerichte geiſtlich vnd vvertlich, vnd ane behelff argeliſt vnd geuerde, vnd vvan vvir yn die betzalunge alſso gethan haben, ſo ſullen ſy vnſs ſulcher funfftzehn gulden tzinſses vvidder abetretten, vnnd diſſen brieff ane Inhalt vviddergeben. Alle vnd igliche vorgeſchriebene ſtücke, puncte vnd

Euictio.

conditiones adiectae intuitu uenditionis reſignandae.

vnd Artickel dieſſes brieues, reden vnnd globen vvir vorgnanten, *Matthis Pegavv Sander Heinrich Buſſe* karlle *Hanſs* vnnd *Iacoff* gebrüder die DRACKENSTEDE gnandt, vor vnſs vnſser Erben vnd Erbnehmen, den obgnanten hern ERASSMO *Probſt* vnd *gantzen Sampnunge deſs Cloſters tzum Nuenvvergke* vnd yren Nachkomen, in guthemn truvven vnd yren, ſtette veſte vnnverbruchlich zcu haldene. Deſs zcu bekentniſs habe ich *Matthiſs Pegavv* meyn *Ingeſigel*, vor mich myne Erben vnd Erbnehmen, vnd Ich *Sander* DRACKENSTEDE auch myn *Ingeſigel*, vor mich myn Erben vnd Erbnehmen, an dieſſen brieff vviſſentlich laſſen hengen, deſs vvir *Heinrich Buſſe Karlle Hanſs* vnd *Iacoff* gnant die DRACKENSTEDE alle vnſsers bruders *Ingeſigel* mit gebruchen, der gegeben iſt, nach Chriſti vnſsers hern geburt, M CCCC. Iare darnach ym *Sechs* vnd *Sebetzigſten* Iare, Am tage deſs *heiligen Bederſs Sancti Ieronimi*.

Sigilla.

1476.

NVM. LV.

Libellus eorundem auctorum eiusdemque argumenti. Anno 1481.

VVIr *Sander Heinrich Buſſe Karlle Hanſs* vnnd *Iacoff* gebrüder gnant die DRACKENSTEDE, Burger zcu Halle, Bekennen

DRACKENSTEDII

nen vffentlich, mit vnſerm Brieue; vor vnſs, aller vnnſer Erben vnnd Erbnehmen, vnd thun kunt, allen die yn ſehn, hören adder leſsen, daſs wir geſampt, eintrechtigk, mit vviſsen vnd wol bedachtem mutte vnnſer aller, recht vnnd reddelich, vff eynem widderkouff verkoufft haben, vnnd vorkouffen auch, yn crafft diſſes Briues, den *vvirdigen* vnd *Erhafftigen* herrn Eʀᴀssᴍᴇɴ *Probſt* vnd *gantzen Sampnunge deſs Cloſters tzum Nuenvvergke vor Halle* gelegen, vnd allen yren Nachkomen, *Sechſs gute volvvichtige Ryniſche gulden Ierlicher tzinſse*, vnd vſs allen vnd itzlichen vnnſern Renthen, pechten vnd Nutzungen, In wilchem ſteten wir die halen vnd gewinnen mögen, vnd haben yn die gegebin, vor *tzvventzigk* vnd *hundert gute volvvichtige Ryniſche gulden*, die ſy vnſs ane *gereyhtem golde* woltzu dangke betzalet, die wir ouch von yn entpfangen vnd yn vnſern Nutz vnnd fromen gekart vnd gewant haben. Die obgeſchriebin *Sechſs Riniſche gulden*, reden vnd globen wir, vor vnſer Erben vnd Erbnehmen, den gnanten hern Eʀᴀssᴍᴇɴ *Probſte* vnd *gantzen Sampnunge deſs Cloſters zcum Nuenvvergke* vnd yren Nachkomen, alle Iar Ierlich, von vnd auſs allen vnſern gütern, vff *Aſſumption Marien tag* gutlich vnd vnuertziglich zcu reichen, tzu gebene vnd tzu betzalene, ym *Cloſter zcum Nuenvvergke*, vnbekummert aller gerichte geiſt-

cum retro uenditionis pacto uendunt Eʀᴀsᴍᴏ *Praep.* et *coenobio noui operis* VI. Florenos rhen. cenſus annui.

Pretium ſolutum. (*an gereythem golde*)

terminus ſoluendi cenſus dies *aſſumtionis Maria*

geiſtlich vnd wertlich, vnd ane allen Intragk, behelff vnd geuerde, vnd wir haben Sie ſulcher tzinſse yn eine gerugliche Nutzliche vnd habende *gevvehre* geſatzt, Euictio. vnd ſetzen darin, in Crafft diſſes Briues vnd die vorgnanten herrn ERASSMVS *probſt* vnd *gantze Sampnunge des Cloſters tzum Nuenvverke* haben vnſs vor ſich vnd yre Nachkomen die macht geloſsen, daſs wir, conditiones adiectae intultu venditionis reſignandae. vnſser Erben vnd Erbnehmen, die obgnanten *Sechſs Ryniſche gulden tzinſses*, vvelch es Iars wir wullen, widderkouffen mogen, vnd wan wir den widderkouff thun wullen, daſs ſullen vnd wullen wir yn eyn virtel Iar tzuuorn verkundigen vnd zcuwiſſen thun, vnd dan, vff die nechſte ta, getzyt nach der verkundigunge nechſtfulgende, ſullen vnd wullen wir yn die obgeſchriebin *tzvventzick* vnd *hundert* Ryniſche Gulden *Houpt ſome mit den tzinſsen* dan betaget vnd allen andern verſeſſen tzinſsen, ab der weſs hinderſtellig vnd betzallet blieben weren, gutlichen reichen, geben vnd betzalen, vnbekummert, aller gerichte, geiſtlich vnd werntlich, ane behelff, argeliſt vnde geuerde, vnd wan wir yn die betzalunge alſso gethan haben, So ſullen ſie vnſs ſulcher *Sechſs Ryniſche gulden tzinſses* widder abetretten, vnd dyſſen Brieff, ane Inhalt widdergeben. Alle vnd Igliche vorgeſchriebene Stucke, puncte vnd Artickel dieſſes Briues, reden vnd geloben wir vorgnanten,

Sander

Sander Heinrich Buſſe Karlle Hanſs vnd *Iacoff*, gebruder die DRACKENSTEDE gnant, vor vnſs, vnſser Erben vnd Erbnehmen, den obgnanten herrn ERASMON *Probſt* vnd gantzen *Sampnunge deſs Cloſters tzum Nuenvvergke* vnd yren Nachkomen, yn guten truvven vnd eren, ſtette, vaſt vnd verbruchlich zcu halden. Deſs zcu bekentniſs vnd mehr Sicherheit, haben wir
Sigilla *Sander* vnd *Heinrich* eyn iglicher ſeyn *Ingeſigel*, vor vnſs vnd vnſser Erben vnd Erbnehmen an diſſen Brieff, wiſſentlich laſſen hengen, Der wir *Buſse Karlle Iacoff* vnd *Hanſs* gebruder gnant die DRACKENSTEDE all vnſser bruder *Ingeſigel*, mitte gebruchen, de gegeben iſt, nach Chriſti
1481. vnſsers herrn geburt *Thuſendt vierhundert* Iar darnach ym *eyn* vnd *achtzigſten* Iar, am tage deſs *heiligen Bederſs Sancti Auguſtini*.

NVM. LVI.

SCHENCKENIORVM libellus eiusdem argumenti. Anno 1480.

SCHENCKENII WIr *Baſtian gruneheide Bertram Peter* vnd *Bartoldt* gnant die SCHENCKEN burger zcu *Halle* Bekennen vffentlich, mit diſsem vnnſsern briue, vor vnſs, alle vnnſser erbin vnd erbnehmen, vnd thun kunt, allen die on ſehen, heren

Digitized by Google

ren ader leſsen, doſs wir geſampt, eyntrechtigk, mit willen, wiſſen vnd mit wolbedachtem muthe vnnſser aller, Recht vnd redelichen, vff eynen rechten *vvidderkouff verkoufft* haben, vnd verkouffen auch yn, crafft diſſes briues, den *vverdigen* vnd *Erhafftigen* herrn, Erassmen *probſte* vnd *gantzen Sampnunge des Cloſters zcum Nuenvvergke vor Halle* gelegen, vnd allen yren nachkomen, *vſslaufſte* adder *Renthe eyner halben pfannen im dutzſchen borne*, Ierlicher tzinſse, an vnd vſs allen vnd itzlichen Renthen, tzinſsen, pechten, nutzungen von vnnſsern gutern vnd erbin, wie wir die habenn vnd gewinnen mögen, vnd haben yn die gegebin, vor *funfftzigk gute vollvvichtige ryniſche gulden*, die ſie vnſs an *gereythem gelde*, wol zcu dancke, betzalt, die wir auch von yn entpfangen vnd yn vnſern nutz vnd fromen gekart vnd gewant haben. Die obingeſchriebin tzinſse adder vſslaufft von eyner halben pfannen ym dutzſchen borne, redin vnd geloben wir vor vnſs, vnſser erbin vnd Erbnehmen, den gnanthen herrn Erassmen *probeſte vnd gantzen Sampnunge zcum Nuenvvergke*, vnd oren nachkomen, alle Iar Ierlichen, von vnd vſs allen vnnſser güthern, vff *vvynachten* Ierlich vnd vnuortzeglichen, zcu reichene, zcu gebene vnnd zcu betzalene, Im *Cloſter zcum Nuenvvergke*, vnbekummert aller gerichte geiſtliche vnnd wert-

cum retrouenditionis pacto uendunt Erasmo *Praep.* et *coenobio noui operis* (*vſslaufſte adder renthe einer halben pfannen im dutzſchen Borne*) cenſus annuos. Pretium ſolutum.

terminus ſoluendi cenſus

wertliche, ane allen Intrag, behelff vnd geuerde. Vnd vvir haben ſie ſulcher tzinſse In eyne gerugliche nutzliche vnd habende *gevvere* geſatzt, vnd ſetzen ſie auch daryn yn krafft dieſses briues; die vorgnanten herrn ERASSMEN *probſte vnd Sampnunge* haben vnſs vor ſich vnd yren nachkomen die macht geloſſen, daſs vvir, vnnſer erbin ader Erbnehmen, die obgnanthen *tzinſse der vſslauffte von eyner halben pfannen ym dutzſchen borne*, vvelchs Iars wir vvullen, vvidderkouffen mogen, vnd vvan vvir den vvidderkouff thun vvullen, daſs ſullen vnd vvullen vvir on daſs. eyn virtel Iarſs zcuuorn, vorkundigenn vnd zcu vviſſen thun, vnd dan, vff die nehſte tag tzeit nach der verkundigunge, nechſt volgende, ſullen vnd vvullen vvir on die obingeſchriebene *funifftzigk ryniſche gulden heybtſumme mit den tzinſsen*, dan betaget vnd allen andern verſeſſen tzinſsen, eb der vviſs hinderſtelligk vnd vnbetzalet verblieben vveren, gutlichen reychen, geben vnd betzalen, vnbekummert aller Gerichte geiſtlich vnd vvertlich, vnd ane behelff, argeliſt vnd geuerde; vnd vvan vvir on die betzalunge aber gethan haben, So ſullen ſie vns ſulcher *tzinſse ader vſslauff eyner halben pfannen ym dutzſchen borne* vvidder abetretten, vnd diſſen briff, ane Inhalt, vvidder geben. Alle vnd ergliche vorgeſchriebene Stücke, punɛte vnd artickel, diſſes Briües, gereden vnd geloben vvir

Euiɛtio

vvir

Digitized by Google

vvir, obgenanten *Baſtian Gruneheide Bertram peter* vnd *Bartoldt* gebruder gnant die SCHENCKEN, vor vnſs vnſe Erbin vnd Erbnehmen, den obgnanten Herrn ERASMEN *probſte* vnd *gantzen Sampnunge des Cloſters zum Nuenvvergke* vnd yren nachkomen, in guten trüvven vnd eren, ſtete, vaſte vnd vnuorbrochlich zcu Holdene. Deſs zcu vvaren Bekentniſs, habe Ich *Baſtian grunheide* myn *Ingeſigel,* vor mich Sigilla. myne erbin vnd erbnehmen, vnd ich *Bertram* SCHENCKE auch mynſs Vatters *Ingeſigel* vor mich myne erbin vnd erbnehmen, an dieſſen Brieff, vviſſentlich laſſen hangen. Deſs vvir *peter* vnd *Bartoldt* SCHENCKE gebrüder, vnſers Broders *ingeſigel,* mit gebruchen, der gegeben iſt, nach Chriſti vnſers Herrn geburt *thuſend vier hundert* 1480. Iar darnach im *Achtzigſten* Iare, vff mittevvoch nach Trinitatis.

NVM. LVII.

Nicolai et *Petri*, fratrum de IHENE libellus eiusdem argumenti. A. 1482.

VVIr *Clavves* vnd *Peter* gebrüder *Nicolaus & Petrus fratres de* IHENE. gnandt die von IHENE, Burgere zcu Halle, Bekennen offendlich, mit dieſſem vnſerm Briue, vor vnſs, alle vnnſser Erben und Erbnehmen, vnd thun kunt, allen die yn ſehn, hören adder leſsen,

daſs vvir geſampt, eyntrechtick, mit vvillen, wiſſen vnd mit vvolbedachtem muthe vnſser aller Recht vnd reddelichen, vff eynen Rechten *vvidderkouff verkoufft* haben, vnd verkouffen auch yn, crafft dieſſes Briues, den *Wirdigen* vnd *Erhaftigen* Herrn ERASSMEN probſte, vnd *gantzen Sampnunge des Cloſters zcum Nuenvvergke vor Halle* gelegen, vnd allen yren nachkomen, *vſsleufſte ader Renthe eyner gantzen pfannen ym dutzſchen Bornne* Ierlicher Tzinſse, an vnd vſs allenn vnd itzlichen Renthen, tzinſsen, pechten, nutzungen, von vnſsern güthern vnd Erben, vvie vvir die Haben vnd gevvynnen mogen, vnd haben in die gegeben, vor *Hundert guthe volvvichtige Reinſche gilden*, die ſie vnſs an *gereithen gelde* vvol zcu dancke betzalet, die vvir auch von yn entpfangen, vnd yn vnſsern nutz vnd fromen gekart vnd gevvant haben; die oben geſchrieben *tzinſse vſsleufſte ader Renthe von eyner gantzen pfannen ym dutzſchen Bornne*, Redin vnd gelobin vvir, vor vnſs, vnſser Erben vnd Erbnehmen, dem gnanten Herrn ERASMEN *probſte*, vnd *gantzen Sampnunge zcum Nuenvvergke* vnd yren nachkomen, alle Iar ierlichen, von vnd vſs allen vnſsern güttern vff *Winachten* ierlichen vnd vnuortzoglich, zcu reichene, zcu gebene vnd zcu betzalene, ym *Cloſter zcum Nuenvvergke*, vnbekümmert aller Gerichte geiſtlich vnd vvertlich, ane allen yntrack, Behelff vnd

cum retrouenditionis pacto uendunt, ERASMO, *Praep.* & *coenobio noui operis*, census annuos,

pro C. fl. rh.

terminus ſolvendi cenſus.

vnd geuerde, vnd vvir haben ſie ſulcher tzinſse yn eyne gerugliche nutzliche vnd habende *gevvere* geſetzt, vnd ſetzenn ſie auch dar yn, in crafft dieſes Brieues, vnd die vorgnanten Herrn Erassmvs *probſte* vnd *gantzen Sampnunge* haben vnſs, vor ſich vnd yren nachkomen, die macht gelaſſen, daſs vvir, vnſser Erbin ader Erbnehmen, die obgnanthe *tzinſse vſsleufſte ader Renthe von eyner gantzen pfannen ym dutſchen Borne*, vvelchs Iars vvir vvullen, vvidder koiffen mogen, vnd daſs ſullen vnd vvullen vvir yn, eyn viertel Iarſs zcuuor, verkundigen vnd zcuvviſſen thun, vnd dan, vff die neehſte tagetzeit nach der verkundiunge neehſt volgende, ſullen vnd vvullen vvir yn, die obengeſchrieben *Hundert Rynſche gulden heubtſumme mit den tzinſsen*, dan Betaget vnd allen andern verſeſsen tzinſsen, ob der vviſs hinderſtellig vnd vnbezalt verblieben weren, gutlich reichen, geben und betzalenn, vnbekümmert aller gerichte geiſtlich vnd wertlich, vnd an Behelff, argliſt vnd geuerde, vnd wan wir yn die Betzalunge alſso gethan haben, ſo ſullen ſie vnſs ſulcher *tzinſse vſsleufſte ader Renthen eyner gantzen pfannen ym dutſchen Bornne*, widder abetretten, vnd diſſen Brieff, ane Inhalt, widdergeben. Alle vnd igliche vorgeſchriebene Stucke, punckte vnd artickel diſſes Briues, gereden vnd geloben wir, obgnanten *Clavves* vnd *peter*

Euictio.

conditiones adiectae rationeuenditionis reſignandae.

ter gebrüder gnandt die von IHENE, vor Vnſs, vnſser Erben vnd Erbnehmen, den gnanten Herrn ERASSMAN *probſte* vnd *ganzen Sampnungen deſs Cloſters zcum Nuenvvergke*, vnd yren naehkomen, yn guthen truwen vnd Eren, Stette vaſte vnd unuorbrochlich zcu haldene. Deſs zcu vvarem bekentniſse haben vvir, obgnanthen *Clavves* vnd *peter* von IHENE gebrü-
Sigilla der, vnſser itzlicher ſyn *Ingeſigel* vor ſich, ſyne Erbin vnd Erbnehmen, vviſsendlich vnden an diſſen vnſsern offen Brieff, thun hengen, der gegeben iſt nach Chri-
1482. ſti vnſsers Herrn geburt *thuſend vier hundert* vnd darnach ym *zcvvei* vnd *achtzigſten* Iare am Dienſtage *Circumciſionis* tage.

NVM. LVIII.

Litera ſuper vno vaſe VINI *annui cenſus* in FREIBURG.

KOLERVS, uxorque eius (*eliche Huſsvvitvve*) et heredes teſtantur

ICh *Hanſs* KOLER, Burger zcu FRIBVRGK *Elizabeth* myn eliche *Huſsvvitvve*, alle Vnſser erbin vnd erbnehmen, bekennen offindlich, mit dieſsem vnſsern offin Briue, allen die yn ſehin ader leſsen, daſs vvir, geſampt entrechlich, myt vvillen, vviſſen vnd vvolbedachten muthe, unde ſunderlichen myt gunſt, vviſſen,
conſenſu vvillen vnd vulbort, deſs *Tuchtigen Andreaſs* LINLACHEN, itzt *ſchoſſer* vnde *amptman* vff dem ſchloſſe zcu *Friburgk* Vnſsers Lehin

hin herrn, von wegin deſs *irluchten* Hochgebornnen Fürſten vnde Herrn, Herrn WILHELM *Hertzogen zcu ſachſsen, marggraue zcu mieſsen vnd lantgraue in doringen*, vnſsers gnedichen vnde lieben Herrn, recht vnde redelich, vff eynen rechtin *vvidderkouff vorkoufft* haben, vnde vorkouffen ouch, in krafft diſſes briueſs, Den *vverdighen* vnde *erhafftigen* Herrn ERASSMAN *probeſte vnde gantzen Sampnunghe deſs Cloſters zcum Nuenvvergke vor Halle* gelegin, vnde allen yren nachkomen, an vnd vſs vnſserm *vvinberghe*, der *Tanroder* gnandt, vor *ffriburgk* gelegin, *eyn vaſs vvynſs* von *vunff eymern jerlicher tzinſse*, vnde haben yn die gegeben, vor *ſechs vnd dreiſſigk gute volvvichtighe Rynſche gulden*, die ſye vnſs an *gereytem golde*, wol zcu dancke betzalt, Die wir auch von yn entpfangen vnde yn vnſsern nutz vnde fromen gekart vnd gewant habin, Die obingeſchriben tzinſse, alſs eyn vaſs wynſs, redin vnde gelobin wir, vor Vnſs vnſser erbin vnde erbnehmen, den gnanten Herrn ERASSMO *probeſte* vnde *ſampnungen zcum Nuenvvergke* vnde yren nachkomen, alle jar jerlichen in der *vvynerne* adir *leſsetzit*, vnuortzoglich zcu reichen, zcu gebene vnd zcu betzalene, vnbekümmert aller gerichte geiſtlich vnnd wertlich, an allen intragk, behelff vnde geuerte, vnde wir habin ſie ſulcher tzinſse, in eyne geruchliche nützliche

Domini directi, WILHELMI Ducis SAX.

cum *retrouenditionis pacto venditionem* factam ERASMO *Praep.* et *coenobio noui operis* vini cenſus annui pro 36. fl. rhen.

terminus ſoluendi cenſus. (*leſsetzit.*)

Euictio.

vnde habende *gevvere* geſatzt, vnde ſetzin ſie ouch dar yn, yn krafft dieſſeſs briueſs, vnde die gemelten herrn ERASSMVSS *probeſt vnd ſampnunghe zcum Nuenvvergke*, habin vnſs, vor ſich vnde yre nachkomen, die macht gelaſsen, daſs wir vnſser erbin vnde erbnehmen, die gemeilten tzinſse, alſs *eyn vaſs vvynſs von vünff eymern*, welchſs iars wir wullen, widderkouffen mogen, vnde daſs ſullen vnde wullen wir yn, eyn vierteil iars zcu vorn, vorkundigen vnde wiſſen thun vnde dann, vff die nechſte tagetziet nach der vorkündigunghe, ſullen vnd wullen wir yn, die obingeſchrieben *Sechſs vnd drieſſick Rynſche Gulden haubt ſumme myt den tzynſsen*, dann betaget vnd allen andern vorſeſsen tzinſsen, ab der waſs hinderſtelligk vnde vnbetzalt vorblieben weren, gütlich reichen, gebin vnde betzalen, vnbekümmert aller gerichte geiſtlich vnd wertlich, vnd ane Behelff, argeliſt vnde geuerde, vnde wann wir yn die betzalunghe alſso gethan haben, So ſullen ſy vnſs ſulcher tzinſse vvidder abe tretten, Alle und igliche vorgeſchribene ſtucke, punckte vnde artickel dieſſes briueſs, redin vnde gelobin wir, obgnanten *Hanſs* KOLER, *Elizabeth* myne *eliche vverttynne*, vor vnſs vnnſser erbin vnde erbnehmen, den gnanten herrn ERASSMEN *probeſte* vnde *gantzen ſampnunghen deſs Cloſters zcum Nuenvvercke*, vnd yren nachkomen, in gutten

conditiones adiectae ratione uenditionis reſignandae;

ten truwen vnde eren, ſtette vaſte vnde vnuorbrochlich zcu holden. Deſs zcu warem bekentniſse, vnde merer ſicherheit, habe ich den erſamen vnde wyſen *lorentz* Kassel, itzt *richter* zcu *ffriburgk* teſtis, & ſunderlich gebetten, ſyn Yngeſygel an huius, nomine uenditoris, appenſum ſigillum. dieſſen brieff zcu hengene, So ich ſelbſt *ingeſsegel* nicht habe, vnde ich *lorentz* Kassel, itzt *richter* zcu *ffriburg*, bekenne, daſs ich umbe ſunderlicher bette willen vnde gunſt der obingeſchriben *Hanſs* Koler vnde *Elizabeth* ſyner *huſsfravven*, myt wyſſen myn *ingeſegil* an dieſſen Brieff habe thun hangen, doch mir vnſchedelich, Der gegebin iſt, nach criſti vnſers Herrn geburt *viertzehin hundert* darnach imm 1482. *tzvvei* vnnd *dachtzigſten* jare, Am mandage nach ſancte *Sebaſtianus* Daghe.

NVM. LIX.

Wilhelmi, *Ducis* Saxoniae conſenſus in praecedentem uenditionem. A. 1482.

Ich *andreas* Lilach, deſs durchluehten Andr. Lilach. Hochgebornen fürſten vnde Herrn, Herrn Wilhelm Hertzogen zcu Sachssen, landtgrauen in doringen vnd marggraffen zcu miſſen, meinſs gnedigiſten lieben Herrn, *ſchoſſer* zcu *friburgk*, Erkenne in dieſem mynem offin brieff, vor allen

 den,

den, die on ſehin, horen adder leſsen, daſs ich an ſtadt ſyner fürſtl. guaden, als eyn *lehennherre* bewilliget habe vnde bewillige, in vnde mit crafft diſſes briueſs, den kauff, den *Hanſs* KOLER vnde *elizabeth* ſyne *eliche Huſsfrovve*, an eynem winberge, gnant der *Tanroder*, von ſyner Fürſtlichen Gnaden zeu vorlihen rürende, dem *vvirdigen* vnde *achtbaren* Herrn ERASSMVS, *Probeſt vnde der gantzen ſampnunge deſs Cloſters zcum nuenvvercke vor Halle* vorkaufft, vnde on doch den *vvidderkouff* daran behalden, nach inhalt der vorſchribung, die KOLER vnde ſyne Huſsfrovve, dem *Probſt vnd ſampnunge deſs cloſters* obgedocht, dar vbir gegeben habenn, orkunde mit mynem hirvff gedruckten *pitſchir* vorſigilt. Geben nach criſti geburt vnſers herrn, *Tuſent vier hundert* darnach im *zvvei* vnd *achtzigſten* jare, Am dienſtage nach *fabiam* vnde *ſebaſtiam* der heiligen mertern.

mandatario nomine *domini directi* conſentit in praecedentem uenditionem.

Sigillum. 1482.

NVM. LX.

Balth. de TROTTE uenditio cenſus annui, cum conſenſu domini directi, facta *coenobio noui operis*, cum retrouenditionis pacto. A. 1481.

Balth. de TROTTE

Ich *Balthſar* von TROTTE zcu *Alsleue* geſeſſen, Im *Aldendorffe*, Bekenne offint-

fintlichen mit dieſſem Brieffe, vor mich
Vnd meyne erben, daſs ich, mit wiſſen *conſenti-*
willen vnnd fulbort, des *Ernvvirdigeſten* *ente*
In got vnnd Hochgebornnen fürſten vnnd
Herrn, Herrn Ernsts *Adminiſtrators der* Ernesto,
kirchen zcu Magdeburg vnd zcu Halberſtadt, *Admini-*
Hertzogen zcu Schaſſen, lantgrauen In dorin- *ſtratore*
gen vnd Marggrauen zcu miſſen, meyneſs *Magdeb.*
gnedigen lieben Herrn, Recht vnd re-
delichen, vff eynen *vvidderkouff vorkouff* cum retro-
habe vnnd vorkouffe auch, in Crafft dieſ- uenditio-
ſes Briueſs, Den *vvirdigen* vnd *Erhaffti-* nis pacto
gen Herrn Erassmen *probſte vnd gantzen* uendit
ſampnunge deſs cloſters zcum Nuenvvercke Erasmo
vor Halle gelegen, vnd yren nachkomen, *Praep.* &
zcehn gute Riniſche gulden jerlicher Zcinſse, *coenobio*
an vnd vſs dieſſen meynen nachgeſchrie- *noui ope-*
benen güternn, Nemelich dem *Satelhofe* *ris*
zcu Alsleue Im Aldendorffe, mit aller ſeiner X. fl. rh.
zcubehorunge, an felde, ackern, weſen cenſus an-
Vnd holtze, Auch an vnd vſs dem dorffe nui,
Bendcloben vnd dem *Stalhofe* daſelbſt, mit
allen ſeinen zcu behörungen, gerichten,
dinſten, zcehenden, vnd allen vnd igli-
chen meynen renthen, zcinſſen pachten
vnnd gütternn, vvo dy gelegen, vnd von
dem gnanten meynen gnedigen vnd ſcei-
nem Stiffte zcu Magdeburg zcu *lenhe* rü-
rende ſind, vnd habe yn die gegeben,
vor *zcvvey hundert gute Riniſche gulden.* pro CC. fl.
Die ſie mir an *gereiten golde* vvol zcu dan- rhen.
cke betzalt. Die ich ouch von yn ent-
pfangen, vnd in meynen vnd meyner er-

 ben

Digitized by Google

ben Nutze vnd frommen gekart vnd gevvant habe. Die obingeſchrebenn *zceben Riniſche gulden zcinſse*, Rede vnd glabe ich, vor gnanter *Balthſar* von TROTE, vor mich vnd meyne erben, den gnanten Herren ERASSMEN, *probſte vnd gantzen ſampnunge des Cloſters zcum Nuenvvercke* vnd Yren nachkomen, alle jar jerlich, von Vnd vſs den obgerurten gütern, vff dieſe nachgeſchriebenn zcvve *tage zceiten*, Nemelichen *fünff* gulden vff *pfingſten*, Vnd die andern *fünff* gulden vff *vvinachten* nehiſt darnach folgende, gütlichen Vnd vnuortzogelichen, zeu reichen zcu geben Vnd zcu betzalen, Vnbekümmert aller gerichte geiſtlich vnd VVertlich, Vnd ane allen Intrag behelff vnd geuerde, Vnd ich geſatzt, vnd ſetze ſie ouch darIn, In craffe dieſſes briueſs, vnd die Vorgnanten Herren ERASSMVSS *probſt und gantze ſampnunge deſs cloſters zcum Nuenvvergke* haben, Vor ſich vnd Yre nachkomen, mir die macht gelaſſen, daſs ich adder erben, die obgerürten *zcehn Riniſche gulden zcinſse*, vvelchſs jars vvir vvollen, *vvidderkouffen* mogen, vnd vvanne vvir den *vvidderkouff* thun vvollen. Daſs ſollen vnd vvollen vvyr yn, vff vnnſer lieben fravven tag *lichmeſſe* zcuuor *verkundigen* Vnd zcu vviſſen thun, Vnd dan vff *pfingſten*, nach der vorkundigunge nehiſt folgende, ſollen vnd vvollen vvyr yn, die obin geſchriebenn *zcvvey hundert Riniſche gulden hauptſumme mit den*

termini cenſus ſoluendi.

Euictio.

conditiones adiectae ratione uenditionis reſignandae.

zcinſen, dann betaget vnd allen andern verſeſſen zcinſen, ab der weſs hinderſtellig vnd vnbetzalt blieben weren, gütlichen reichen geben vnd bezcalen, vmbekümmert aller gerichte geiſtlich wertlich, vnd ane behelff, argeliſt vnd geverde; vnd wan wyr yn die bezcalunge alſso gethan haben, So ſollen ſie vnſs ſollicher *zcehn gulden zcinſse* widder abetreten, vnd dieſſen brieff an Inhalt widdergeben. Alle vnd igliche vorgeſchribene ſtücke, puncte vnd artikele, dieſſes brieuſs, Rede vnd globe ich vorgnanter *Balthſar* von TROTE, vor mich vnd meyne erben. Den obgnanten Herren *probſte vnd gantzen Sampnunge deſs cloſters zcum Nuenvvercke*, vnd yren nachkomen, In guten truwen, ſtete, vaſte vnd vnuorbrochen zcu halden. Deſs zu bekentniſſe, habe ich meyn *Ingeſigel*, vor mich vnd meyne erben, an dieſſen Brieff gehangen, Vnd wyr ERNSTS von gots gnaden, *Adminiſtrator der Kirchen zcu Magdeburg vnd zcu Halberſtadt, Hertzoge zcu Schaſſen, lantgraue In Doringen, vnd Marggraue zcu Miſſen*, Bekennen oüch offinbar, mit dieſſem ſelbten Briue, daſs der obingeſchrebenn widderkouff, vnd alle vnd igliche ſtücke, puncte vnd artikele, dieſſes brieuſs, mit vnnſernn wiſſen, willen vnd *fulbort* geſcheen ſind. Vnd deſs zcu orkunde, haben wir vnnſer *Ingeſigel*, an dieſſen Brieff, thun hengen, Der Gebin

Sigilla uenditoris

(*Sachſen*)

& domini directi.

iſt,

iſt, zcu *Gebichinſteyn*, nach Criſti vnſsers
1481. Heren geburth, *Thuſend vierhundert* darnach Im *eyn* vnd *Achttzigſten* Iare, am
Dornſtage ſente *Iohannis* tage In den heyligen winachten.

NVM. LXI.

Coenobii LAVTERBERGENSIS uenditio cenſus annui facta coenobio *noui operis*, cum retrouenditionis pacto. Anno 1483.

CASPARVS, *Praep.* &c. & conuentus coenobii *Lauterbergenſis* teſtantur,

WYr CASPAR *von gots vnd deſs heyligen ſtuls zcu Rome probſt*, PANCRATIVS *prior*, ANDREAS *ſchulmeiſter*, IOHANNES *cüſter*, vnnd *dy ſampnuge gemeyne deſs Cloſters ſencte peters des lauterbergeſs Im Byiſchtumb zcu Magdeburgk* gelegen, *Nechſt vnderthenigk der heyligen römiſchen kirchen*, Bekennen, yn dieſſem vnſsern offen briue, vor vnſs vnd vnſer nachkommenden. Vor allen dye ohn ſehn addir hörnn leſsenn, daſs wyr, mit gutem vvillen wolbedachten mute, mit rathe vnnd volwort vnſer allen, Recht vnnd redelich, uff eynen vulſtendigen *vvidderkouff*, *vorkoufft* haben, vnnd vorkouffen, In vnnd mit krafft dieſſes brieues, Dem *vvirdigen* Herrn, *Ernn* ERASSMO *prohſte zcum Nuenvvergke vnnd ſeynen Capittel* fünff Riniſche gul-

cum retrouenditionis pacto, uenditionem.

gulden, *gut am golde volſtengdick am gevvichte*, domit eyner den andernn betzalen vnnd vergnugen kan, vor ſulche *fünff Riniſche gulden* hat vnſs der *vvirdige* Herre *probiſt zcum Nuenvvercke* gegeben vnnd zcu guten dancke wolbetzalt, *hundert rynſche gulden*, Dy wir In vnſer Cloſters nutz vnnd mercklichen fromen gwant haben. Alſs gereden vnnd geloben wir CASPAR *probſt*, PANCRATIVS *prior vnnd gantz Capittel* vor vnſs vnnd vnſer nachkomenn, Dem mergnanten *probſte*, ſulche fünff Gulden, gut am golde, do eyner den andern mit betzalen kan, alle jhar jerlich zcu reychen vnnd zcu betzalen, vnuortzoglich, vff ſenƈte *Walpurgen* Tagk, an allen Intragk, Hynderliſt, Hülfrede addir entſchuldiunge. Wie man dy erdencken möchte, ane alles geuerde. Ouch haben Wyr CASPAR *probſt*, PANCRATIVS *prior* vnnd gantz *Capittel*, vor vnſs vnnd vnnſer nachkomenden, dy macht behaldenn, daſs wyr dy obgnanten *fünff Reyniſche gulden* zcinſses, welch jar wir wollen, wedder kouffen mogen vor *Hundert rynſche gulden*, Doch alſso, daſs wir dem *vvirdigen* Herrn ERASSMO *probſte* vnd ſeynen *Capittel*, eyn vierteil iars, vor ſenƈte *vvalpurgen* tagk, mit vnſsern ſchrifften, vorkundigen vnnd denne, vff ſenƈte walpurgen tagk, ſulche gnante ſumma geldes, nach allen oren vorgnu-

census anni factam

coenobio noui operis.

terminus soluendi census.

conditio adiecta de resignatione uenditionis.

Digitized by Google

gnugen, wedder geben vnnd gnücklich betzalen, vnnd denne vnnd nicht erhr, ſoll der *vvirdige Herre* vnnd ſeyn *Capittel*, den zcinſse abtreten, vnnd deme Cloſter ſeynen Bryeff widdergeben, Ouch ob an dieſſem brieffe ir keyn gebruch addir *ſchelunge*, eſs were an getichte addir ſchriff-ten, zcu langk addir zcu kortz, erkant wurde, der Bryeff zcu lochert addir begoſſen wurde, addir daſs Ingeſigel zcu breche, Sollen vnnd wollen wir vorgnanten eynen andern Bryeff, In forme wy dieſſer iſt, dem würdigen Herrn ERASSMO *probſt* vnd ſeinen *Capittel* widdergeben. Daſs alle dieſſe ſtucke vnd punckt oben berurth, gantz ſtete vnnd feſte, an alle argeliſt vnnd geuerde, gehalden werde, Haben wir CASPAR vnſsir *probſtey Ingeſigel* vnnd wir PANCRATIVS *prior*, ANDREAS *ſchulmeiſter*, IOHANNES *küſter* vnnd gantz *Capittel* vnſsers *Capittels Ingeſigel* An dieſſen Bryeff laeſſen hengen, Der gegeben iſt, Nach criſti vnſsers Herrn geburt *Tauſsent vier hundert* darnach Im *drey vnnd achtzigiſten* jare, An ſencte *vvalpurgen* abende.

Cautio ratione inſtrumenti huius, caſu quodam, corrupti,

denuo reſtituendi.

Praepoſiturae

& Capituli Sigilla.

NVM.

Digitized by Google

NVM. LXI.

KROSICKORVM uenditio cenſus annui facta *coenobio noui operis* cum retrouenditionis pacto. A. 1483.

WIr ESCHEVVIN vnd CONE von KROSICK gebrüder, Bekennen offinbar, mit dieſſem briue, vor vnſs vnnd vnnſir erben, daſs wir mit wiſſen, willen vnd *fulborth*, deſs Erwerdigiſten In got Hochgebornnen Fürſten vnnd Herrn, Herrn ERNSTS *Adminiſtrators der Kirchen zcu Magdeburg vnd zcu Halberſtadt &c. Hertzogen zcu Sachſsen, landtgrauen In doringhen vnnd Marggrauen zcu Meyſſen*, vnſers gnedigen lieben Herrn, recht vnnd redelich, vff eynen *vvidderkouff vorkoufft* haben, vnnd vorkouffen auch, In craffc dieſſes briues, den *vvirdigen* vnnd *Erhafftigen* Herrn ERASSMEN *probſte*, vnnd *gantzen ſampnunge deſs Cloſters zcum Nuenvvergke vor Halle* gelegen, vnd yren nachkomen *fünff gute Ryniſche gulden* jerlicher tzinſse, an vnd vſs vnſern *gereithſten* gütern, zcu *Mokrene* vnnd *Byſen* gelegen, die wir von dem gnanten vnſerm gnedigen herrn zcu *menlichem lehn* haben, vnd haben yn die gegeben vor *Hundert gute riniſche gulden*, dye ſie vnſs, an gereytem golde, wol zcu dancke betzalet, die wir ouch

Fratres de KROSICK teſtantur ſe cum conſenſu ERNESTI *Adminiſtratoris Magdeburg. & Halberſtad.* Ducis Sax. uendidiſſe *coenobio noui operis* cenſus annuos

Pretium ſolutum.

von

von yn entpfangen vnnd yn vnſern vnnd yn vnſsere erben nutz vnnd fromen küntlich gekart vnnd gewant haben. Die obingeſchrebin *fünff riniſche gulden* tzinſſe, Reden vnnd geloben wir, vor gnanten *Eſſchevvyn* vnd *Cone* von KROSICK, vor vnſs vnnd vnnſir erbin, den obgnanten Ern ERASSMEN *probſte*, vnnd *ſampnunghe deſs Cloſters zcum Nuenvvergke*, vnd yren nachkomen, alle jar jerlich, vff vnnſir lieben frauvven tage *purificationis*, von vnd vſs den obgerürten vnſsirn güternn, gütlich vnd vnuortzogklich, zcu reichen zcu geben vnnd zcu betzalen, vnbekümmert aller gerichte geiſtlich vnnd wertlich, vnd Intrag Behelff vnd geuerde, vnnd wyr haben die obgnanten herrn ERASSMEN *probſte* vnnd *ſampnunge deſs Cloſters zcum Nuenvvergke* vnd YRE nachkomen, der obin beſtympter funff ryniſcher gulde tzinſſe, In eyne geruckliche nützliche vnd habende *gevvere* geſatzt, vnnd ſetzen ſie auch darynne, In crafft dieſes briueſs, vnnd dy vorgnanten Herrn ERASSMVSS *probſt* vnd *gantze ſampnunge deſs Cloſters zcum Nuenvvercke*, vnnd yre nachkomen, haben vor ſich vnd yre nachkomen vnſs die macht gelaeſſen, daſs wir adir vnſsir erbin, die obingerurten *fünff riniſche gulden* zcinſse, vvelchs jars vvir wollen, *vvidderkouffen mugen*, vnnd wan vvir den widderkouff thun wollen, daſs ſollen vnnd vvollen wir on yn, eyn vierteil

terminus ſoluendi cenſus.

Euictio.

retrouenditionis pactum.

teil iars zcuuorne vorkundigen, vnnd zcu wiſſen thun, vnd dann, vſsgehende dem vierteil iar noch der vorkundigunge nechſt volgende, yn die obingeſchriben *hundert riniſche gulden Houpt ſumme* mit den tzinſsen, dann betaget vnd allen andern vorſeſſen tzinſsen, ab der vveſs hinderſtellick vnd vnbetzalt blieben vveren, gutlichen reichen geben vnd betzalen, vnbekümmert aller Gerichte geiſtlich vnd wertlich, vnd ane Behelff argeliſt vnd geuerde, vnd wan wir yn die Betzalunge alſso gethan haben, ſso ſullen ſie vns ſulchir *funff gulden* zcinſse widder abetreten, vnd dieſsen vnſsern Bryeff ane Inhalt wider geben. Alle vnd itzliche vorgeſchribenn ſtücke puncte vnd Artickel dieſſes Briueſs, reden vnd geloben, wir obgnanten *Eſſchevvin* vnd *Coue* von KRASICK gebrüder, vor vnſs vnd vnſsir erbin, den obgemelten Herrn ERASSMEN *probſte* vnnd *gantzen ſampnunge deſs Cloſters zcum Nuenvvercke*, vnd yren nachkommen, yn guten truvven, ſtete vaſte vnd vnuorbrochen zcu halden. Deſs zcu Bekentniſse, haben wir vnſsir itzlicher ſein *Ingeſigel*, vor vnſs vnnd vnſsir erbin an dieſſen Bryeff gehangen, vnd wyr ERNST von gots gnaden *Adminiſtrator der Kirchen zcu Magdeburg vnd zcu Halberſtadt*, *Hertzogen zcu Sachſsen*, *lantgraue In Doringen* vnnd *Marggraue zcu Meyſſen*, Bekennen ouch offintlich, mit dieſſem ſelbten Briue, daſs

Sigilla uenditorum.

conſenſus ERNESTI *Adminiſtratoris Magd.* et *Halberſt.*

Z z der

der obingeſchriben vviderkouff, vnnd alle vnnd itzliche vorgeſchriben ſtücke punĉte vnnd Artickel, dieſſes Briueſs, mit vnnſirm vviſsen vvillen vnnd fulborth geſchen ſind, vnnd deſs zcu orkunde haben vvir vnſsir *Ingeſigel*, an dieſſen Bryeff thun hengen, Der gebin iſt zcu *Gebichenſteyn*, Nach criſti vnſsers Herrn geburt *Tuſendt vier hundert* darnach In dem *drey vnd achtzigiſten* Iare, am mittewoche nach vnſsir lieben frauvven tage *Aſſumptionis.*

huiusque ſigillum.

1483.

NVM. LXIII.

Fratrum BENNENORVM uenditio cenſuum annuorum facta *coenobio noui operis*, cum retrouenditionis pacto. A. 1483.

Fratres BENNENI

VVyr *lorentz Rudeloff* vnnd *Iacoff* gebrüder gnant dy BENNEN, Bürger zcu Halle, Bekennen, In dieſſem vnſserm offene Brieue, vor vnſs vnſser erben vnnd erbnehmen, vnnd thun kunt, allen die onhn ſehn hörnn addir leſen, daſs wir mit gutem willen wolbedachtem mute, mit Rate vnnd *fulbort* vnſsir allir, recht vnd reddelichen vff eynen fulſtendigen *vvidderkouff vorkoufft* haben, vnd vorkouffen, In vnd mit krafft dieſſes briueſs, den *vvirdigen* vnd *Erhafftigen* herrn, Ernn ERASSMO *probſt zcum Nuenvvercke vnnd ſeynem Capit*

cum retrouenditionis pacto uendunt

pittel, So vele *jerlicher tzynſse* eddir *uſslouffte, alſs eyne pfanne Im dutzſchen borne one geſchoſs itzlichſs jars louffer, addir renther an vnnd vſs vnſsirnn gütern, als vnſsirnn Huſse vnnd Houe, In der ſtraſſchen Hinder dem rathhuſe*, In der ſtadt *Halle* gelegen; vor ſulche uſslouffte eyner pfannen In dem dutzſchen borne, Hat vnſs der *vvirdiger* Herre Erassmvs *probſt zcum Nuenvvercke gegeben*, vnnd zcu gutem dancke wol betzalt, *Hundert reyniſche gulden*, die wir von ohm entpfangen vnnd In vnſsirnn nutz vnnd mercklichem fromen gekart vnnd gewant haben. Als gereden vnd geloben vvir, *lorentz Rudeloff* vnnd *Iacoff* gebrüder obgnant, vor vnſs vnſsir erbin vnnd erbnehmen, dem mehir gnanten *probſte* vnnd *Cappittule zcu dem Nuenvvercke ſulche vſsleuffte eyner pfannen Im dutzſchen bornen*, alle jahr ierlich zcu reichen vnnd betzalen, vnuortzocklich, vff *vvinachten*, ane allen Intragk, Hinderliſt Hulfrede addir entſchuldigunge, vvy man dye erdencken mochte, ane alles geuerde, Ouch haben vvyr *lorentz Rudeloff* vnnd *Iacoff* dy Bennen egnant, vor vnſs vnſsir Erbin vnd erbnehmin, dy macht behalden, daſs vvir dy obgnanten *vſsleuffte addir tzinſse eyner pfannen Im dutzſchen bornne*, welch jar wyr wollen, widder kouffen mögen, vor *Hundert Ryniſche gulden*, doch alſso, daſs vvir dem wirdigem Herrn Erassmo *probſte* vnnd ſeynem *Cappittel zcum Nuenvvercke*, eyn vier-

Erasmo Praep. et Capitulo noui operis cenſus annuos.

Pretium ſolutum.

Terminus ſoluendi cenſus.

Pactum retrouenditionis.

vierteil jars vor *Wynachten*, mit vnſsrim ſchriefften vorkundigen, vnnd danne, vff *vvinachten* nechſt, ſulche gnante ſumme geldes, mit den *vſsloufften addir tzynſsen*, nach allem orem willen vorgenugen widdir geben vnnd gnügklich betzalen, alſs danne vnnd nicht ehir ſall der *vvirdige* Herre vnnd ſeyn *Cappittel* der *tzynſſe vnnd vſsloufſte* abetreten vnnd vnſs vnſsirm Bryeff widder geben. Ouch ab an dieſſem Briue erkeyn gebruch addir *ſchelinge* würde, es were an getichte addir ſchrifften, zcu langk addir zcu kortz, der Brieff zcu lochert addir begoſſen wurde, addir daſs *Ingeſigel* zcu bröche, ſo ſollen vnnd wollen wir vorgnanten eynen andern Bryeff, In formen wy dyſſer iſt, deme wirdigen Herrn ERASSMO *probiſte* vnnd ſeynem *Capittol* widder geben. Daſs alle dieſſe ſtücke, puncte obenberürth, gantz ſtete vnd feſte ane argeliſt vnd geuerde gehalden werden. Habe ich *lorentz* BENNE Bürger zcu Halle egenant, vor mich vnd meyne Bruder, meyn *Ingeſigel* vnſsir erben vnd erbnehmen, wiſſentglich, vnden an dieſſen Bryeff thun hangen. Des wyr *Rüdeloff* vnnd *Iacoff* gebruder dy BENNEN gnant, hyr mete gebruchen, ſso wir itzt eygene Ingeſigel nicht haben, Der gegeben iſt, Nach

1483. criſti vnſsers Herrn geburth, *vyertzehn hundert* Iar vnnd darnach In dem *drey*

vnnd

Cautio intuitu huius inſtrumenti, caſu quodam corrupti, renouandi.

Sigillum uenditorum.

vnnd achttzigſten Iare, am Dienſtagk nach *Circumciſionis Domini.*

NVM. LXIV.

Coenobii LVETHERNBERGENSIS uenditio cenſuum annuorum facta coenobio *noui operis*, cum retrouenditionis pacto. A. 1485.

VVir PETRVS von gots vnnd des Heyligen ſtuls zcu Rome gnadenn *probſt*, PANCRATIVS *prior*, IOHANNES *ſchulmeiſter*, IOHANNES *küſter*, vnnd die *ſampnunge gemeyne des Cloſters ſanct peterſs deſs luethernbergiſs Im Biſſchuſthum zcu Magdeburg* gelegenn *nehist vnderthenigk der Heyligenn römiſchen kirchenn*, Bekennen. In dieſem vnnſserm bryeffe, vor vnſs vnnd vnſsir nachkomen, vor allen die onhn ſehin horn addir leſsenn, daſs wir mit guthem willenn wolbedachtem Muthe, mit Rathe vnnd Volworth vnſsir allen, Recht vnnd redelich, vff eynen volſtendigen *vvidderkouff vorkoufft* haben vnnd vorkouffenn, Inn vnnd mit crafft dieſes bryefes, Dem *vvirdigenn* Herrn, Ernn ERASMO *probiſte zcum Nuenvvercke vnnd ſynem Cappittel zcvventzigk riniſche gulden guth an golde volſtengdigk an gevvichte do mit eyner denn andirnn betzalenn* vnnd *vorgenügen kan*, vff alle vnſsirs Cloſters gütern

PETRVS, Praep. et coenobii Luethernbergenſis conuentus

uendunt

ERASMO Praep. et coenobio noui operis cenſus annuos.

Digitized by Google

renthen pechtenn vnnd zcinſsen, vor ſulche *zcvventzigk riniſche gulden* hat vnſs der *vvirdige* Herre *probſt zcum Nuenvvergke* gegebin vnnd zcu guthem dancke

Pretium ſolutum.

wolberzalt, *vier hundert riniſche gulden*, Die wir In vnſsirs Cloſters nutz vnnd mercklichem fromen gewant haben. Alſs geredenn vnnd gelobeu wir PETRVS *probſt*, PANCRACIVS *prior* vnnd *das gantze Cappittel*, vor vnſs vnnd vnſsir nachkomenn, deme mehir gnantin *probeſte*, ſulche *zcvventzigk guldenn* guth am golde, Do mit einer denn andirnn betzalenn kan,

Terminus ſoluendi cenſus.

alle Iar ierlich zcu reichenn vnnd zcu betzalen, vnuortzogklich vff Sant *vvalpurgen* tag, an allen Intragk Hynderliſt Hulfrede addir entſchuldigunge, wie man irdencken mochte, ane alliſs geferde, vnnd wir habin ſie ſulchir zcinſse In eyne gerugkliche nutzliche vnnd habende *gevvere* geſatzt, vnnd ſetzenn ſie dar eyn mit vnnd In crafft dieſſes Bryeffes. Auch haben wir PETRVS *probſt*, PANCRACIVS *prior* vnnd *das gantze Cappittel*, vor vnſs vnnd

Euictio.

Pactum retrouenditionis.

vnſsir nachkomen, die macht behaldenn, daſs wir die obgnantin *zcvventzigk riniſche gulden Zcynſſes*, welch Iar wir wollenn widder kouffenn mogen vor *vier hundert riniſche guldenn*, doch alſso daſs wir dem *vvirdigenn* Herrn ERASSMO *probſte* vnnd ſeynem *Cappittel*, eyn vierteil Iars vor Sant *Walpurgen* tage, ſulch gnante Summa goldiſs, mit vorſeſſenn vnnd betagetenn

zcyn-

zcynſsenn, nach allen erenn vorgenügenn widder geben vnnd gnugklich betzalen, denne vnnd nicht ehir, ſal der *vvirdige* Herr vnnd ſeyn *Capittel* dy tzynſso abetreten, vnnd dem Cloſter ſeynenn Bryeff widder geben. Auch ap an dieſſen Bryeffe irkeyn *gebruch* addir *ſchelunge*, eſs vvere an getichte addir ſchriffte, zcu langk addir zcu kurtzt, irkant vvurde, der Bryeff zcu lochert addir begoſſen vvürde, addir das Ingeſigel zcu breche, ſollenn vnnd vvollen vvir obgnanten eynen andirn bryeff, In forme vvie dieſſer iſt, dem *vvirdigen* Herrn ERASSMO *probſt* vnnd ſeynem *Capittel* vvidder geben. Daſs alle dieſſe ſtügk vnd punct obinberurth, ſtete veſte an alle argeliſt vnnd geferde gehalden vverden, Habin vvir PETRVS vnſsir *probſtien Ingeſigel* vnnd vvir PANCRACIVS *prior*, IOHANNES *ſchulmeiſter*, IOHANNES *cüſter* vnnd gantz *Cappittel vnſsirs Cappittels Ingeſigel*, an dieſſen Bryeff laeſſenn hengenn, Der gegebin iſt, nach Chriſti vnſsirſs Herrn geburth, *Thuſent vier hundert* darnach In dem *fünff* vnnd *achtzigiſtenn* Iare, am Sonnabende am abind *Walpurgiſs*.

cautio ratione huius inſtrumenti, forte corrupti, denuo reſtituendi.

Sigilla *Praepoſiturae* et *Capituli*.

1485.

NVM. LXV.

Io. ZCYSICHII et *Io.* LOGANI emtio cenſuum annuorum, et huius emtio uictalitii, a coenobio *noui operis.* A. 1485.

Eraſmus BERNDISS, *Praep.* et coenobium *noui operis*

WIr *Eraſmuſs* BERNDISS *probſt*, NICOLAVS prior, vnnd *gantze Sampnunge deſs Cloſters zcum Nuenvvergke vor Halle Regeler Ordens Sanct Auguſtini*, Bekennen offentlich, mit dieſsem vnſirm bryeffe, vnnd thun kunt, vor ydermennigclich, daſs vvir den *vorſichtigen* ernn *Iohanni* ZCYSICH *pfarner* zcu *motzelich* vnnd *Iohanni* LOGAN vnſernn diener, recht vnnd redelich, mit vviſsen vnnd vvillen vnſer aller, vorkoufft haben vnnd vorkouffen, auch In craffr dieſſes Briues, *zcvventzigk guthe riniſche guldenn* Ierlicher zcynſse, auſs allen vnſirnn Gûthern vnnd Renthen, zcu yrer beyder liebe vnnd lebetage, vnnd haben yn die gegeben, vor *vier hundert Riniſche Gulden*, die vvir von jm entpfangen vnnd yn vnſers Cloſters Mergklichen nutz vnnd fromen gekart vnnd gevvanth, vnnd ſunderlich darvm von dem *vvirdigen* Herrn *probſte vnnd ſampnunge deſs luethern bergeſs Sanct peterſs zcvventzigk riniſche gulden vff eynen vvidderkouff gekoufft* haben. Sulche *zcvventzigk*

Io. ZCYSICHIO, *Paſt. Montzelieb.* et *Io.* LOGANO, uendunt XX. fl. rh. cenſuum annuorum ad dies uitae, pro CCCC. fl. rh.

tzigk riniſche gulden, gereden vnnd geloben vvir, den gemeltenn ernn *Iohann* ZCYSIGK vnnd *Iohann* LOGAN, alle Iar ierlich, die wiele ſie lieben, nach Datum dieſſes Bryeffes, vff Sanct *Walpurges* tagk, vnuorzcogklich, In vnſirn gedachtenn Cloſter, zcu betzalenn, vngehindert allir gerichte, geiſtlichſs vnnd werthlichſs, ane argeliſt Hülfferede vnnd ane alles geuerde. wer eſs auch ſache, daſs *Iohannes* LOGAN vnſir diener, den goth lange friſte, ehir dan er *Iohannes* ZCYSICK, von dieſer vverlde totesſ halbin abeginghe, ſso ſollen vnnd wollenn dem gemelten *ern Iohann* ZCYSICK Ierlichen, *zcehin guldenn*, ſeyn lebetage gebenn vnnd reichenn. Aber ſtörbe er *Iohanneſs* ZCYSSIGK ehir, dan *Iohannes* LOGAN vnſir diener, ſso ſollen vnnd wollen wir vnſirnn diener *Iohanni* LOGAN, *funff zcehin gulden*, ierlichen, die weyl er lebet, betzalenn vnnd reichen; vnnd wann ſie *beyde* vorſcheyden ſint, ſall die Heupt ſumme vnnd zcynſse, ſo ſie vorwilliget haben, alſs eyn teſtament bey vnſirn egnantenn Cloſter bleyben, ane ydermanns hyndermiſs vnnd ynſprechenn, vnnd darvor ſollen vnnd vvollen wir vnnd vnſir nachkomen, alle Iar *viermals, erliche begengkniſse*, nach Inhalt vnſir *Statutinn*, mit *vigilien* vnnd *ſelemeſsenn*, ewiglich vor ſie vnnd yre geſchlechte, haldenn, doſs wir auch, In crafft dieſſes bryeues, reden vnnd geloben, ſtete vnnd

Terminus ſoluendi cenſus.

Diſpoſitio in caſum mortis *Logani, Zeyſichii*, vtriusque.

feſte zcu haldenn. Auch bekennen wir, obgemelter *probſt vnnd ſampnunge*, mit dieſſem ſelbigenn brieue, beſunderlich, daſs *Iohannes* LOGAN vnſsir diener *funff-tzigk riniſche guldenn* vſsgeleget hat, vnnd by *Bertram* SCHENCKENN vnnd ſeynem Bruder, ſampt bey *Baſtian* GRVNEHEYDENN vnnd yrenn erbenn, Dan vor *vſslaufft eyner halbin pfannen Im dutzſchenn bornnenn* ierliche zeynſse, vff eynen *vvidderkouff gekoufft*, nach luthe vnnd Inhalt eynſs ireſs Brieues, welch bryeff vnnſs iſt zcugeſchrebenn. wy wol der gemelte *Iohannes* LOGAN, die Haupt ſumme alſs *Funfftzigk gulden*, hat uſsgeleget, Der halbin geredenn wir auch, In dieſſem Brieue, daſs wyr Im, In denn zeynſs addir *uſslouff t der halbin pfannenn*, dy wiel er lebet, nicht haldenn wollenn, Sundir er ſoll er vor das ſeyne, ſo ſy ſeyn ſynt, gebruchen, vnnd nach ſeynem tode, auch mit Haupt ſumme vnd zcynſen, vnſsirnn Cloſter, wie obgedacht, ewiglich bleyben, ane ydermanns hinderniſs Intragk argeliſt vnnd ane allir geuerde, Auch bekennen wir obgemelter *probſt vnnd ſampnunge*, vor vnſs vnnd vnſsir nachkomen, doſs wir dem gnantin *Iohann* LOGAN vnſsirnn diener, vmme ſeyner getruwen dynſte willen, dy er vnſs vnnd vnnſsirnn gnantin Cloſter lange zeyth vnnd byſsher gethan vnnd noch thun würdet, zcugeſaget haben, Im auch In dieſſem brieue zcuſagen, *vvannghe eſſen vnnd trincken*

Io. LOGANVS pro L. fl. rh. nanciſcitur

cenſus cuiusdam, ad dies uitae, uſumfructum,

et uictalitium. (*vvannghe eſſen*

cken gleich vvir vnſirn brüdern pſlegen zcu geben, die wyle er lebet, vnnd by vnſs In vnſirnn Cloſter wanhafftigk bleybet. Deſs zeu bekentniſſe vnnd mehir ſicherheyt, haben wir ERASSMVSS *probſt* vnſir *Ingeſigel*, vnnd wir NICOLAVS *prior* vnnd *gantze ſampnunge zcum Nuenvvergke vnſirs Cappittels* addir *Conuente Ingeſigel*, mit wiſſenn vnnd willen, an dieſſenn brieff thun hengen, Der gegebin iſt, In vnſirn *Cloſter zcum Nuenvvercke*, Nach Criſti vnſsirs liebenn Herrn geburth, *Thuſendt vier hundert* Darnach In dem *Fünff* vnnd *achtzigſten* Iar, am Sontage nach *Walpurgiſs*.

vnnd trincken)

Praepoſiti et Capituli Sigilla.

1485.

NVM. LXVI.

Quietantia de XV. florenis aureis ſolutis coenobio *noui operis* a *Nic.* de TROTIN. Anno 1485.

VVIr *Eraſsmus* BERNDIS *probiſt*, NICOLAWS *prior*, vnnde *gantze Conuent des Cloſters zcum Nuenvvercke vor Halle*, bekennen, vffentlich vor vnſs vnd alle vnſer nachkomen, So alſo zcwiſſchen vnſs an eyme, vnd deme geſtrengen *Claus* von TROTIN anderteils, daſs er vnſs *funfftzehn gulden*, an golde, *nach ynhalde eynes vorthedinges*, diech dy *geſtrengen Heinrich* von AMENDORFF, *Hauptmann zcum gebichinſteyn*, vnd *Otto* von DISSKAW, beſprochen iſt

Eraſmus BERNDIS et coenobium *noui operis Nicolao* de TROTIN *(vorthe-ding)* de XV. fl. aureis

iſt wurden, daſs vnſs der gemelte *Claus* von TROTE, vff hüte ſent *michaelis tagk*, ſolche XV. riniſche gulden, vvol zcu dangke betzalt vnd vorgnüget hath, der vvyr yn ſeine erben vnnd erbnehmen, ſo geinvvertigk vor vnſs vnſser Conuent vnd alle vnſsir nachkomen, met Orkunde dieſses briueſs, quyd ledigk vnd loeſs ſagen, yn auch noch ſyne erben deſshalben, darvmbe vvir ſo met yme *vorthedinget* ſeynth, hinfurder zcu evvigen zceiten, nümmer an zcu fordern, ane alliſs geuerde. Deſs zcu ſicherheit, haben vvir obgnanten ERASSMVSS *probſt vnd Conuent*, vnnſsir *probeſtigen Ingeſigel*, vor vnſs Ingeſampt, an dieſſen bryeff gedrugkt, der gegeben iſt, nach Criſti gebort vnſsers Hern, *viertzehn hundert* Iar, vff Sonnabend nach *michaelis*.

ſolatis

quietantiam exhibent.

Praepoſiturae Sigillum.

1485.

NVM. LXVII.

Petri APELII, cum conſenſu *dominorum directorum*, uenditio cenſus annui, cum retrouenditionis pacto facta coenobio noui operis. A. 1486.

Petrus APELIVS eiusque uxor,

ICh *Peter* APEL vnnd *Barbara*, Myn eliche huſsfruvve, vvonaftig vf den *Nuenmargkte vor Halle*, Bekennen vffintlich, mit dieſſem meynem bryffe, Vor mich vnnd *Barbaren* Myn eliche huſsfrouvve, alle

alle mynen erbin vnnd erbnemen, daſs ich mit vvolbedachten Muthe vnnd gutem Rathe, mit vviſſen vvillen vnnd fulborth der *Erſamen Nickel* KACTZSCH vnnd consen- *peter* HILLIGMANN *vorſtehir deſs Hoſpitals* tientibus *der ſchuſser zcu dem Hilligenn gheiſte vor dem Nuenmargkte vor Halle*, mynes Huſses dominis *lehnherrnn*, recht vnnd redlichenn, vff ey- directis, nen rechten fulſtendigen *vvidderkouff vorkoufft* habe, vnnd *vorkouffe* Inn crafft cum retro-uenditionis pacto, dieſſes briues, den *vvirdigen Erhafftighenn vnnd gheiſtlichenn Herrnn* ERASSMEN *probſte* uendunt vnnd *gantzen ſampnunge zcum Nuenvvergke ouch vor Halle* glegenn vnnd allen o- coenobio, noui operis ren nachkomen, *funfftzehn Nuvve ſilbern* census an- *groſſchenn der eyn vnnd tzcvvengtzigk eynen* nuos. *riniſchen gulden machen*, vſs vnnd vff mynen Huſse, an der *egke zcu den fleiſchernen vff dem Nuenmargkte vor Halle kegin die fleiſchauvvir ſtraſſen* gelegen, vnd habe Inn die gegeben, vor *funffzehn gute rinſche ghulden*, die ſie mir zcu dangke, Inn Pretium *bereiten vbirgctzalten gholde* betzalet vnnd solutum. vorgnügit, die ich ouch furt von Inn entfangen vnnd In myner vnnd Myner erbin Nutz vnnd fromen gekart vnnd gwant habe. Die obingeſchriebin *funffzcehn Nuvve groſſchen tzinſses* gerede vnnd globe ich gnanter *peter* APES vnnd *Barbara* Myne *erliche* huſsfrouwe,vor mich vnnd alle myne erbin vnnd erbnehmen, den gnanten Herrn ERASSMEN *probſte vnnd Conuent zcum Nuenvvergke* Vnnd yren nach- terminus komen

ſoluendi cenſus.

komen, alle Iar, ierlich von vnnd vſs dem gedachten Mynen Huſse, vff ſanct *Mertinſs* tag, gutlich vnnd vnuortzoglich, zcu reichen vnnd zcu betzalenn, vnbekümmert allir gerichte gheiſtlich vnnd wertlich, vnnd ane allem Intrag behelff vnnd geuerde, vnnd ich habe ſie, ſulchir *funffzchen Nuvve groſchen Ierlichs tzinſses*, In eyne gerugliche Nützliche vnnd habende *gevvere* geſatzt, vnnd ſetze ſie auch dar Inn, In krafft dieſſes briues, vnnd die vorgnanten Herrn *probſt* Vnnd *Conuent* Haben mir, vor ſich vnnd Ir Nachkommen, die Macht zeugelaſsen, daſs ich myne erbin vnnd erbnemen, die obgerurten funfftzehn groſchen, welchs Iahrs wir wollen, widderkouffin mogen, vnnd wen ich myne erbin vnnd erbnemen, den widderkouff thun wollen, daſs ſollen vnnd wollen wir In, vff vnſsir lieben frouwen tag zcuvor vorkundigen, vnnd denn vff Sanct *Martins* tag negſtfolgende, ſollen vnnd wollen wir In, die obgeſchribenen funfftzehn Riniſche ghulden, Inn guten bereiten fulwichtigen gholde *hobt ſumme,* mit ſampt den alſsdann betagitten vnnd allenn zcuuor vorſeſſenen tzinſen, ab der noch etliche hinderſtellig vnnd vnbetzalet gebliebin werin, gutlichenn reichen geben vnnd betzalen, vnbekümmert allir gerichte gheiſtlich vnnd wertlich, vnnd ane behelff argeliſt vnnd geuerde, vnnd vvann ich addir Myne erbin

Euictio.

Pactum retrouenditionis. conditio adiecta de reſignanda uenditione,

bin addir erbnemen on die betzalunge alſso gethan haben, ſso ſollen ſie, Mir addir mynen erbin, ſulche funfftzehn groſchen tzinſses vvidder abetreten, vnnd düſſen Mynen brieff, ane Inhalt, vviddergeben. alle vnnd igliche vorgeſchribin punct ſtücke vnnd artikel duſſes briffes, Rede vnnd gelobe ich, gnanter *peter* APEL vor mich vnnd *Barbaren* Myn eeliche Huſsfrouvve, alle myne erbin vnnd erbnemehn, den gnanten Herrn ERASSMO *probſt* vnnd *Conuent zcum Nuenvvergke* vnnd yren Nachkomen, In guten truvven ſtete faſte vnnd vnvorbruchin zcu halden. Deſs zcu vvarafftigen Bekentniſſe, habe ich gnanter *peter* APEL vnnd *Barbara* MYNE eeliche Huſsfrouvve, die obgnanten myne *lehnherrn Nickel* KACTZSCH vnnd *peter* HILLIGMANN gebethin, daſs ſie duſſen Mynen vſſin brieff, mit des *Hoſpitales Ingeſigel*, mir zcu guthe vorſigelt habin, vvelchiſs ſigels alſso ich, vor mich Myne erben vnnd erbnemehn gebruche, zcu duſſem briffe, der gegeben iſt Am Montag Nach *Martini*, Im Iahre Noich criſti vnſsirs Herrn geburt, *Thuſent vierhundert* dem *ſechſs* vnnd *achtzigſten*; und vvir *Nickel* KACTZSCH vnnd *peter* HILLIGMAN, *vorſtehir des obgedachtin Hoſpitalis zcum Hilligen gheiſte vor dem Nuenmargkte vor Halle*, des obgedachtin Huſses *peter* APELS *rechte lehnherrn*, Bekennen auch vſſintlich, mit duſſem ſelbigen briffe, das ſulch kouff, vvie der

et reſtituendo præſenti libello.

Hoſpitalis Sigillum.

1486.

Dominorum directorum

in praecedentem uenditionem conſenſus. der als obin geſatzt, zcvvuſchen den *vvirdigenn* Herrn *probſt* vnnd *Conuent zcum Nuenvvergke* vnnd *peter* Apel vnnd *Barbaren* ſyne eeliche Huſsfrouvve, vff ſulch huſs begriſſin vnnd fultzogin, mit vnſsirn vviſſen vvillen vnnd fulbort geſchen iſt, Vnnd daſs vvir des zcu vvarem Bekentniſse vnnd orkunde, vmb fleiſſiger bethe vvillen, Deſs ſelbigenn *peter* Apels vnnd *Barbaren* ſyner eelichen Huſsfrouvven, vnnd In zcu guthe des *Hoſpitals* obgedacht vvaraffcig *Ingeſigel*, vnden an duſſen ſelbigen briff haben vviſſiglich gehangen, Der gegebin iſt Im Iahre vnnd tage obingeſchribin.

NVM. LXVIII.

Coenobii Lvterbergensis uenditio cenſus annui cum retrouenditionis pacto, facta coenobio *noui operis*. A. 1490.

Petrvs Praep. et conuentus coenobii Lvterbergensis. VVIr Petrvs *vonn gotiſs vnnd deſs Heiligenn ſtuls tzu Rhome Probſt*, Pancracivs Prior, Andreas *küſter*, Andreas *Schulmeyſter*, vnnd *dy ſampnuge gemeyne deſs kloſters Sent Peters deſs luterberges Im biſchtum zu meydburgk* gelegenn, *nechſt underthan der Heiligen Romiſchen kirchen*, Bekennen, In dyſsem vnſserm offin briue, vor

vor vnnſs vnnd vnnſer nachkummen, vor allin dy ohn ſehen hören adir leſsen, daſs wir mit guten willen wolbedachten muthe, mit rath vnnd volworth vnnſer aller, recht Vnnd Redelich, uff eynen vulſtendigen wyderkouff vorkaufft habin, vnnd vorkauffen, In Vnd mit krafft dyſses briues, dem *vvirdigenn* Herrn, *Ern* NICOLAO *Probſte tzum Nuvvenvvercke vnd ſeynem Capittel*, XV. reyniſche gulden, *gut am golde volſtendigk am gevvichte*, dor mit eyner denn andern betzalenn vnnd vorgnugen kan, vor ſulche XV. reyniſche gulden, hat vnſs der *vvirdige* Her *probſt tzum nuvvenvvercke* gegeben vnnd tzu gutenn dancke vvol betzalt, *drey Hundert Ryniſche guldenn*, dy wir in vnſer klöſter nutz Vnnd mercklichen frommen gewandt habinn Alzo gereden vnnd gelobin wir PETRVS *probſt*, PANGRACIVS *Prior* vnnd *gantz Capittel*, vor vnſs vnnd vnſer nachkomen, dem mergenanten *Probſt* Sulche XV. gulden gut amm golde, do eyner den andern mit betzalen kan, alle Iar Ierlich tzu reichenn vnnd tzu betzalenn, vnuortzoglich, vff vnſer liben *frauen tagk orir geburth*, ann allen Intragk Hinderliſt Hülfrede adir entſchuldigung, wy man dy erdencken möchte, an alles geuerde. Auch habin PETRVS *Probſt*, PANCRACIVS *Prior*, vnnd *gantz Capittel*, vor vnnſs vnnd vnnſir nachkomen, dy macht behalden, daſs wyr, dy obgenanten *XV. Ryni-*

cum retrouenditionis pacto uendunt, ERASMO Praep. et coenobio *noui operis*, cenſus annuos.

Pretium ſolutum.

Terminus ſoluendi cenſus.

Retrouenditionis pactum. *Ryniſche gulden zcynſse*, welch Iar wir wollen, *vvyderkauffen* mogen, *vor drey Hundert Reyniſche gulden*, doch alzo, daſs dem wirdigen Herrn NICOLAO *Probſt*, vnnd ſeynem *Capittel*, Eyn virteyl Iars vor Vnſser liben frauen tage orir geburth, mit vnſsirn ſchrifften vorkundigen, vnd denne vnnd nicht ehir, ſal der *vvirdige Her* Vnnd ſeyne *Capittel*, der tzynſse abetreten, vnnd Vnnſserm kloſter ſeynen briff wyder geben.

Cautio ratione huius inſtrumenti forte corrupti, denuo reſtituendi. Auch ab an dyſsem briue irn keyn *gebruch* adir *ſchelunge*, adir wer an getichte adir ſchrifften, tzu langk adir tzu kortz, irkandt würde, der Briff tzu lochirth adir begoſsen würde, adir daſs Ingeſigel tzu broche, ſollen vnnd wollen wir vorgnanten, eynen andirn brieff, In forme, wy diſser iſt, dem *vvirdigen* Herrn NICOLAO *Probſt*, vnnd ſeynem *Capittel*, widergeben. Daſs alle dyſse ſtücke vnnd punct, oben berurth, gantz ſtethe vnnd veſte, an alle argeliſt vnnd geuerde, geholden werden, haben wir PETRVS *Probſt*

Praepoſiturae et Capituli Sigilla. Vnſsir *Probiſteye Ingeſigel*, Vnnd wir PANCRACIVS *Prior*, ANDREAS *küſter*, ANDREAS *ſchulmeyſter* vnnd gantz *Capittel* vnſser *Capittels Ingeſigel*, an dyſsen brieff laſsen

1490. hengen, der gegeben iſt, nach criſti geburt, *thauſenth vier hundert* Vnd darnach yn dem *nüntzigeſten Iar*, An vnſser liben *frauen* Tage *orir geburth*.

NVM.

Digitized by Google

NVM. LXIX.

Ryssleri uenditio cenſus annui facta *coenobio noui operis*, cum retrouenditionis pacto. Anno 1490.

ICh *Iacoff* Ryssler, *Elizabeth* meyne Eliche Hauſsfrovve, Burger tzu Halle, Bekennen offinlich, mit dyſsem vnſserm offen briffe, vor vnſs vnd alle vnſser erben vnnd erbnemen, vnd thun kunt, allen dy on ſehen Horen ader leſsen, daſs wir eintrechtig, mit wiſſen willen vnd wolbedachten mute vnſser beyder, recht vnnd redlich, uff eynen rechten *vvyderkauff vorkaufft* haben, vnd vorkauffen auch, in krafft diſſes vnſsers briffes, Den *vvirdigen* vnd *Erhafftigen* Herrn Nicolao *probſt* vnnd gantzen *ſampnunge deſs kloſters tzum Nuenvvergke vor Halle* gelegen, vnd alle oren nachkomen, *fünff Reyniſche gulden an gutem golde vnd gevvicht volkomen*, do eyner den andern mit betzalen kan, an vnſsern *freyen eigen Huſse vnd Hofe, vor der Halle*, bey dem *klauſsthor* gelegen, vnnd vnſsern *freyen eigen kothe*, tzu dem *Eichhornchen* gnant, vnd an allen beſten Renthen tzynſsen nutzungen, von allen vnſsern gütern vnd erben, wo wir dy haben vnd gewynnen mogen, vnd haben an dy gegeben vor *Hundert gute vvol vvichtige Riniſche goltguldenn*, Die ſy vnſs, an *gereiten gol-*

Iac. Ryssler eiusque uxor,

cum retrouenditionis pacto, uendunt Nicolao Praep. et *coenobio noui operis*, V. fl. rh. cenſus annui.

pro C. fl. rh. aureis.

golde, vvol tzu dangke betzalt, dy vvir auch von an entphangen, vnd in vnſern frommen vnd nutzen gekart vnd gevvant haben. Die obgeſchriben *tzynſse*, *funfer Riniſchen gulden an golde*, reden vnd geloben vvir, vor vnſs vnſer erben vnnd erbnemen, den gnanten Heren NICOLAO *Probſte* vnd gantzen *ſampnunge zcum nuvvenvvergke*, vnd oren nachkomen, alle Iar Ierlich, von vnd vſs vnſern bnanten gütern, uff *michaelis*, vnuortzoglich tzu reichen vnd tzu betzalen, *Im Cloſter czum Nuvvenvvergke*, Vnbekummert allir gerichs geiſtlich adir vvertlich, an allen eintragk behelff vnd geuerde, vnd vvir haben ſo ſulch tzynſse In ein gerugliche nutzliche vnd habende *gevvere* geſetzt, vnd ſetzen ſy auch dar eyn, in krafft dyſses vnſers Brieffes, vnd dy vorgnanten Hern, *Er* NICOLAVS *probſt* vnd *ſampnunge*, haben vnſs, vor ſich vnd ire nachkomen, dy gunſt gethan, daſs vvir vnſer Erben adir erbnemen, Dye obgnanten tzynſse, vvelchſs Iarſs vvir vvollen, mügen *vvyderkouffen*, vmb ſulch *Hundert Riniſche vvol vvichtige gulden an golde*, vnd vven vvir den *vvyderkouff* thuen vvollen, Sollen vnd vvollen vvir an daſs, eyn viertheil Iarſs vor *michaelis*, tzuuorn Vorkundigen vnd zeu vviſſen thun, Vnd dan, vff dy neheſte tagezceit nach der vorkundigung neheſt volgende, Sollen vnd vvollen vvir an, dy vielgedachten czinſse, betaget mit allen an-

Terminus ſoluendi cenſus.

Euictio.

Pactum de retrouendendo, cum conditione adiecta de uenditione reſignanda,

andern, ab vvelche vorſeſſen vveren, mit den *Hundert gulden Ryniſch vvolvvichtigeſs goldeſs*, gütlichen reichen geben vnd betzalen, vnbekümmert aller gerichte geiſtlich adir vvertlich, vnd an allen Behelff argeliſt adir geuerde vnd vven vvir an dy betzalunge alſo bemolt gethan haben, ſso ſollen ſy vnſs ſulcher *czynſse fünff gulden* abetreten, vnd vnſs dyſsenn Brieff vvidergeben, an inhalt. al vnd igliche vorgeſchrieben ſtügke punđte vnd artikel dieſſes brieffes, Geloben vnd gereden vvyr, *Iacoff* Ryssler, *Elizabeth* meyne Eliche Hauſsfrouvve, obgnant, vor vnſs vnſser erben vnd erbnemen, den vilgnanten Herren *Er* Nicolao *probſt*, vnd *gantze ſampnunge deſs kloſters czum nouvvenvvergke*, vnd iren nachkomelinge, In guten getruvven vnd eren, feſte ſtete vnd vnuorbrochlich zcu holden. Deſs czu vvaren Bekentniſs, habe ich *Iacoff* Rissler vor mich, vnd *Elizabeth* meyne eheliche Huſsfrouvve, vnſser Erben vnd erbnemen, meyn *Ingeſigel*, an dyſsen brieff vviſſentlich laſſen hengen, Der gegeben iſt, nach criſti vnſsers Herrn geburth, *Tauſend vier hundert* darnach Im *Nünczigſten* Iare, uff dinſtag vor *michaelis*.

et inſtrumento hoc reddendo.

Venditoris ſigillum.

1490.

Digitized by Google

NVM. LXX.

WIRTI libellus eiusdem argumenti. A. 1493.

Iô. WIRT. *Iun,*

ICh *Hanſs* WIRT der *Iünger*, wonhafftigk zeu *glauch vor Halle*, Bekenne offentlich, mit dieſsim briue, vor mich vnnd all meyn Erbyn vnnd Erbnemen, daſs ich, mit wolbedachtin mute vnnd vvyllen, recht vnnd redlich, vff eynen vvolbeſtendigen wyderkauff vorkaufft hab, vorkauff auch, In krafft dyſses briues, denn *vvirdigen* vnnd *erhafftigenn* Herrn *Ernn* NICLAVSSN *probſte* vnnd *gantzir ſammelinge deſs kloſtirs czum Nuenvvergke vor Halle* gelegenn, *Reggeler orden*, meynen lieben *lehen Herren* vnnd oren nachkomelingen, *Drey Ryniſche gulden anngolde*, Ierlicher czinſse, an dreyen Huffen landeſs, uff *bilburſchir margk*, vnnd eyner Halbin Huffenn landiſs, uff *baſſendorffiſcher margk* gelegin, dy ich vonn dem gnantin *Probſt* vnnd *Capittel czum Nuenvvergke*, meyn lieben Herren, czu *czynſs lehen* habe, vnnd an allyn andirn meyn güttirn, bevveglich adir vnbeweglich, vnnd habe on dy gegebin, vor *ſechtzigk gute Ryniſche vvolvvichtige gulden*, dy ſy mir, an *gereytin golde*, wol czu dangke betzalt habin, dy ich auch von on entpfangen, vnnd yn meynen vnnd meyner Erbin vnnd Erbnemen, den gnantin Herrn *Probſt* vnd *gantzir ſumpnuge deſs kloſtirſs czum*

cum retrouenditionis pacto uendit NICOLAO *Praep.* et *coenobio noui operis* III. fl. rh. aureos cenſus annui,

pro LX. fl. rh.

czum Nuenvvergk, vnnd orin naehkomelingin, alle Iar Ierlich, Im *kloſtir zeum Nuenvvergk*, von vnnd auſs den gnanten ackern, vnnd allen meyn andirn gütirn, uff ſent *petir vnnd Paulſs tagk*, gütlich vnnd vnuortzoglich. czu reichen vnnd betzalen, vnbekümmerth allir gericht geyſtlich vnnd vvertlich, vnnd an allen Intragk behelff vnnd geuerde, vnd ich hab ſy ſulchir czynſs yn eyne geruglieche nutzliche vnnd habende *gevverhe* geſitzt, vnd ſetze ſy auch dar eyn, In krafft dyſses brieues, vnnd dy vorgnantin Herrn *Probſt* vnnd *ſampunge*, habin mir, vor ſich vnd yre nachkomlinge, dy macht gelaſsenn, daſs ich vnnd meyn Erbin vnnd Erbnemen, dy czynſse wydder mögin abkauffin, wen wir wollen, vnnd wenn ich meyn Erbin adir Erbnemen, denn wyderkouff thun wollen, daſs ſollin vnnd wollin wir on, eyn viertel Iars czuuorn vorkündigen, vnnd denn vff ſent *Petirſs vnnd Paulſs* tagk neſt volgende, ſollen vnnd wollin vvir an, dy obgeſchriben *Sechczigk Riniſche gulden Hauptſumme mit den czynſsen*, dann betagt vnnd allin andirn vorſeſsin czynſsen, ab der vvaſs Hinderſtelligk vnnd vnbetzalt blieben vveren, gütlich reichen geben vnnd betzalen. vnbekümmerth allir gericht geiſtlich vnnd vvertlich, vnnd an alle behelffe argeliſt vnnd geuerde, vnnd vvenn ich meyne Erbin adir Erbnemen, on dy beczalung

Terminus ſoluendi cenſus.

Euictio.

Pactum retrouenditionis, cum adiecta conditione intuitu uenditionis reſignandae,

olzo gethan habin, ſollin ſy mir, meynen Erbin addir Erbnemen, ſulchir czynſse *dreyir gulden angolde* vvyder abtretin, vnnd dyſsin briff an Inhalt vvydirgebin. Alle vnnd itzliche vorgeſchribenn ſtücke punckte vnnd artikel, geredevnnd globe ich, vorgnanter *Hanſs* WIRT der *Iungir*, vor mich meyn Erbin vnnd Erbnemen, denn obgnantin Herrn *Probſt* vnnd *gantzir ſampunge deſs Cloſtirſs czum Nuenvvergke*, vnnd oren nachkomlingen, In gûten trauen, ſtete vaſte vnnd vnuorbrochin zcu haldin, vnnd czu vvarem bekentniſs, allir vorgeſchriben punct vnnd artikel, hab ich vorgnantir *Hanſs* WIRT, vor mich meyn Erbin vnnd Erbnemen, meyn *Ingeſigel*, an dyſsen bryeff, vvyſſentlich thun hengen. Der gegebin iſt, noch criſti vnſers Herrn gebort, *Tuſent vier Hundert* vnnd dornach ym drey *unnutzigſtin* Iar, uff freytagk *vigilia Petri vnnd Pauli*.

et huius inſtrumenti reddendi.

Venditoris ſigillum.

1490.

NVM. LXXI.

Litera *Petri* KLITZMAR de tribus florenis *Walpurgis*. A. 1495.

Pet. KLITZMAR eiusque uxor,

VVIr *Peter* KLITZMAR vnd *margaretha* meyne eeliche Huſsfravv, vvonhafftig uff dem *Nuenmargkte vor Halle*, bekennen vffentlich, myt diſſem vnſerm brieff, Vor allen dy ohen ſehen adder horen

ren leſsenn, vor vnnſs alle Vnſser erben
vnnd erbnemen, daſs vvyr myt vvolbe-
dachtem muthe vnnd vvillen vnnd *vor*
betrachtunghe, recht vnd redelich vor-
kaufft haben, vnd vorkauffen auch, yn uendunt,
craffe diſſes briefes, dem *Achtbarn* vnd NICOLAO
vvirdigen Herrn, *Ern* NICLAVSSEN *probſte* *Praep.* et
vnd *gantzer Sampnunge deſs Cloſters czum* *coenobio*
Nuenvvergke vor Halle gelegen, *Regulerer* *noui operis*,
ordens Sant Auguſtins, Magdeburgs biſchtums,
vnd allen Iren nachkomelinge, *drey vol-* III. fl. rh.
gengighe reyniſche gulden, rechtes *Ierlichs* cenſus annui,
czinſses, an vnd vſs allen vnnd Iglichenn
vnſsern güthern, vnd zcuvvor an vnſserm
Hauſse vff dem Nuenmargkte, zcvvuſſchen
Brictius HESSELER vnd *Heinrich* LVERVVALDT
gelegenn, vnd an eyner *ſcherne* In den
fleiſchſchernen zcvvuſſchen *Broſius* OLSLE-
GER vnd *Briccius* HESSFLER gelegen, vnd
an vnſserm garthem czu *Seben* bey dem
anger gelegen, vnd an allen andern vn-
ſsern güthern, ſy ſyntd bevvegelich adder
vnbevvegelich, keynſs vſsgeſchloſsen,
vnd haben ohm dy gegheben, vor *Sechzcig* pro LX.
Riniſche gulden, dy ſie vnſs gantz genüg- fl. rh.
lich vnd vvol zcu dangke bezaleth vnd
vornugeth, vvyr auch von ohn entphan-
gen, vnd in vnſsir vnd vnſsirnn erbin vnd
erbnehmen nutz vnd fromen gekarth vnd
gevvanth habenn. Dye *drey* obinge-
ſchrebin *Riniſche gulden*, gerede vnd ge-
loube vvyr obgenanthen vorkoufferen,
vor vnſs vnſser erbin vnd erbnemen, den

Digitized by Google

gemelthen vnſsern kouffern, vnd allen Iren nachkommen, alle Iar Ierlich, Im *Cloſter zcum Nuenvvergke*, von vnd vſs den gnanten vnſserm Hauſse fleiſchſchernen vnd garthen, vnd allen andern vnſsern gütern, vff Sant *Walpurgis* tagk neſt uolgendt, nach dato diſſes brieffes, vnd alſso alle Iar darnach vff Sant *Walpurgen* tagk, gütlichen vnnd vnuorczüglichenn, zcu reichen vnd zcu bzcalen, vnbekümmerth aller gerichte geyſtlicher vnd wertlicher, vnd an allen Intragk behelffe vnd geuerde. Vnd wir haben ſey, ſollicher *drey Riniſchen gulden* rechteſs Ierliches czinſses, In eyne rugkliche nutczliche und habende *gevvere* geſatcz, vnd ſetczen ſey onch dar In, myt crafft diſſes brieffes, vnd ab wyr vorgnanten vorkouffer adder erbin vnd erbnemen, In beczalunge ſollicher Ierlicher czinſse vff dy tageczeith in maſsen alſs vor berordt iſt, ſumigk worden ſeyn, waſs dan dye genanthen vnſser kouffer vnd Ire nachkomen derſelbigenn czinſse, von vnſser ader vnſser erbin adder erbnemen nicht beczalunghe wegen ſchaden nemen wurden, koſt vnd czerunghe thethen adder thun moſten, ſollichen ſchadenn gereden vnd geloben wir oh, gantz an widderrede, myt Sampt der *uorrorthen* vorſeſsen czinſsen, widder czu gebin vnd zcu bezcalen, an allen Iren ſchaden. Vnd dye Vorgenanten heren, *Ern probſt* vnd *dye gantze Sammunge* des *clo-*

Terminus ſoluendi cenſus.

Inictio.

cloſters zcum Nuenvvergke vor Halle, haben vnſs, vor ſich vnd Ire nachkomelinge, dye macht geloiſſen, daſs wir vnſser erbin adder erbnemen dye czinſse *vvidder abkouffen* moghen, wen wyr wollen, vnd wen wyr vnſser erbin adder erbnemen, den widderkouff thun wollen, daſs ſollen vnd wollen wir ohn daſs, eyn vierteil Iars zcuuor, vorkundighen, vnd dan vff ſant *Walpurgen* tagk neheſt uolgende, ſsollen vnd wollen wir ohn, dye gemelthen *Sechzcigk Riniſche gulden Haubt ſumme myt den czinſsen*, dan betaghet vnd allen andern vorſeſsen czinſsen, ab der waſs hinderſtelligk weren vnd vnbezcaleth bleben, gütlichen reichen vnd bezcalen, vnbekümmerth aller gericht geyſtlichs vnd wertlichſs, vnd an alle behelff argeliſt vnd geuerde. Vnd wen wir vnſser erbin vnd erbnemen oh dye beczalunghe alſso gethan haben, ſsollen vnd wollen vnſs vnſsern Erbin vnd Erbnehemen, ſollicher *czinſse drey Riniſcher* gulden abetrethin, vnd diſſen Brieff an Inhalt widder gebin. Alle vnd Igliche vorgeſchrebin artickel *pungk* vnd ſtügke, gerede vnd gelobe wyr vorgnantin, *Petir* KLITZMAR vnd *Margareta* myne Huſsfraw, vor vnſs vnſser Erbin vnd Erbnehmen, den obgnanten Herrn *Probſte* vnd *gantzer Sampunghe deſs cloſterſs zcum Nuenvvergke*, vnd Iren nachkomen, In gantzen treuwen, ſtete feſthe vnd Vnuorbrochlichen zcu halden, zcu vrkundt vnd

Pactum de retrouendendo, addita conditione de uenditione reſignanda, et inſtrumento hoc reddendo.

Vnd warer erkentenìſs aller vnd Igklicher Vorgeſchrebener *puncktke* artikel vnd
Venditoris ſigillum. ſtugke, habe ich vorgnanter *Peter* KLITZMAR vor mich, *margareta* meyn Hauſsfraw, vnſser Erb vnd Erbnehmen, meyn *Ingeſsegil* an dyſsen Brieff vffentlichen thun hengen, Der gegeben iſt, nach criſt
1495. Vnſsirs Herrn gebortd, *thauſent vier Hunderth* darnach Im *fünff* vn *nuenczigſten* Iar der *mynner zcal*, vff freytagk Sant *Walpurgen* tagk.

NVM. LXXII.

Dominorum de DVMPLINGEN uenditio cenſus annui, facta *coenobio noui operis*, cum retrouenditionis pacto. Anno 1495.

Domini de DVMPLINGEN

VVIr *Hanſs* von DVMPLINGEN do ſelbeſt, *Hanſs* von DVMPLINGEN zcu *Svverſtede*, vnd *Hanſs* von DVMPLINGEN der *elder* zcu *Puſchavv* geſeſſen, bekennen, myt dyſſem vnſserm Brieffe, vor vnſs vnſser Erbin, Vnd Erbnehmen, Vor allen dy ohn ſehen Horen adder leſsen, daſs wyr alle eyntrechtlichen, myt wol bedachten muthe guthem wiſſen Vnd

uendunt, cum pacto de retrouendendo, NICOLAO

willen vnſser aller, Recht vnd redelich vorkoufft haben, vnd *vorkouffen* auch, In crafft diſſes brieffes, vff eynen rechten *vvidderkouff* den *vvirdighen* Herrn NICOLAO

LAO

LAO *Probſt*, FRIDERICO *Priori* vnd der *gantzen Sampnunge, zeum dem Nuenvvergke vor Halle, Regulers Ordenſs, Magdeburgs biſstumbs*, vnd allen Iren nachkomelingen, *fünff Riniſche gulden, an goldt volgennigk vnd vnuorſchlaghen, rechtes Ier czinſses*, an vnd vſs allen vnſsern vorgenanten güthern, wu wyr dy Itzundes haben, adder In zcukunfftighen zceythen gewinnenen mochchen, Eſs ſye an felde adder an dörffern, an wyengarthen, weyſse waſchſs, an Holtze, an fiſschs tichen, an zcollen, an geleyth, an zcinſsen, an molen, an Schefferey, adder wor wyr addir vnſser Erben adder Erbnemmen ſsy an haben, addir gewinnen worden, In welchim gericht ſsy gelegenn ſsinth, adder von welchem lehen Herrn zcu lehen ruren, vngeferlich, vor *Hundert gulden der gemelther riniſcher goldt vver*, dy vnſs von on gantz genuglich vnd wol beczaleth ſsyn. Saghen wir ſsy ſollicher bezalunghe gantz quidt ledigk vnd loſs, wy ouch dy fürder an vnſser, vnſser Erb vnd Erbnemmen nutz vnd frommen gekardt haben vnd gewanth, gereden vnd geloben wir, obgenanten vorkouffere, vor vnſs vnd allen vnſsen Erbin vnd Erbnemen, den gemelthen Herrn *Probſt* vnd *Conuent vnſsern vorkouffern* vnd Iren nachkomelingen, Solliche vorbenante *funff Riniſche gulden Ierliches zcinſses*, alle Iar Ierlich, vff zcvva thagezceith, alſs nemlich vff *Michaelis* dryt-

Praep. et coenobio noui operis.

V. fl. rh. aureos,

pro C. fl. rh.

Termini ſoluendi cenſus.

drythalben gulden vnd vff *Oſtern* darnach drithalben gulden, vnd dan alſſo forder, alle Iar vff dy genanthe zcvva thageczeyt, dy wylle kegenwerthiger *vviddirkouff vnabgekoufft* yſt, gütlich vnd reddelich zcu bezcalen, alles behelffs vnd Sachen vnuorhinderth, habin ouch dy ſelbitigen vnſser kouffere, In gerugliche vnd habende *ge-*

Euictio.

vver nutzunghe ſsolcher Ierlicher zcinſse geſatzcz, ſetczen ſsy ouch dar In kegenwertigk In crafft dyſſes brieffes, vnd ab wir obgnanter vorkouffer, adder vnſser Erbin adder Erbnemen, In beczalunghe ſolcher Ierlicher zcinſse, uff dy thageczeyt, Im maſsen vor berürth, ſumugk vvorden, waſs dan dye gnanthen vnſser kouffer addir Ire nachkomen deſs ſchaden nemmen worden, koſts adder czerunghe addir bothen lon thun müſthen adder tethin, ſsolchen ſchaden allen, gereden vnd geloben wir, vor vnſs vnſser erbin vnd Erbnemen, yn guthen truvvghen, on gantz an widdir rede, myt Sampt der vorſseſſen czinſsen, widder zcu geben vnd zcu bezcalen, an allen Iren Schaden.

Pactum de retrouendendo,

Auch haben wir vorkouffer vnſs hir Inne dy macht vnd friheyth behalden, daſs wir addir vnſser Erbin vnd Erbnehmen, dy obgenanten *fünff Riniſche gulden Ierliches zcinſses vor Hundirt gulden Riniſcher gold vvere*, widder abekouffen mogen, vvan vnſs daſs gefolligk addir ebin ſeyn vvorde, doch daſs vvyr, vnſsern obgnanten

ten vorkouffern addir Iren nachkommen, ſsolchen vvidderkoufft, eyn virtel jars vor der tagheczeit, aufffchriben vnd abekundighen ſsollen, vnd dan, als darnach vnſsern kouffern addir Iren nachkomen, ſolche *houbt Summe* vvy oben berurth, myth Sampt *vorſeſsen czinſsen* ab der *Ichts* hinderſtelligk, vnd bethagethen zcinſsen, Auch ſchaden, ab der vvelch dar uff gegangen vveren, zcu *Halle* yn orem *Cloſter zcum Nuenvvergke*, gutlich vnd genzcilich zcu bezcalen. Wenn vvir dan ſsollichen viddirkouff alſso gethan haben, ſsollen, dy vorgnanten vnſser kouffer addir Ire nachkomen, vnſs vnſsern erbin addir Erbnemen, dyſsen vnſsern brieff vvidder geben, vnd vvir ſsollen dan von ohn vnd ydermenlich dar vmb vngemanth vnd vnbethenigeth bliben, alle vvidderrede vnd geuerde gentzlich vſsgeſlochen. Daſs zcu vvarer orkunde, haben vvir alle *drey*, eyn itzlicher vor ſich ſseyn Erben vnd Erbnehmen, yn ſsunderheyt vnd *ſuckt* ouch ſsamplichen, ſsyn *Ingeſigel*, an dyſſen vnſsern brieff, vviſsentlichen thun hengen, Der gegeben iſt, nach Criſtus geborth vnſsers Herrn, *Thauſsent vier hunderth* darnach In dem *fünff vn nüenczìſtighen* Iar, uff Sonnabent nach *dorothee*.

addita conditione intuitu reſignandae uenditionis,

et inſtrumenti huius reddendi.

Venditorum ſigilla.

1495.

NVM.

NVM. LXXIII.

KONNIGSTALLIORVM uenditio cenſus annui, facta *M.* IHEORRIO, *Halberſtadienſi Canonico*, cum pacto de retrouendendo. Anno 1496.

Georg. et *Io.* KONNIGSTALLI

consenti- ente domino directo, *Marquardo* de NVENDORFF, cum retrouenditionis pacto uendunt, M. IHEORRIO *Canonico Halberſt.*

WIr *jorg* vnd *Hanſs* gebrudere dy KONNIGSTALL gnant, Bürgere zcu *Halle* bekennen offenbar, mit dyſsem vnſsern offen briue, vnd yn bſundern vor nemmklich, vor vnſs vnſser erbenn Vnd erbnhemen, daſs vvir mit *czeitlicher guter vorbetrachtung*, durch vnſsers ſsundern nutz vnd notdorfft vvillen, czukonfftigen vnſsern ſchaden do mit czu vvenden. Auch mit gunſt vvyſsenn vnnd vvillen deſs *geſtrengen* vnnd *Ernvheſtenn Ernn marquardeſs* von NVENDORFF, *Ritterſs* vnſserſs rechten *leben herren*, Recht vnd redlich, vff eynen rechten *vviderkauff vorkoufft* haben, vorkouffenn auch, In vnd mit krafft dyſses briues, demm *vvirdigenn* vnnd *vvolgelerthen* Herrn *der Sybenn freyen konſt in Magiſtro* IHEORRIO *vnſser liben frauen kirchen czu Halberſtadt Thumherren*, ſeynenn Erben vnd erbnemenn, auch allen denn, dy mit guten gelauben vvyſsen Vnnd vvillenn gnantenn magiſterſs, dyſsenn vnſsern brieff Innehaben, *Dritteħalbe guthe vnd volvvichtige Reyniſche guldenn*, der *czvvenn*

an

an golde vnd *eyn halber an müntze* ſeyn ſal, *Ierlicher czynſſe* ab vnnd vonn vnſernn *Erblehin kothe, In demm thale* Ernanthenn ſtadt H*alle*, bey dem Borne, dy *metherig* gnanth an vnd vff eynem alſs frey, vnd deſs *Erſamen Iacoff* DRAGKENSTETHENN kothe auch burgerſs dar ſelbiſt zevv andern orth rürende vnd theile gelegenn, Dy vvir am denn *ffunfczigk velvvightige Reyniſch gulden* gegeben, er dy vnſs an bereytenn golde vvol czu dangk beczalth vnnd vorgenügeth, vvir dy den auch alſso vonn om enthpfangen, vnnd in vnſern vnſer Erben vnd Erbnemen nutz vnd fromen gekarth vnd gevvanth haben, vvelche obgeſchriben Reyniſch gulden Ierlicher czynſs, gereden vnnd gelobenn vvir, gnanthem Ern *Magiſtro* IHEORRIO vnnd *thum herrn* ſeynen Erben vnd Erbnhemen, auch allenn denn Ihenigen, vvie berürth, Inhabern dyſses briueſs, alle Iar Ierlich, uff Sontag *trinitate*, In berurther ſtadt czu H*alle*, gütlich vnd vnuorczugklich ab, vnd vonn berurthen vnſernn *Erblehin kothe* czu gebenn vnd czu beczalenn, vnbekummerth aller gericht geiſtlichs vnd wertlichs, ane alle Inſage behelff vnd gevherde. Setzen ouch ſulcher czinſse an, vnd von obberürthen vnſerm *Erblehin kothe*, gedachten *magiſtrum* IHEORRIVM vnd *thum* Herr*n* ſeyne Erben vnnd Erbnhemen, auch, vvy obberurth, dyſses vnſsers briueſs Inhaber, vnd vilberurth

census annuos.

(metherig)

Pretium ſolutum.

Terminus ſoluendi cenſus.

 Erb-

Digitized by Google

Hypothecae conſtitutio. *Erblebin koth* zcu eynem rechten *vnderpffant*, der ſelbtigen In eyne geruglich nutzlich habende vnd vnuorbrochene *gevvhere*, In krafft dyſses briueſs, Idoch hath obgedachter *magiſter* IHEORRIVS vnnd *thumherr*, vor ſich ſeyne Erben vnd Erbnhemen, auch vilberurthen Inhebern dyſses briůeſs, vnſs vnſern Erben vnd Erbnhemen, dy macht willen vnnd fruntſchafft gegeben vnd gethan, daſs wir dye obgedachtin Reyniſch gulden czinſses, welcheſs Iarſs wir wollenn, *vvidderkouffen* Vnd ablegenn mogen, doch mit dem beſcheid, wenn wir ſolchenn *vvidderkouff* thun wollen, Szollen Vnd wollen wir ſsulchſs, eyn vierthell Iarſs, Vorgnanthem ſontag *Trinitatis*, om czu vor kunth thun, vnd dann vff obgedachten Sontag *Trinitatis*, nach der vorkundigung nechſt volgende, Szollenn vnd wollen wir om, dy obberurthen *fünffczigk Reyniſch gulden Hevvbth ſsumme mit den betagten vnd allen andern vorſeſſe[illegible]n czynſsenn*, ab der weſs Hynderſtelligk vnd vnbeczalth weren, In abgedachter Stadt *Halle* gütlich reichen vnnd beczalen, vnbekümmerth aller gericht geyſtlichſs vnd werthlichſs, ſsunder behelff argeliſt vnd geuerde, vnd wan wir om ſulche beczalung gethan haben, ſso ſsal er vnſs, ſolcher *ffunffczigk Reyniſch guldenn* czynſseſs, wydder abtreten, vnd dyſsen brieff an Inhalt vnd widder geben, vnd czu vnſern handen

Euictio.

Pactum de retrouendendo addita conditione de uenditione reſignanda,

et inſtrumento praeſenti reddendo.

den wyder kommen laſsen; alle vnd Igliche vorgeſchribene Stücke puncte vnd artikele dyſses briueſs, Redden vnd geloben wir, obgenanthe *Iorge* vnd *Hanſs* gebrüdere dy KONNINGKSTALLE gnanth, In ſampth vnnd yn bſundern vor vnſs vnſser Erben vnd Erbnhemen, dem vilberürthen *magiſtro* IHEORRIO vnd *thum Herren*, Seynen Erben vnd Erbnhemen, ouch by berurth Inhabern dyſſes briffes, In guten truwen, Stethe vheſte vnd vnuorbrochen czu halden. Deſs merer ſicherheith vnd bekenthniſs, haben vvir vil gnanthenn *Hanſs*, vnd *Iorge*, gebrudere dye KONNINGSTALLE gnanth, vnſsers vatirſs ſseligen vorſtorbenn *Thylen* ouch KONNINGSTALL genanth, dem goth genedigk vnd barmherczigk ſeyn vvol, gevvonlich *Ingeſigel* deſs vvir nvv Hyer Inne alſs vor vnſserſs gebrouchen, vor vnſs vnſser Erben vnd erbnhemen, an dyſsen brieff vviſſenthlich laſſen Hengen, Der geben iſt, In vil berurther Stadt *Halle*, Im *kloſter zcu dem Nuvvenvvergke* do ſelbeſt, auſserhalb der Mavvern gelegenn, Nach criſti vnſserſs Herrn geburth, *thauſenth vier Hunderth* Im *Sechſs vnd neunczigiſtenn* Iare ffreitagk noch *corporis criſti*.

Sigillum patris uenditorum.

1496.

NVM. LXXIV.

Henr. de BALTHEYM uenditio cenſus annui, facta *coenobio noui operis*, cum pacto de retrouendendo. Anno 1497.

Henr. de BALTHEYM. cum retrouenditionis pacto uendit, NICOLAO *Praep.* et *coenobio noui operis*, V. fl. rh. aureos cenſus annui

ICh *Heinrich* vonn BALTHEYM, Burger czu Halle, bekenne vffintlich, mit dyſsem offin briue, vor mich meyn erbin vnnd erbnemen, vnnd thu kunt, allin dy an horen ſehin ader leſsen, daſs ich mit wyſsenn vnnd wolbedachtin muthe, recht vnd redlich, vff eynen *vvydderkouff verkoufft* habe, vnnd vorkouffe ouch, in krafft dyſses offin briues, den *vvirdigen* vnnd *Erhafftigenn* Herrn, *Ern* NICOLAVS *Probſt* vnd *gantzenn ſampung deſs cloſters czum Nuenvvergke vor Halle* gelegenn, vnd allen oren Nachkomen, *funff volvvichtige Riniſche gulden an gold, Ierlicher czinſse*, an vnd auſs allen meynenn bereyteſten vnnd beſten gütern, renthen pechten vnnd nutzungen, In welchen ſteten ich dy hab, vnnd gewynnen möcht, vnnd nemlich an meynen Hauſs vnd Hoff, gelegenn an dem *alden margk kegen Sent michaelſs Capellen*, neben demm Hauſse *Hanſs* PALNERS nach dem *Radiſchen* Thor, vnd an beyden meynen weyn vnd obiſs gartin In dem dorff *Bellendorff* czwiſchen *Hall* vnde *Belborgk*, uff der *ſall* gelegenn, vnnd hab an

dy

dy gegebin, vor *Hundert gute vvolvvichtige Riniſche gulden*, dy ſy mir an *gereithem* golde wol czu dangk beczalt haben, dy ich auch von ohn wiſſentlich entpfangen, vnd in meynen meyner Erben vnnd Erbnemen nutz vnnd fromen gekart vnnd gewant hab. Dy ob beſchribin *fünff Riniſch gulden*, gered vnnd gelob ich, vor mich meyn erben vnnd Erbnemen, denn gnanten Herrn, *Ern* NICOLAVS *Probiſt* vnnd *gantzer ſampunge deſs cloſters zcum Nuenvvergk* vnd iren nachkomen, bey der *ypothecation* gedachten güternn, alle Iar Ierlichen, dy weyl dyſser wyderkouff ſtehit, vff *mitvvoche In Pfingſt feyertagenn*, gutlich vnnd vnuorczoglich czu reichen czu geben vnnd czu beczalen, Im *kloſter zcum Nuenvvergk*, vnbekümmert aller gerichte geiſtlich vnnd wertlich, vnnd an allen Intragk behelff vnnd geuerde, vnnd ich hab ſy ſulchir czynſs In eyn gerugklich vnnd habende *gevvhere* geſatzt, vnnd ſetze ſy dar eyn, In krafft diſses briueſs; vnnd dy vorgnanten Herrn, *Ern* NICOLAVS *probiſt* vnnd *gantze ſampunge deſs kloſterſs czum Nuenvvergk* haben mir, vor ſich vnnd ire nachkomen, dy macht gelaſſen vnnd gegeben, Ich mir vnnd meynen Erben auch ſulchs vorbehalde, daſs ich, meyn Erbenn vnnd Erbnemen, dy obgnanthen *fünff Riniſch guldenn jerlichſs czinſseſs*, welchis Iarſs ich meyn erbenn vnnd Erbnemen wil, wydderkouffenn mo-

pro C. fl. rh.

Hypothecae conſtitutio.

Terminus ſoluendi cenſus.

Euictio.

Pactum de retrouendendo.

addita conditione intuitu venditionis reſignandae,

mogenn, vnnd wenn ich den *vvydderkouff* thun wil, daſs ſal vnnd wil Ich, meyn erbin vnnd erbnemenn, on eyn vierteil Iarſs vor Pfingſten, zcu vor vorkundigen vnnd zcu wyſsen thun, vnnd den vff dy nehiſte tageczeit nach der vorkundigunge nehiſt volgende, ſoll vnnd vvyl ich adir meyn erbin vnnd erbnemen, dy obgeſchryben *Hundert Riniſch gulden* Haubt *ſumme mit den czinſsen*, alſs dann betaget vnnd allen andern vorſeſsenn czynſsen, ab der vveſs Hinderſtelligk vnnd vnbeczalt bliben vveren, gütlichen reichen gebenn vnnd beczalenn, vnbekümmert allir gericht geyſtlich vnnd vvertlich, an behelff argeliſt vnnd geuerde, vnnd vvenn ich meyn Erbin adir Erbnemen on dy beczalung alzo gethan habe, ſso ſollen ſy mir meynen Erbin vnnd Erbnemen, ſulchir *fünff Ryniſcher guldenn Ierlichſs zcinſses* vvydder abtreten, vnnd dyſsen brieff, an Inhalt, vvyder geben. Alle vnnd igliche vorgeſchribene ſtügke punckt vnnd artickel dyſses briueſs, rede vnnd gelobe ich, vorgnanther *Heinrich* vonn *Waltheym*, vor mich meyn Erben vnnd Erbnemen, den obgnantin *Herrn, Ern* NICOLAVS *Probſt* vnnd *gantzen Sampunge deſs kloſterſs zcum Nuenvvergk*, vnnd allen oren nachkomen, In guten truvven vnnd eren ſtete vnnd veſte vnnd vnuorbrochlich czu holden. deſs czu bekentniſs vnnd mehir ſicherheyt, hab ich, *Heinrich* vonn WALTHEYM, dyſsen

et inſtrumenti huius reddendi.

Venditoris Sigillum

dyſsen brieff, mit meyner eygen Hant geſchrebin, vnd meyn *Ingeſegil*, vor mich meyn Erbin vnnd Erbnemen, an dyſsen brieff laſſen hengenn, Der gegeben iſt, nach criſti vnſsers Herrn geburth, *thauſenth vier* Hundert darnach in dem *Syben* vnnd *neunczigiſtenn* Iarr, an dem *Freytag nach Exaudi*. 1497.

NVM. LXXV.

Iac. TRAGSTEDTI libellus eiusdem argumenti. A. 1496.

ICh *Iacoff* TRAGSTEDT, bürger zcu H*alle*, bekenne, in dyſſem meynem offen brieffe, vor mich meyn erbin vnnd erbnemhen, vnd thu kunth, allen dy an ſehen horen adir leſsenn, daſs ich mit guten willen vvolbedachten muth vnd *vorrath*, recht vnnd redelichen, vff eynen fulſtendigenn *vvydderkouffe*, *vorkoufft* hab, vnnd vorkauff, In vnnd mit krafft dyſses brieffes, den *vvyrdigen* vnnd *erhafftigenn* Herrn, E*rnn Nicolao* SYNTRAMM *probſt zcum Navvenvvercke*, *ſeynem capittel*, vnd allen Iren nachkomen, *achtin halbin gutin Riniſchen gulden*, Ierlicher czynſs, an vnnd auſs meynen bere/deſten gütern, vvo ich dy hab, adir noch gevvynnen mocht, vnd ſunderlich auſs Hauſs vnnd Hoff, daſs var czeyten *mattiſs* PEGAVVEN gevveſt iſt, vnd leyt yn der *merckelſtraſs*, an eyner

Iac. TRAGSTEDT

cum retro-uenditionis pacto uendit, *Nicolao* SYNTRAMM, *Praep.* et *coenobio noui operis*, cenſus annuos.

 ecken,

ecken, kegen *clauſs* Oelmannss Hoffe, czu den czeytin, nach dem alden margk, *vor ſulche achthalbin reyniſche gulden Ierlickes czynſs*, haben mir die *vvyrdigenn* vnnd *erhafftigenn* Herrn *Probſt* vnd *capitel* obgemelt, gegeben vnnd czu guthem dancke wolbeczalt, *andirthalb hündert Riniſche gulden*, volwichtigk vnd gut an dem golde, dy ich von on entpfangen, vnd yn meynen merglichen nutz vnd fromen gekart vnnd gewanth hab, darvmb gered vnnd gelobe ich *Iacoff* Tragstedt, vor mich meyne erbin vnd erbnemhen, denn obgnanten *probt* vnd *capittel czum Nuenvvergke*, vnd allin jren nachkomen, ſulche *achtehalbin Riniſchen gulden czynſseſs, alle Iarr Ierlichen*, bey meynen eren vnd guten trawen, vnbekümmerth aller gericht geiſtliche adir wertliche, czu reichene vnd czu beczalen, auff ſant *michaeliſs* tag, an allen eyntrag Hinderliſt hülffrede addir entſchuldigunge, wy man dy erdencken mochte, an alles geuerde, vnd ich, obgemelt vorkouffer, hab ſy ſulcher czynſse, yn eyne gerugkliche Nutzliche bruchende vnd habende *gevvere* geſatzt, Seze ſy auch dar eyn, mit kräfft dyſses brieffes; Auch hab ich *Iacoff* Tragstedt obgenanth, vor mich meyn erben vnd erbnemhen, dy macht behalden, daſs ich dy abgedachtin *achthalbin Riniſchen gulden Ierlichſs czynſses*, welchs Iarſs ich wil, wyderkauffen moge, vor *andirthalb hundirt Riniſch*

Pretium ſolutum.

Terminus ſoluendi cenſus.

Euictio.

Pactum de retrouendendo,

Digitized by Google

Riniſch gulden, Doch alſso, daſs ich den wyrdigen Herrn Nicolao *Probſt* ſeynem *capittel*, adir orenn nachkomen *czu dem Nuenvvergke*, ſulchen *vvydderkauff*, eyn vierteyl Iarſs vor der tageczeit, mit meynen ſchrifften adir münthlichen vorkundigen ſal, vnd denn vff dy vorgnanthe tageczeyt nehiſt volgende ſulche gnante ſumme geldeſs, mit den czynſsen dan vortaget, vnd all denn andirn, ſso or waſs Hynderſtellich bliben wer, noch alle orem willen, vorgenügenn wydergeben vnnd gentzlich beczalenn; Auch ab an dyſsen brieffe irkeyn *gebruch* adir *ſchelung* wurde, eſs were an getichte adir ſchriffte, czu langk adir czu korcze, der brieff czu lochert adir begoſsen würde, dy Ingeſigel czu brochen, ſo ſol vnnd wil ich vorgnanth *Iacoff* Tragstedt, eynen andern brieff, yn form vnd lauth wy dyſser iſt, den wyrdigen Herrn *Probſt capittel* vnnd oren nachkomen wyder geben. Daſs alle dyſse ſtucke punckte vnd artickel obenberürth, gancz ſteth vnd veſte, vnuorbrochlich, an alle argeliſt vnd geuerde, gehalden ſollen werden, hab ich, czu mehr ſicherheit vnd bekenthniſs, vor mich meyn erben vnd erbnemhen, meyn *Ingeſigel*, wyſſenthlichen, vnden an dyſsen brieff thvn hengen, Der gegeben iſt, nach criſti vnſserſs Herrn geburth, *vierczehen Hundert* Iar darnach yn dem *ſechſs*

de uendi-tione re-ſignanda,

et de libello forte corrupto renouando,

Venditoris ſigillum.

1496.

vnde *nevvnczigiſtin* Iare, vff ſenth *michaeliſs tagk.*

NVM. LXXVI.

Henr. de WALTHEYM libellus eiusdem tenoris. A. 1497.

Henr. de WALTHEYM

ICh *Heynrich* von WALTHEYM, Burger czu Halle, bekenne mit dyſsem offen briue, vor mich meyn erben vnd erbnemhen, vnd thu kunt, allen dy on ſehn horen adir leſsenn, daſs ich mit wyſſen vnd *volbedachten* muthe, recht vnd redlich, vff eynen *vvydderkouff vorkoufft* habe, vnd vorkeuffe auch, yn krafft dyſses offen brieues, denn *vvyrdigenn* vnd *erhafftigenn* Herrn, Herrn NICOLAVS *Probſt* vnd *gantzen ſampunge, deſs cloſterſs czum Nuenvvergke vor Halle* gelegenn, vnnd alle oren nachkomen, *Drittehalben Riniſchen gulden, Ierlicher czynſse,* an vnd auſs allenn meynen bereytiſten vnnd beſten gütern, renthenn pechten vnd nuczungen, In welchen ſteten ich dy habe vnd gewynnen mocht, vnd nemlich an meynem Hauſs vnd Hoffe, gelegenn am *alden marckte, kegen ſent michelſs capellen,* neben dem Hauſse *Hanſs* POLNERSS nach dem *Radiſchen thor,* vnd an beyden meyn weyn vnd abeſs garten, In dem dorff *Bevvendorff* czwiſchen *Halle* vnd *Belburgk,* vff der ſale gelegenn, vnd hab an dy gegeben, vor *funffczigk Reyniſche*

cum retro. uenditionis pacto, uendit NICOLAO *Praep.* et *coenobio noui operis* cenſus annuos.

Pretium ſolutum

ſche gulden, dy ſy mir, an bereyter *vnuorfelſt gener* guter muncze, wol czu dangke beczalt habenn, Dy ich auch von on wyſſentlich entpfangenn, vnnd In meynen meyner erbenn vnnd erbnemenn, nucz vnd fromen gekart vnd gewanth habe, dye obgeſchribenn *Dritte halben Riniſchen gulden*, gerede vnd gelobe ich, vor mich meyn erbenn vnd erbnemen, den gnanten Herrn, Herrn NICOLAWS *probſt vnd gantzer ſampnunge deſs cloſterſs zcum Navvenvvergke*, vnd iren nachkomen, bey der *Hypotecation* gedachter güter, alle Iar Ierlichen, dy weyle dyſser wyderkauff ſtehit, vff *allir Heiligen tagk*, gütlich vnd unvorczuglich, zcu reichen zcu geben vnd czu beczalenn, Im *cloſter zcum Navvenvvercke*, vnbekümmert allir gerichte geiſtlich vnd Wertlich, vnd an allen eyntragk behelff vnd geferde, vnd ich habe ſy ſulchir zcynſse yn eyn geruglich vnd habende *gevvere* geſaczt, vnd ſecze ſy dar eyn, In krafft dyſses brieffes; vnd dy vorgnantin Herrn, Ern NICOLAVS *Probſt* vnd *gantze ſampunge deſs cloſsterſs zcum Navvenvvergke*, haben mir, vor ſich vnd ire nachkommen, dy macht gelaſsen vnd gegebenn, ich mir meyn erbenn ſolchs auch vorbehalden, daſs ich meyn erben vnd erbnemhen, dye obgnantin *driettehalben Reiniſchen gulden Ierlichſs czynſses*, welchs Iars ich meyn erben adir erbnemhen wil, wyderkauffen mogen, vnd wan

Hypothecae conſtitutio.

Terminus ſoluendi cenſus.

Euictio.

Pactum retrouenditionis, adiecta conditione

de uendi- tione re- ſignanda wan ich den wydderkouff thun wil, daſs ſal vnd wyl ich, meyn erben vnd erbnemhen, an eyn vertel Iars vor der czynſs tagczeit, nach der vorkundigunge, ſal vnd wil ich myne erben vnd erbnemen, dye obgeſchriben *ffunffczig Reyniſche gulden Haupt ſumme myt den czynſsen*, alſs dann betagĕt vnd allen andern vorſeſsen czynſsen, ab der weſs hynderſtelligk vnd vnbeczalt bleben weren, gütlich reichen geben vnd beczalen, vnbekümmerth allir gerichte geiſtlich vnd wertlich, an behelff argeliſt vnd geuerde, vnd wan ich meyn erben adir erbnemen, an dy beczalung alzo gethan habe, ſso ſollen ſy mir vnd den meynen, vorberürt ſulcher drittehalber Reyniſcher gulden, wyder aptreten, vnd dyſsenn brieff, ane eynhalt, wyder geben.

et redden- do prae- ſenti li- bello. Alle vorgeſchriben ſtucke vnd artickel dyſses brieffes, rede vnd gelobe ich, vorgnanter *Heynrich* von WALTHEYM, vor mich meyn erben vnd erbnemhen, den obgeſchrieben Herrn vnd orenn nachkomen, In guten trawen vnd eren, vnuorbrochlich czu haldenn. Deſs zeu bekentnyſs, habe ich dyſsen brieff ſelbeſt

Venditoris ſigillum. geſchreben, auch meyn *Ingeſigil*, vor mich vnd dy meynen vilgnant, laſsenn Hengenn, Der gegeben iſt, nach criſti vnſsers

1497. Herrn geburt, *thauſent vier hundert* darnach Im *Syben* vnde *neunezigiſten* Iar, vff dinſtag *aller Heyligenn abent*.

NVM.

NVM. LXXVII.

ZCOLNERORVM libellus eiusdem argumenti. A. 1487.

WYr *Peter Hanſs* vnnd *Iacoff* gebruder die zcuuor gnant, Burgher zu Halle, Bekennen vffintlich vor Idermenniglich, mit dieſem vnnſerm offen briue, vor vnſs alle vnſir erben vnd erbnemen, Daſs wir In ſampt, Mit guten wolbedachten Muthe wiſſenn vnnd Rathe vnnſer aller, vff eynen rechten vulſtendigenn *vvidderkouff* eyntrechtiglich recht vnnd redelichen *vorkoufft* haben, vnnd vorkouffen, In krafft dyſſzes briues, Den *vvirdigen* vnnd *geiſtlichen* Herrn ERASSMO, *probſt* vnd *gantzen Conuent vnnd ſampnunge des Cloſters zcum Nuenvvergke vor Halle* gelegenn, *Regulirer Ordens ſancti Auguſtini*, vnnd allen yren nachkomen, *Sechſs gute vnuorſlagene volvvichtige Reinſche gulden an gholde Ierlicher zinſe*, an vnnd vff vnſsern Wonhuſe, In der Stat *Halle*, In der *prunenſtraſsen kegin ſent pavvels Capelle obir gelegenn*, vnnd vſs allen vnnd iglichen vnſsern bereitheſten gütern zcinſen Renthen pechten vnnd Inkomenden Nutzungen, wie wir die haben vnnd gewinnen mogen, vnnd haben die den gnanten Herrn *probſte* vnnd *ſampnunge*, vnd yren nachkomen *vor ffünff vnnd zcvvenczigk vnnd Hundert*, *vnuorſlagene volvvichtige*

Fratres ZCOLNERI

uendunt ERASMO Praep. et coenobio noui operis VI. fl. rh. aureos cenſus annui.

pro CXXV. fl. rh.

Rini-

ſolutis. *Riniſche gulden* gegeben, Die ſelbien gulden ſie dannen vnſs, an bereithen guten golde, wol zcu dancke bezcalt, vnnd wir die von yn vbirantwurt entpfangenn, vnnd In vnſser vnnd vnſer erben Nutz vnnd fromen gekart vnnd gewant haben. Sulche obgeſchribene *ſechs Riniſche guldenn Ierlicher zinſse*, gereden vnnd gelobẽn wir gnanten, *Peter* *Hanſs* vnnd *Iacoff* die ZCOLNER gnant, vorkouffer, vor vnnſs vnnd vnnſer erben vnnd erbnemen, Den gnanten Herrn *probſt* vnnd *ſampnunge deſs cloſters zcum Nuvvenvvergk*, vnnd yren Nachkomen, alle Iar Ierlich, an guten

Terminus ſolnendi cenſus. golde, *vff vvinachten*, Nu, zu winachten Nehiſt, Nach dato diſſes briueſs, an zu heben, *Im Cloſter zcum Nuenvvergke*, vſs allen vnſserm bereithſten gütern, wie obin irzalt, gütlich vnnd vnuorzcoglich zcu reichen zcu geben vnnd zcu bezalenn, vnbekummert aller gerichte geiſtlich vnnd wertlich, vnnd an allen Intragk behelff vnnd geuerde; vnnd wir haben die gnanten Herrn, vnſser kauffer, vnnd yre nachkommen, ſulcher Ierlicher zcinſse, In eyne Habende gerugliche vnnd nütz-

Euictio. liche *gevvhere* vnnd Beſitzung geſatzt, Setzen ſie dar Inn, In crafft diſſes briues, Deſs haben die obgnanten Herrn *probſt vnnd ſampnunge*, vnnſser keuffer, vnns, vor ſich vnnd yre nachkomen die gunſt gethan vnnd macht gelaſſenn, Daſs wir vnnſser erben vnnd erbnemen macht ſollen

Digitized by Google

ſollen haben Daſs wir die obgnanten *ſechſsch Rinſche gulden Ierlicher zinſse*, welchs Iars wir wollen, *vviedderkouffen* mogen, vnnd wir vnnſer erben addir erbnemen ſulchen *vvidderkouff* thuen wollen, Daſs ſollen vnnd wollen wir, eyn virteil Iahriſs zceitlich zeuuor, vor Winachten, In vorkundigen, vnnd zcu wiſſen thun, vnnd dann vff die ſelbin Nehiſt winachten, nach der vorkundigung, In die abgeſatzten *funff vnnd zcvvenczig vnnd Hundert gulden* entpfangen *Haubt ſummen*, mit den *zcinſsen*, Dann betagt, ſampt auch allen vnnd andern vorteiſen zcinſsen, ſo der Noch erzliche Hinderſtelligk vnnd vnbeczalt gebliben weren, In guten vff vnuorſlagenen gulden, gütlich reichen widdergeben vnnd vnbekümmerth beczalen, aller gerichte geiſtlich vnnd wertlich, vnnd ane allen behelff liſt vnnd geuerde, vnnd wann wir In die beczalung alſso ful vnnd alle gethaen, Sollen ſie vnns, ſulcher *ſechs gulden Reinſch, Ierlicher zcinſs*, widder abetreten, vnnd diſſenn brieff, ane Inhalt widdergeben. Alle vnnd igliche vorgeſchriebene ſtücke punckte vnnd artikel Dieſes briues, gereden vnnd geloben wir vorgnanten *Peter Hanſs* vnnd *Iacoff* die ZCOLNER gebruder, Vorkouffer, vor vnſs, alle vnnſer erbin vnnd erbnemen. Den obgnanten Herrn *probſt* vnnd *Conuent des Closters zcum Nuenvvergke* vnnd allen yren

Pactum de retrouendendo, cum conditione adiecta

de uenditione reſignanda,

et reſtituendo praeſenti libello.

Digitized by Google

yren nachkomen In guten truwen, eren, vnnd geloben Stete veheſt ewig vnnd Vnuorbruchlich zu halten, ane allen Intragk vnnd geuerde. Deſs zu warer Bekentniſse vnnd mehir ſichirheit habe Ich *peter* Zcolner, vor mich meyne erben vnnd
Sigillum. erbnemen, Myn *Ingeſigel*, vnden an diſſen breff offentlich gehangen, Deſs wir genanten *Hannſs* vnnd *Iacoff* Zcolner, vor vnſs vnſser erben vnnd erbnemen, mit gebruchen, In diſsem briue, Der gegeben iſt, Nach criſti vnnſers Herrn geburt,
1487. *Tuſent vier Hundert* darnach Im *Sebin* vnnd *achczigſten* Iar, dem Montage Nach *circumciſ. Domini.*

NVM. LXXVIII.

Coenobii noui operis litterae mortificatoriae et reuerſales intuitu uenditionis cuiusdam inter Zcolneros et Kollervm initae. A. 1487.

Erasmvs *Praep.* et *coenobium noui operis* teſtantur initam cum Zcolneris conuentionem, de debitis

Wyr Erassmvs *Probſt*, Andreas *prior*, vnnd *gantze ſampnunge zcum Nuenvvergke vor Halle*, Bekennen vffintlich vnnd thun kunt, met diſſem brieue, vor Idermennigl. Daſs ſich die Erſamen *peter Hannſs* vnnd *Iacoff* Bruder die Zcolner gnant, Burger zcu *Halle*, mit vnns vnnd wir mit yn gütlich vortragen vnnd vor eyni-

eyniget Haben, vnns erliche ſchult vnnd Ierliche zinſse, von *eyner pfannen Im dutzſchen Bornen vſslaufft*, Die ſie *Simon* KOELLER, vnſerm mit Bruder, vor *funff* vnnd *Nunczig Riniſche gulden*, vff eynen rechten *vvidderkouff*, vnnd ym des Dar vber yren vorſigelten Briff gegebin Haben, wilchen Briff *Eliſabet* Die MASCHWITZINNE, itzt des gedachten *Symon* KOLLERS eheweib zu ſich gebracht hat, vnnd wir widderumb der gedachten frouwen ſolche Briue, ander auch mehir vnnd barſchafft, mit *rechtlichen orteln vnnd ſentencien*, vor vnnſern gnedigen Herrn von *Magdeburg* vnnd *Halberſtadt* abgewunnen Haben, Daſs ſie pflichtigk iſt, von rechte Die vnns vnnd vnnſerm Cloſter zeu obirreichen vnnd yn zu antewortene, So Im die gnante frawe mit den genanten Briffen iſt flüchtig vnnd abetrennigk geworden, Synt wir allenthalb eyns gewurden, Daſs vnns vnnd vnnſerm Cloſter *peter Hanſs* vnnd *Iacoff* die CZOLNER eyne Nuwe vorſchribunge thun ſollen obir die *funff* vnnd *nutzigk Riniſche gulden*, vnnd ouch ſuſt obir *Driſſigk rinſche gulden* rechter ſchulde, So han wir yn Die gunſt vnnd willen irczeigt, Daſs ſie vnns, vff eynen rechten *vviddekouff, vor die vſslaufſte eyner pfannen Dutczſch* vur *funff* vnnd *Nunczig gulden* erſt gekoufft, Hinfürder *Ierlich funff Riniſche gulden* vorſchrieben vnnd geben ſollen, vnnd vor die andern *Driſſigk gulden Rinſche gulden Ierlich eynen gulden* czinſses

quibusdam & cenſibus annuis, *Kollero* uenditis; Quae uenditio, cuius libellum cum detineat uxor *Kolleri*,

praeſentibus litteris renouatur,

Digitized by Google

vnnd ſeynt alſo *zcu Houffe ſechs Rinſche gulden vor funff vnnd Nunczigk vnnd Driſſigk Rinſche guldene*, vnnd ſo ſol der erſte Brieff, den die frauwe vnder ſich Heldet, vor nichtiget ſeyn, vnd ob die gnante frauwe, Durch ſich adder durch ander, die gedachten *Peter Hanſs* vnnd *Iacoff* die CZOLNER vnnd yre erben, vmb die obgerürten *vſslauffte eyner pfannen* czinſses addir *H*oubtſumme, wurde mit gerichte geiſtlich addir wertlich anlangen, *S*o gereden vnnd geloben wir *probiſt* vnnd *ſampnunge* obgemelde, vor vnns vnnd vnnſer Nachkomen, ſyn deſs genczlich, wie recht iſt, zcu vortretene, wurde wir vnns auch befleiſſigen, Daſs wir den offtgemelten *peter Hannſs* vnnd *Iacoff* ZEOLNERN, yren vorſigelten Brief, den ſy *Symon* KOLLERN *obir die funff vnnd Nunczig gulden* gegeben *H*aben, von der frouwen Brengen, vnnd denſelbigen yn widderſchicken, So ſollen ſie als dann, vns addir vnſern Nachkomen, Dieſſen *B*riff addir *Reuerſal* vviddergeben, ane Intragk vnnd *H*indernisſe, Daſs alle vnnd igliche ſtucke Punckte vnnd Artickele diſſes Briuis, ſtete vnnd faſte ſollen gehalden vverden, Haben vvir ERASSMVSS *probiſt*, zcu Orkunde, vnnſer *Ingeſigel* an dyſſen Brieff thun hanghen, vnnd vvir ANDREAS *prior* vnnd *ſampunge* abgeſchriben, *B*ekennen, daſs ſollichs alles, vvie geſchrieben ſtehet, mit vnſserm vviſſen vnnd *fulbort* geſchehen iſt, vnnd haben darvmb ouch vnſsers *Convents Ingeſigel* Hir vnder thun henghen an diſſzen Brieff; Der gegeben iſt, Nach criſti vnnſers Herrn geburt, *vierczehen Hundert* Darnach in dem *Sebin* vnnd *Achtczigſten* Iare, Am mittvvochen nach *Circumciſionis domini.*

priorque libellus aboletur.

Euictio promiſſa *zcolneris* a *coenobio.*

Praepoſiti ſigillum.

& conuentus Sigilla.

1487.

FINIS.

INDEX

INDEX RERVM, NOMINVM
FAMILIARVMQVE
IN TOMIS IX & X.

In ultimo numerus omiſſus.

A *Abuſe* caſtrum Daniæ IX. 166
Aalborrig caſtrum in Dania IX. 148
Aaronis virga 496
Abbanthrop villa IX. 498
Abel dux factus 29
Abel rex Dan. 30. 80
ejus interitus 167
Aböen caſtrum 187
Abſolon Epiſc. Roſchild. 26
Anderſſön obit 36
Lundenſis archiepiſc. obit 27
Academia amoris Vratislaviæ oritur 328
Haffnienſis fundata IX. 45
de *Acetio* (Acetius) 520
Acckenborgh caſtrum IX. 210
Accuſator publicus in feriis 29
de *Aceto* (Alfonſus) 529
(Bartholom.) 533
(Guarinus) 515
(Guilelmus) 516
(Iacobus) 518
(Nicol.) 525
(Petr.) 521
(Robertus) 514. 516
Achalm caſtrum 409
Acheruſa 511
Acht.
Reichs- oder Königs-Bann 241
Acibulphus Princ. Carinth. 552
Ackendorff 283
Adamus Bremenſis IX. 596
Adami preces conſtituunt peccatum originale p. 2
ſtatus in Paradiſo deſcribitur IX. 329
M. Adami hiſtor. eccleſiaſt. IX. 605
Adelred R. Angliae IX. 18
de *Adelevеſſen* (Winherus) 56
(Wernherus) 31
Adelungerhut 413
Adenſtede pagum 652
Adminiſtri principum ad Reſidentiam non admittantur in Capit. Einbec. 119
Adolph Dux Holſatiæ IX. 43
Adophus Comes Holſatiæ IX. 29
captus 27
Adolphus Holſat. inveſtituram de Sleſuig impetrat IX. 133
Adonis ſtatua 479
de non *adpellando* priuilegii, qui ſenſus 24
Adriani thermæ 497
cineres 466
columnæ ſepulchri ib.
moles ibid.
pons 467
de *Aduocatia* redimenda libertatem Eccleſ. Caldenbrunnenſis acquirit 148
Aduocatia Quedlenburgenſi 38
h. e. Vogtey 10
gentilitia 680
Stendalienſis idem quod tractus Stendal. IX. 523

 Solt-

Soltwedel IX. 523
iudicii capitalis IX. 584
Hamelenſis, quomodo ad Eberſteinios peruenerit X. 10. 11
precaria bis auf Wiederruf 15. 141
Campidunenſis abbatiæ ab Imperatore Montfortiis comitibus collata 26
Aduocatiæ commoda 150
ius & poteſtas ad diſpoſitionem imperialem ſpectat 151
libertas per modum priuilegii ciuitati Rugenwaldae conceditur IX. 584
Aduocatus Agnetis duciſſæ Brunſuic. IX. 522
prouincialis Nobilis de Iſemburg 163
prouinciae in Reutlingen 18
de monte Wedekindus 21
de Saltzwedele IX. 543
Hallandiae IX. 192
eccleſiae Halberſtadenſis IX. 540
eccleſ. Cremmenſis Gallus. IX. 506
de Scudiz IX. 668
eccleſiae Inſulae St. Mariae eſt comes de Werthbeke IX. 498
Ratisponenſis (Otto) 159
num *Aduocato* an proprietario iurandum X. 20
Ædes Alexandri 497
Antonii 480
Arterii 489
Buphalorum 501
Cardinalis Chalonis 487
Vallenſis 488
Corneliorum 499
Epiſcopi vallenſis 488
Ferratini 487
Gabrielis Volati 480
Gentilis Delphini 490
Julii Caeſaris 475. 492
Lyſiae 488
Mapheorum 497
Neronis 498
Norciarum 479
Ovidii 482
Ruſtiorum 489
Strozzae 467
vid. plura ſub voce *palatium*.
Ægidii de Roya annales belgici IX. 642
Ælnothi vita S. Canuti IX. 644
Æmilia regina Dan. IX. 18
Æmilius (Paulus) de rebus Francorum IX. 642
Æmilii (Pauli) balnea 502
de *Ærario* in Pomerania IX. 469
quibus oneribus deſtinatum IX. 473
qua ratione arca occludatur IX. 471
eius ordinarius locus IX. 473
Ærarium Romanum 492
Æs alienum ſine ordin. conſenſu Princeps Pom. contrahere non poteſt IX. 468
Æſculapii templum 472
hiſtoria de eo ibid.

Digitized by Google

Agnes Imperatricis litteræ ad Benzonem IX. 272
Agken 285
Agnetis marchioniſſae Brandenburgicae indulgentiae facta civitati Rathenovv ut poſtmortem adhaereant eidem Principi quem agnoſcunt Brandenburgum & Naven civitates IX. 520
Agnetis duciſſae Brunſuicenſis donatio facta contubernio leproſorum IX. 521
Agnetis duciſſae Brandenburgicae confirmatio omnium priuilegiorum facta Stendaliae IX. 516
S. Agnetis porta 500
Agonale forum 497
de *Aichen* Baro 379
Aimonii hiſtoriae Francorum IX. 630
Ala civitas Wurtenberg. p.26.
Alaburgh IX. 36
Alba differt. ab Albano IX. 17
Albenſis Epiſc. Benzo IX. 16
Alberti M, Petr. IX. 46
Albertus comes miles factus eſt IX. 27
Albertus Pomeranorum Epiſcopus IX. 657
Albertus Mechlenburgenſis R. S. IX. 172
Albertus R. S. IX. 114. IX. 43
bellum Danis in dixit ib.
eius cauſae IX. 115
victus & cum filio captus ibid.
in cuſtodia VII. annorum deſtinetur, ibid.
fruſtra liberationem tentat. ibid.
e cuſtodia gravibus conditionibus liberatur IX. 116
Albertus Stadenſis IX. 592
multa commiſit plagia literaria IX. 605
Albertus filius ducis Magnopolenſis in R. Suec. electus IX. 88
in Aglia regnat. IX. 14
Alberspach 415
Albericus Princeps Carinth. X. 561
Albini (Petri) comment. de rebus Carinthiacis 542. 46
Aldobrandinus Cardinalis 304
de *Alesleve* (Gumpertus) IX. 543
(Heinricus) IX 543
(Riehardus) IX. ibid.
Alexandrinus circus 497
eius aedes & thermae ibid.
Alexander pontifex 466
Alexii templum 475
Alff Erlingsſön IX. 37
Algothi (Benedictus) Hallandiae dux IX. 88
de *Alitendorff* (Heinricus) 159
Alingen 424
Almethrop caſtrum IX. 33
Almörnſtorp Sueciae civitas IX. 176
Alſatia principatus Auſtriae IX. 36. 687
Alſatiae inferioris Landgrauiatus & Landvogtia Lichtenbergenſi Dynaſtiae confertur 223
Alſſendorff villa 259. 268

Digitized by Google

Alsleben pagum 281
de *Alten* (Everhardus) 66
de *Alten* (Wernerus) 66
Altenburg. 171
Altbamerus 545
de *Althuſen* (Erenfridus) 147
Althuſii chron. reg. Dan. IX. 603
Altingen 415. 422
Altranſted Sueciae R. in Saxonia ſtatiua IX. 33
Altranſtede villa venditur eccleſiae cellenſi a Comite in Sommerſenburg IX. 666
Altſtede 47
Altvredigen pagum 283
Alurii Glaciographia 384
Alvenlebiorum collatio hereditarii feudi pagi Schmoelne facta nouae ciuitati Brandenburg IX. 565
de *Alvensleben* (Alb.) IX. 524
(Buſſo) IX. 511
de *Aluvensleben* (Fridericus) IX. 519
de *Alvensloven* (Fridericus) 35
de *Alvensleben* (Gebhard) IX. 566
de *Alvensloven* (Gebhard) 35
de *Alvensleben* (Heinigko) IX. 565
de *Alvesleve* (Richardus) IX. 540
Alverus pirata nobilis Norvagus IX. 34. 179
de *Alvensleben* (Heinricus & Fridericus) IX. 510
Aluelde 652
Aluredi leges eccleſiaſticae IX. 594
Alzendorff 283
de *Atzſtede* (Albertus) 150
inſula *Amaebe* comburitur IX. 35
Ambachtmann IX. 528
Ambaxiatores IX. 708
Ambringenſis Princeps (Johann Caſp.) 353
Ambroſius 473
de *Amforde* (Theodoricus de Wernherus) IX. 543
Ammesleben 281
Ammianus Marcellinus 543
di *Amica* (Michaeli) 518
Amila Rex Dan. IX. 3
Amphitheatrum 494
caſtrenſe 497
Amtmanus Weiſe caſtrum Lockenitz Iohanni de Buck in feudum datur IX. 572. 574
de *Amuorde* (Sifridus) IX. 540
(Theodoricus) ibid.
(Wernherus) ibid.
Amund filius Ring Rex Sueciæ. IX. 11
frater Erici R. Succ. IX. 13
Anabaptiſtae in Weſtphalia IX. 67
Anaſtaſius 478
Anathematis formula horrenda 680
Anebeſſen (Ioan Petr.) IX. 14
de *Anchonitana* Marchia 438
de *Adeſſe* Comes (Bertolfus) 147
Anderſſön (Abſolon) obit IX. 36
Andersleben 284
Andreas Vicecancellarius Reg. Dan. ſuſpendio perit. IX. 48
Andreas (Ioh.) Epiſc. deſignatus Otthonienſis IX. 49
de *Anhalt* Comes (Bernhard) 16. 152

Digitized by Google

Angariarum & perangariarum ius conceditur. Vice Com. Mediol. a Carolo IV. *Imp.* 199
ab his immunes ſunt Nobiles de Aceto 517
Canonici Einbec. 129
Angelus (Michael) 470
Anglia a Canuto Rege Dan. ſubjugata IX. 17
a Danis occupata IX. 7
Danis tributaria IX. 626
a regno Daniae ſeparatur IX. 22
a Rege Dan. *H*araldo occupatur IX. 10
Anglicani & Saxonici iuris harmonia 74
Anglorum regni formula non eadem eſt quae veteris aevi 5
Anhaltini Princ. conſenſus in fundationem altaris in capella Coemeterii Hallenſis 592
Anhaltinus Dux (Wolff) 286
Annae Sax. ius ſucceſſionis in regnum Bohemiae IX. 711. & 725
Luxenburgenſis Ducatus & Chinenſis Comitatus pacto promiſſus IX. 39. & 729
Annales Ægidii de Roya belgici IX. 642
Boiorum Aventini 615
francorum Pithoei 593
Maſſonii 642
Pantanei Candidi 628
Flandriae Meyeri 636
Epiſcopor. Slesvicenſium. 642
Caeſarum IX. 6
Bebenhuſani X. 42
Bambergenſes Mart. Hoffmanni 36
gentis Diaconi 552
Annas in Caeſarem iniurias fatetur IX. 315
de *Annatis* IX. 32
in Capit. Einbec. 106
Anni fabricae computatio 117
de *Anno* deſervito 115
Annus gratiae qui vocatur 117
Annui cenſus 612. 615
Anonymus ſcriptor hiſtoriae Archiepiſcoporum *Bremenſi*um IX. 596
de ſucceſſione Regum Dan. 611
magni Chronici de temporibus mundi 596
de vita S. Meinwerci 605
S. *Anſgarius* Apoſtolus Danorum IX. 8
Antinoi ſtatua 468
Antiquae ſtatuae Groteſcorum 494
Antiquarii porta 470
Antonii palatium 498
templum 500
de S. Cruce aedes 480
Antonini portus 477
columna 498
Antrum Sybillae Cumanae 511
nocivum 509
Anlenben (Heynrich) 681
Aos domus deſtructa IX. 32
Aperturae ius in caſtris feudalibus 21
in caſtro Stolpen 569
in caſtro Vierraden 570
Apel (Peter) 732

Apollinaris templum 487
Apollinis templum 484
Statua 469. 468
St. *Apoſtoli* in acie viſi IX. 277
Appennini Montes 429
Appfelgardt IX. 92
Appellationis inſtantiam Vicarius in Italia aliis demandare poteſt IX. 37. & 696
Appelgard (Tücho) IX. 85
Appia via 483
Apuliam Normanni poſſident IX. 6
Aquae appiae 482
Aquarum caſtra 506
Aquilegienſis patriarcha (Nicolaus) 179
Ara iani 482
Veſtae Deae 473
Coeli 490
Arborenſis Archiepiſc. (Petr.) 500
Arca promisſionis 496
Archidux Carolus Epiſc. Sileſiae 306
contra litteras Majeſt. impingit 319
Ieſuitas introducit 320
Cor ſuum Niſſae ſepeliri iubet 322
Archiepiſcopi Lundenſes
Abſalon IX. 167. 27
Aſcerus 166. 24
Andreas 28
Birgerus 54
Brodſtorp 165
Carolus pius 164
Esgerus 164
Eskillus 166. 25
Grand (Joh.) 99
Jacobus IX. 81
Iſarnus 100
Juno (Dan. Andr.) 6
Juo 173
Kruſe (Petr.) 122
Laxman 173
Trugothus 157
Wibergenſis (D. Thuo) 45
Archiepiſcopi Upſalienſes
Benedicti (D. Joh.) IX. 44
Henricus 191
Johannes. 137. 175
Petrus 183
Ragualdi (Nic.) 47
Trolli (Guſtav) 73
Archiepiſc. Upſal. a rege Dan. deponitur IX. 127
Archimareſchallatus Bamberg. inveſtiturae hiſtoria diplomatica 32
Wittebergae haec dignitas innexa dicitur 33
259
Archiofficialium feuda num vaſallis fundos tribuant 29
Archipincernatus Campidunenſis Saxonicus 27. 233
Archivalia Rom 471
Archivorum Hallenſium triga quo fato periit 52. 53
Arcimbaldus (Angelus) Leonis Dan. legatus IX. 53
Arcus Conſtantini 494
Domitii 498
Galieni 500
Titi Veſpaſiani 493
Triumphalis 491
Camilli 498
Septimii Severi 482

Vi-

Viti 506
Argentum Weſtphalicum, Oſnabrugenſe Hildesheim, Luneburg, & Lubec. 78
Arbuſienſes Epiſcopi vide Epiſcopi.
Arigaris filius Albert in Anglia regnat IX. 14
Arma Egegewapen dicuntur 10. 27. 72
Armamentaria non Principum ſed provinciarum in Pomer. dicuntur IX. 462
Armiger IX. 678
Arneburg IX. 542
Arneburg oppido inſignia privilegia confirmantur IX. 526
de *Arneſten* (Waltherus) IX. 540
Arnheim (Joh. Georg.) 312
de *Arnim* IX. 571. 576
Arneskog IX. 30
Arnoldi abbatis continuatio chron. *H*elmoldi IX. 643
contin. Chron. Slavor. Helm. 619
Arnolphus Imperator obit IX. 8
de *Arnsdorff* (Joh. Arnold) 381
Arnulphus Imp. de roma Danorum victor IX. 7
Arnswalde civitas IX. 559
Arratreleff IX. 30
de *Arsfelde* (Thydericus) 15
Arterii aedes 489
Artifices, vocantur piſtores, carnifices, ſutores & balneatores IX. 587
Arweskoy caſtrum IX. 216
Arx praetoria 485
de *Aſcanien* Comes (Woldemar) 99
Aſcerus primus Archiep. Lundenſ. IX. 24. 166
Ascomanti IX. 14
Aſendborp 135
Asleve 135. 140
de *Aſſchenburg* (Hans) 92
de *Aſſeburg* (Borch) IX. 524
Aſt civitas adjudicatur Galeaciis IX. 37. 690
Aſylum 473
Attilae in Italiam irruptio eſt occaſio Reipubl. Venetiae 434
Atlantae ſtatua 478
Atorff 413
Auersbergenſis Comes (Joh. Weighard) 363
Auguſtanam confeſſionem Princeps in Pomer. violare non poteſt IX. 450
Auguſti Mauſoleum 503
Auguſti Saxonis nuptiae cum Anna Reg. Dan. filia IX. 78
Aula Principis Pomer. a quibus inſtruatur IX. 169
Aulicum ius Norvagicum IX. 6
Aurea Bulla Caroli IV. IX. 37 690
Aureae Bullae Commentarius IX. 44
cum *Aurea* Bulla litterae 184 186
Auſtregae quid hoc ſit 49
Auſtregarum in Pomer. duo modi IX. 424
ad *Auſtregas* Imperator provocat 574
de *Auſtregis* Comitum ſcripſit Granzius 47
Auſtregis in cauſa propria locum Im-

Digitized by Google

Imperator concedit 49
Auſtregale laudum Miſniae Marchionis inter civitatem Brandenburg & nobilem de Rochau IX. 550.
Auſtregalis ſententia inter Hamelam Comitem de Everſtein & Epiſc. Mindenſem ſperata 19. 20
Auſtriaca domus Luxenburgenſem ducatum poſſidet IX. 40
ab *Auſtriae* Duce dominicalia Marckrecht, Landgericht, Burgwerck ceſſa, largitur Epiſcopo Friſingenſi Frider. I. Imp. 158
Auſtriae Archiduces ſceptro inaugurati IX. 37. 689
Codicillus feudalis momentoſus IX. 35. 687.
Aventinus 47. 511. 544 549
Aventini (Joh.) annal. Boiorum IX. 615
Aventinus mons 474
Avienis ſtatua 468
Axelſön (Juarus) *IX.* 47
B*abergenſis* Epiſcopus Otto. 151
Bachus Michaelis Angeli 480
Bachen (Albrecht) 656
Badenſis Marchio in ducibus militaribus praefertur Wurtenbergico Comiti 49
de *Badingen* (Arnoldus) *IX.* 507
Baianus portus 508
de *Baldekinii* datione in Capit. Einbec. 106
Baldricus princeps Carinthiae *X.* 560
Balduinus de hiſtoria cum iurisprudentiae ſtudio coniungenda 79
Balgaſt villa 259. 268
Balivus IX. 709
Balenea Novitianorum *X.* 500
Pauli Æmilii 502
Baiana 509
Balneum navis 509
de *Baltheym* (Heinrich) 756
Batilda Dan. regina *IX.* 634
foemina mirae patientiae. ibid.
Baluzius IX. 12
Bambergenſia officia honoris cauſa ſuſcepta 33
clientelaria facta 34
demum adfixa electoralibus civitatibus & fundis 35
Bambergenſium ſcriptor. de hoc argumento ſilentium 36
in *Bambergenſibus* officialibus gordii nodi diſſolutio 33
ſubfeudis ſuſcipiendis formula procuratorii electoralis 258. 268
in *Bambergenſis* Archimareſch. inveſtitura requiritur ſecretarius 263
Bambergenſis ſubmareſchallatus nobilium de Ebenet 37. 271
Mareſchallatus officium in ſubfeudum Pappenheimio conceditur 276
Epiſcopus (Bertoldus) 161
Archimareſchallatus inveſtiturae

turae hiſtoria diplomatica 32
Wittebergae hoc dignitas innexa dicitur 33. 259
Bambergenſis ſive Babinberg. Epiſc. (Lamprecht) 244
(Otto) 159
(*S*igismund) 257
Bamberg. Epiſc. dicit *Sax*.Electori diem ad inaugurandum Bambergenſi Mareſchallatu. 257
quae in hac inveſtitura concontigerunt narrant legati Saxonici 262. 267
de *Bambergenſi* Archimareſchallatu ſuſcipiendo litterae Saxonis 255
Bambergenſium feudorum ſingularia 36
Bambiſſen oppidum IX. 542
Ban uber das Burgkgraffding, Grefedingk und *B*otedingk filiis Rudolphi Sax. ab Imperatore Carolo IV. conceditur 40
Reiches oder Königs bann 241
Banco 478
Bangk (Petr.) Epiſc. Roſchild. IX. 168
Bannum in remenſi concilio ſtabilitum 137
in *Banno* iudaico ius aggratiandi interdictum 254
Banteckow ſtognum IX. 515
Baptiſterium Conſtantini 495
Barbienſis comitatus in Quedlenburgi clientela 28
Duci Saxoniae confertur. ibid.
Saxoniae clientelaris 37
Barby caſtrum confert Abbatiſſa Quedlenb. Duci Saxoniae 180
de *Barchuſen* (Johannes) 21
de *Bardeleve* (Eghardus) & Rathowe IX. 516
Baronius de Benzone haud dubitat IX. 22
Baronii adparatus IX. 21
de *Bartensleben* (Gunzelius & Buſſo) IX. 524
Barthodus comes de Henneberg IX. 525
Bartholus & Baldus 79
Barton (Andreas) IX. 52
de *Bartensleben* (Guntherus & Gunzelinus) IX. 511
Baruthus Princ. Carinth. 553
Baruth IX. 503
Baſilea civitas 10
Baſilica 495
ad *Baſileenſe* concilium legati danici IX. 47
de *Baſſau* (Matth.) 579
de *Baſſau* Wetzlaw 579
Bato Princ. Carinth. 561
cum *Bavariae* Ducibus pacta confraternitatis March. Brandeub. 641. 648
ejus confirmatio ab Imper. 644
Bavariae Dux vocatus Marchio de Brandenb. IX. 510. 525
de *Bebenhauſen* (Frid.) 417

Be-

Digitized by Google

Bebenhuſ. coenobii fundator 411
ejuſdem dotatio 413
annales 407
Bebenhuſane coenobium in defenſionem Comitis de Wurtenb. venit 425
augetur per eccleſiam in Weſperwil 414
confertur eccleſia in Luſchnau 416
in Weſtheimb. ibid.
Bebenhuſani annales ex hiſtoria quadam Wurtembergica deſumta 42
Bechmann (Hanſs) 624
Bechſtet pagum 654
Bedae hiſtor. eccleſ. gentis Anglor. IX. 622.
Bedellus provinciae IX. 541
Bedellus vid. *praeco* 27
Bederbe Pfaffe 608
Bederne Lude 606
Bedernen mannen 627
Beerenwalde IX. 502
Begiſſtigen 631
Behuſen i. e. hoſpitio excipere IX. 553
Birckheimerus 544
Bela rex Hungariae IX. 639
Belborgk 756
Bele IX. 675
de *Belgert* (Gerhard) 671
(Hans) 668
(Bertold) 668
(Heiſſe) 671
Bellaiani horti 500
Bellarmini incuſatio IX. 21
Bellendorff pagum 756
Ius *Belli* privati ordines in Weſtphalia habuerunt 30
241
a Carolo IV. non ſublatum prorſus ſed temperatum 30. 241. 247
Belli triecnnales initium 333
de *Below* IX. 588
Beluedere horti 468
Bellum ſine ordin. conſenſu Princeps Pomer. ſuſcipere non poteſt IX. 461
indicendi ius conceditur Vice-Comiti Mediolan. à Carolo IV. Imp. 199
Bellunenſi Epiſcopo confert Carolus IV. Imp. cenſum Feltrenſem & Bellunenſem 186
Bellunum civitas in Veneto tractu germanico imperio tributaria olim 23
Beltiz caſtrum Duci Sax. in dotem datur 32
Beltytz caſtrum IX. 683
Bendeloben pagum 713
Benedicti (D. Joh.) Archiep. Upſalienſis captus IX. 44
Beneficia eccleſiaſtica tantum indigenae in Sileſia admittuntur 318
Beneficia eccleſ. Principes in Pom. conferre poteſt. IX. 4. 53
in illis potiſſimum ratio Nobilium habetur 454
tantum indigenis conferuntur 453
de *Bernhauſen* (Wulffram) 420
de *Bennen* (Iacoff) 722
de *Bennen* (Lorentz Rudeloff) 722

Ben-

Benno Bruno audiit IX. 17
de vita & geſtis Hildebrandi 16
Cardinalis haud idem cum Benzone 19
Benothen IX. 574
Benzo legatus Henrici Imp. IX. 252. 299
ejus litterae ad Albertum Epiſc. Brem. 285
ad Henricnm Imp. 288
ejus commentarius 217
an habeat fidem pr. 20
munera ab *H*enrico expetit 334
Caeſaris legatum ſe ſcribit 20
cur in catalogo Albenſium Epiſcoporum omisſus IX. 17
natione *G*ermanus IX. 19
ſcriptor vetus & genuinus 21
necquicquam in rebus danicis 21
an idem cum Bennone 16. 18
Benzonis exemplum mſctum IX. 22
ſermo tortuoſus 18
eius munera ibid.
litterae ad *I*mperatorem & Epiſcopos 20
num *Benzonis* in Italia ſpes 17
Benzoni quaenam habenda ſit fides IX. 20
Bere (Hippolitus) IX. 530
Berenburg 100
Berchmere villa IX. 498
de *Berg* (Reinhardus) 418
Berg-Richter in civitate Hallenſi denotat Burggravium 59
Bergius (Joachimus) 295
Beringera regina Portugall. & Dan. IX. 28
Beringen 413
Berlin IX. 519
Berlſtet pagum 655
Berleburgenſibus civibus privilegia confirmantur IX. 531
Bernh. & Gottfrid. Princ. Carinth. 562
Bernhardus comes de Anehald. 16
Bertholdus comes de Henneberg IX. 677
Princ. Carinth. 562
de *Berthekau* (Fritze) IX. 532
Bero Andreae IX. 51
Berolinenſis praepoſitus Everhardus IX. 520
de *Berſtringen* (Burchard) X. 420
de *Beſenſtede* (Conrad) 610
Betegedinge 640
Bethlem Gabor Tranſy lu Princ. 303
Bethlemi Gabori duo principatus in Sileſ. traduntur 369
cudit monetam *S*ileſiacam 370
Beuthena oppidum 311
Bewendorff pagum 762
Beyer (Chriſtian) 278
Beyere IX. 684
Beyloben (Svinthen) IX. 554
Biaſini (Leonardus) 514
de *Biberan* Baro (Henr.) 372
Bibliotheca Vaticana 469

Digitized by Google

de *Bibra* (Jorg) 268
de *Bichelingen* (Fridericus) 146
Biermannus (Ioh. Waltherus) 301
Bilde (Andreas) IX. 75
Bilde obit (Eſcherus) IX. 78
Bilde (Ovenus) Arhuſienſis Epiſcopi laus & captivitas IX. 75
Bibliothecam Arhuſienſem auget IX. 76
Binigheimb 419
Bioern IX. 18
Birckendbrucke aqua prope Furſtenwaldam civitatem IX. 502
Bircka 421
de *Birger* (Heyde) 598
Birgeri R. S. in fratres ſcelus IX. 42
ſoror nubit Regi Dan. IX. 37
Birgerus Dux *Sveonum* IX. 31
R. S. a fratribus ſuis captus 38
Archiepepiſcopus Lundenſ. 54
de *Birningen* (Petr.) 421
Bismarck (Nicolaus) IX. 511
de *Bismarcke* (Ruleko) IX. 522
Biſtrup epiſc. Roſchild. IX. 70
de *Bittelſach* (Wolffram) 418
Bitterfeldt 33
Blaford (Iacob) IX. 85
de *Blainville* IX. 721
de *Blanckenberg* 291
de *Blanckenburg* (Iohannes) IX. 507
Blanckenſe Saxoniae Rudolpho in feudum conceditur a Quedlonburgenſi abbatiſſa 169
Blaneus (Hugo) etiam Albus dictus IX. 17
Blanckenfelde (Clawes) IX. 566
S. *Blaſii* Brunſuicenſis inſtituta 122
Blaſius Eckenbergius IX. 7
Bleckte oppidum 67
Blieningen 421
Bloc (Iohannes) 22
Blondus 431
Blott 284
de *Blozzeck* (Wernhardus) 35
Boethii (Hector) hiſtor. *Scot.* IX. 611
Boethius Ionſon IX. 186. 188
comes de *Bogen* (Albertus) 159
Bohemi liberam habent electionem IX. 712
Bohemia an requirat foeminas ſucceſſores IX. 38. 726. 712
clientelaris Imperatori & imperio 49
Bohemiae rex vicarius generalis S. Imperii citra montes IX. 35. 676
Iohannes ſpem Imperii germanici habet præſ. 35. 677
de *Bohemiae* regni ſucceſſione pacta IX. 713
Bohemiae regis papa iudex IX 734
ad *Bohemiae* regem eligendum mittit Sileſia legatos 336
Boiani quinam ſint populi IX. 614
Boiariorum Sepulchra 510
Boioaria ſubiecta tribunali Norib. Burggravii 48
Boioariae ſubditos liberant Marchio-

Digitized by Google

chiones Brand. a iuriſdict. Burggraviatus 568
de *Bolanden* (Wolfram) 415
de *Bolda* (Johannes) 6
Bolemann (Florencius) 21
Boley pagum 281
Bollwerck portus IX. 585
Boeltzo IX. 507
Bombardae inventae IX. 110
Bomelten 285
de *Bomerode* (Bertholdus) 162
de *Bomerode* (Hermannus) ibid.
Bonae Deae Fanum 475
Bondingae ſunt certae naves IX. 585
Bondones IX. 179
de *Bondorff* (Frid.) 415
Bonfinii (Anton.) res ungar. IX. 639
S. *Bonifacius* unde habeat nomen 4
prius Windfridus andiit ibid.
Pipinum in regem conſecrat ibid.
S. *Bonifacius* Apoſtolus Francorum Bavar. Thuring. Haſſon. & Friſonum 5
fuit inquiſitor ibid.
Fuldae ſepultus ibid.
eius miraculum in Weſtphalia ibid.
Hamelenſem fundat eccleſiam 6
delubrum Bel Martis Merſeburgi deſtruit 6
delubrum Jovis Hamelæ dejicit 6
95 annorum moritur 7
canonizatus 9
S. *Bonifacii* legenda 7. 1
Borby curia archiepiſcopalis IX. 174
de *Bordere* (Gotſchalcus) 22
Boreby curia epiſcopalis in Scania IX. 135
Boringholm caſtrum in Olandia IX. 136
ſub imperium danicum redigitur 109
Borneboffet IX. 167
Borne 283
Borneboffuit IX. 29
Bornſted 145. 283
Bornebovet IX. 177
Borſtenſtein caſtrum Landgravius Thuringiae, Burgravio Miſniae in feudum concedit 173
Borſtadt villa 259. 268
Boſedavv pagum 282
Boſſeti caſtrum IX. 504
Boſſelaw 285
de *Boſtorpe* (Ludheuvicus) 25. 26
Boſquetus (Franciſcus) praetor Narbonenſis 54
Botedingk 40
Botelo (Hermannus) IX. 503
Bodelſtede 135
Botmersleben 280
Boyendorf 285
Boynveck ibid.
Bozius IX. 592
Bozius (Thomas) de ſignis eccleſ. Dei IX. 613
Bozii fides in Danica hiſtoria vacillat IX. 604
de *Brand* (Henricus) 176

Digitized by Google

Brandenburgicus ducatus trans albinus IX. 538
Brandeburgum plurium Marchiarum 22
civitas IX. 521
marchionem Imperator ſupremum nominat magiſtrum militum 49
nova *Brandenborch* IX. 530
civitati *Brandenburg* privilegium de non vocandis civibus per ſaltum indultum IX. 556
civitati *Brandenburg* olim indultorum privilegiorum confirmatio Marchionis Miſniae IX. 556
in feudum datur pagum Schmoelne 565
oppignoratur iurisdictio ſumma & ima 543
inter duas civitates *Brandenburg* veteris & novae civitatis pacta mutuae defenſionis IX. 547
Brandenburgici diplomatarii collector IX. pr. 29
Brandenb. Epiſcopus inveſtit Sax. Ducem caſtris Elwenaw, Ranniſſ, & Gatow 581
Brandenburgenſis epiſcopus vendit Elbenau & Goltau Rudolpho Saxoniae IX. 682
Siſridus 151
Brandenb. Marchiae Epiſcopis num illis indulta iura territorii an paruerint Marchionatui 50
ſcriba provincialis IX. 544
Capitaneus ibid.
Brandenb. Electori terra Sueboſienſis ceditur ſub feudo Bohem. 317. 375
Brandenburgenſi Marchioni Ottoni Lauſnitz in feudum conceditur ſub formula: Shoenheit und tzierheit 181
ſed ſalvo iure Bohemiae, Imperii & Pomeraniae 185
Brandenburgenſis Marchio inter ſubſcriptores ordine præfertur 17
Carnovienſis Princip. dominus 377
vocatur Luſatiae Marchio, Palatinus Rheni & Bavariae Dux IX. 510
Brandenburgicorum March. cum Bavariae Ducibus pacta confraternitatis 648. 641
eorum confirmatio ab Imper. 644
Brandenburgicus Marchio elocat ſororem inſtar filiæ. 11. 31
Brandenb. Marchio Jaegerndorffii religionem Reform. introducit 303
Brandenburgici Marchionis Friderici litterae clientelares indultae nobilibus de Buch IX. 566
praetenſiones in quoſdam Sileſiae Ducatus 345
41
Brandenburgenſis Marchionis & Moraviae domini confirmatio privilegiorum Francofurtho indultorum IX. 555
Brandenb. March. Ottoni infeudatio facta ſalvo iure Imperii, Bohemiae & Pomer. 185
Bran-

Digitized by Google

Brandenburgico Pomerania clientelaris 22. 23
Brandenb. praetenſio in ducat. Lignicenſ. & Bregenſem 395
in *Brandenburgenſi* Marchia Dux Saxoniae ſucceſſionem adfectat IX. 518
Brandenb. Marchiones eximunt a iurisdict. Burggraviatus Boioariae ſubditos 568
de *Brandenburgenſis* eccleſiae capitulo non obtrudendis canonicis bulla Innocentii IX. 499
quod *Brandenburgenſes* civitates non debeant oppignorari diſponunt litterae Ludovici Romani IX. 532
a *Brandeburgicis* Miſnia & Friburgum concreduntur Marchioni Miſniae IX. 35. 678
de *Brandenſtein* (Ewalt) 278
Broerſoen (Abraham) IX. 89
de *Braun* Baro 400
de *Brederlow* (Hans) IX. 559
de *Bredow* (Conrad) IX. 517
(Chriſtoph) IX. 655
(Hans) ibid.
(Achim) ibid.
(Frantz) ibid.
(Gurgen) ibid.
(Mathias)
(Lippold) IX. 544
(Petrus) IX. 511
Bregenſis Dux Ieſuitas relegat 307
Bregae introducitur Ref. religio 299
ibi interdicitur 300
Bregniani villa 194
de *Bregenſi* ducatu in Sileſ. 388
Bregenſis Dux (Joh. Georg) 295
ultimus Dux Wilhelmus 316
Brenneg ſen Cancellarius Friſiae IX. 24
Breitenhain eſt feudum beneficiatum vere 20
venditur Starckenbergio a Landgravio Thuringiae 170
Breitenholtz 423
Bremenſi eccleſiae Dithmarſia ſubjecta IX. 140
Bremenſis (Adamus) IX. 596
Bremenſis comes, vocatur Dux Sax. IX. 518
Epiſcopus Waldemarus IX. 28
Bren IX. 33
Comes de *Bren* X 33. IX. 667
Breſeko Pincerna Marchionis Brandenb. IX. 520
Brienſenius (Antonius) 301
de *Brinder* (Gerborus) IX. 198
Brisgovienſis Landgraviatus confertur Friburgenſi comiti 26. 219
Briſſonius 79
Britannici regni formula non eadem eſt quae veteris aevi. 5
Brixen civitas 194
Brizene 282
Brochen 654
Broderi Dani ſolertia IX. 129
eius captivitas IX. 130
Broſtroop Archiep. Lundenſis IX. 45. 165. 49

Dm. *Broſeco* Pincerna Agnetis IX. 517
Broſekinus pincerna Agnetis IX. 521
Brovverus (Chriſtoph.) IX. 618
Bruck (Gregorius) 272. 278
Bruch denotat paludem IX. 503
Bruch dem Richter zu zahlen vocatur emenda 10
Brunibi 284
Brunſv. Dux a Marchione Miſniæ captus IX. 32
Brunſuicenſis Dux (Otto) 179
(Ridacker) 183
Henricus cum conſenſu matris Hamelenſ. privilegia confirmat 26
Wilhelmus pacem facit inter abbatiſſam Quedlinburg. & epiſcopum Halberſtadenſem 84
confirmatio huius pacis 89
potens, glorioſus & miſericors audit 12. 15. 16
Brunſv. Duci ne Hamela tradatur pacto confirmatum 20
Brunſuicenſis Ducis Alberti privilegia inſignia Hamelenſi civitati indulta. 22
Erneſti privilegia momenti inſignis Hamelae urbi indulta 26. ſeqq.
expeditio in Dan IX. 31
Philippi compoſitio litium Capituli Einbeccenſis cum civitate 123
Erneſti privilegia Hamelenſi civitati indulta 53
proſcriptio durch das Reichs Hof-Gericht 13. 48
Brunſuicenſis S. Blaſii inſtituta 122
ducatus adiudicatur Saxoni 13. 66
Brunſuicenſes Hamelam Mindenſi Epiſc. eripiunt. 7. 12
Brunſv. Ducum Bernhardi & Henrici privilegia Hamelae indulta 63. 71. 76
tituli 14
Wilhelmi & Henrici privilegium viae publicae non mutandae Hamelenſi civitati indultum 79
Bucca veritatis 473
Buchanus (Georgius) de rebus Scoticis IX. 607
D. B. Abbas de (*Buchavia*) IX. 588
de *Buch* (Achim) IX. 566
(Caſpar Hans) ibid.
(*Hans*) ibid.
(Hans Matthaeus) ibid.
(Heindericus & Conradus) 540
(Laurentz.) 566
(Nic.) 512
(Pappen) 566
(Siefriede) ibid.
nobilium de *Buch* profesſio ſusceptae clientelae caſtri Vierraden IX. 570
nobilibus de *Buch* indultae litterae clientelares IX. 566
de *Buchenovve* (Hermannus) 162
Bucholtz IX. 502
Buchvvalderus (M. Johannes) 300
de *Buck* (Johannis) profesſio fidei clien-

Digitized by Google

clientelaris ob caſtrenſe feudum Loekenitz IX. 572
litterae reverſales de feudo caſtrenſi Vierraden IX. 575
Nobilium de *Buch* agnitio nexus feudalis de oppido & caſtro Stolpen, cum ſponſione iuris aperturae IX. 568
Buckvvitz ſtagnum IX. 512
Budaeus 79
Budenſtete villa IX. 498
Budisſin 243
Buhtiger 628
Bundones IX. 184
Buphalorum domus 501
Burchvvardum-Calve IX. 541
Burgenſes idem quod Cives IX. 506
de *Burghauſen* (Nicol.) 357
Burgravius Magdeb. 184. 179
Burkardus 216
imperialis curiae magiſter 216
Burggravius Nurembergenſis 179
(Friedrich) 245
(Godefridus) 147
(Albertus) 216
(Conradus) 159
(Fridericus) 161
Burggravii Nurn. iurisdictio in Boiariae ſubditos 569
tribunali Bojoaria ſubjecta 48
Burggrave de Miſſen (Meinhart) 172
Burgenſes IX. 670
Burghauſius (Sigism.) 306
Burghauſen Baro 334
Burgleims IX. 538
Burgo civitas 194
Burgum caſtrum IX. 540
Burgundicis ceſſio Luxenburgenſis ducatus facta IX. 40. 731
Burgvverck 158
Burgkgraffding. 40
de *Burneſtede* (Heſeke) 147
Buſeloubin pagum 654
Butene villa 149
de *Butiglario* Noribergenſi 18 167
Butine 136
Heinricus comes de *Byebeilingen* IX. 684
Byrgerus R. S. Kareliam ſubactam Chriſto vindicat IX. 180
Byrgerus jerll Comes Sveciae IX. 41
Byrgerus R. S. fratres fame enecat IX. 97 87
Birgerus Archiepiſc. Lundenſ. IX. 49
Byrna oppidum 190
de *Bythan* (Thomas) IX. 504
Cachè (Ago) IX. 85
de *Caeſiis* Cardinalis palatium 469
Calavv 284
cum *Caldenbrunnenſi* eccleſia Fridericus I. imp. certa bona permutat ſimulque eidem libertatem de Advocatia ibi redimenda concedit 148
Calies oppidi infeudatio facta Henrico de Gunthersberg IX. 564
de *Callendeburgh* (Ingeburgh) IX. 156
de *Callendorpe* (Iordanus) 21

Digitized by Google

Callenſis Guilhelmus) epiſc. IX. 500
Callevorde villa IX. 542
Callundborrigab Alvero depraedatur IX. 34
Calmarienſis conventio IX. 45
Caltzig pagum IX. 578
Calundeburg IX. 46
Calviſii opus chronolog. IX. 598
Calve IX. 541
Camdenus (Guilielimus) IX. 614 607
Camdeni Britannia IX. 620
Camerarius Siciliae Nob. de Aceto 527
Camerlingi & litones eccleſiae 20
Camilli arcus triumphalis 498
Camin caſtrum pomeraniae IX. 652
Cammermeiſter duciſſae Brandenb. Agnetis IX. 517
Camilli Mauſoleum 506
de *Camp.* (Iordanus) IX. 524
de *Campania* 443
Campidunenſis praelatura a Caroli M. uxore condita 233
quatuor habet hereditarios officiales 233
archipincernatus Saxonicus 27. 233. 51
ſuppincerna a Saxone nominatur invito Abbate 52
abbatis litterae ad Duces Sax. 233
abbatiae advocatiam Imperator confert Montfortiis comitibus cum iure indicendi tributa 26
Campidunenſi Pincernatu inveſtito Nob. de Heymenhoffen 586. 52
de *Campidunenſi* ſubpincernatu lis orta 233. ſeqq.
Campidunenſis Vogtia confertur Comiti de Montfort 221
Campiduni Ludovici pii cadaver ſepultum 30. 238
Campus ſceleratus 502
Florae 480
de *Campyl* (Heinricus) IX. 509
Cancellarius Reginae Dan. IX. 49
Epiſcoporum IX. 64
imperialis aulae Luchomienſis Epiſcopus 216
Regis Dan. IX. 45
aulae Imp. Iohannes zcum Luch. 183
Cancellaria peculiaris in Sileſia inſtituitur 332
Cancellariae palatium 480
Cancellarii ſacrae imperialis aulae Iohannes Olamucenſis, Theodoricus Niſnenſis, Iohannes Luchmenſis IX. 699
Canonicus non reſidens carebit dimidia 109
non in ſacris quid percipiat in Capit. Einbec. 107
ſcholaſticus olim audit Schulmeiſter, hodie ſcholaſter 11. 84
metus cauſa abſens excuſatur 110
uti conſtituendus in ſacris ordinibus 105
Canonici ſtudiorum cauſa abſentis privilegia 109
ſeculares IX. 45

in

Digitized by Google

in eccleſiis ſint frequentes 118
de ejus ſuſpenſione a beneficiis 120
Canonicorum curiae non cedant laicis 121
donari non poſſunt etiam clerico extraneo ibid.
abſentium mors & morbus non excuſat ibid.
Einbec. iuramentum 122
Einbec. immunitas 127
ab Angariis immunes 129
de *Canonicorum* praeſentium obitu 113
abſentium 114
teſtamentis ibid.
translatione de choro ad chorum 108
viſitatione 112
de *Canonicis* abſentibus redeuntibus ad reſidentiam 118
nonniſi Nobilibus, Doctoribus, Licentiatis vel Magiſtris Medicinae XI.32 662
de *Canonico* praebendato & volente facere reſidentiam 117
de *Canonici* reſignatione 120
Canonico obaerato ibid.
novi receptione in capit. Einbec. 104
de *Canonico* in legatione Patroni vel negotio eccleſiae exiſtente. 108
ex *Canonicis* regularibus Imp. Ludovicus efficit Canonicos Seculares 7
Canonico debitori dimidia ſalva 110
Canutus an ſcribendus ſit per K. Kanutus IX. 610
Daniae Angliae & Norvegiae Rex IX. 19
dux Laalandiae IX. 80
canonizatus IX. 26
eques IX. 51
exulat in Svecia IX. 25
filius Waldem. R. Dan. IX. 26
Waldemari filius R. Scaniae & Hallandiae IX. 27
Magnus R. D. IX. 609
ſex regnorum monarchiam tenet IX. 612
propriis legibus ſe ſubjecit IX. 610
cur Magnus appellatus ſit ibid.
Martyr Rex Dan. IX. 40. 41 151. 23
tria regna inter tres filios divìdit. IX. 19
interficitur IX. 25
Ringſted interficitur IX 150
R. Dan. IX. 17
R. Dan. Angliam expugnat IX. 17
eius laus IX. 17. 18.
obit IX. 28
Slavorum R. peremtus IX. 24
Canuti filia Conradi Imp. filio deſponſatur IX 19
Capella Pauli, Halae 765
der *Capellen* Regirer 689
Capitaneus Wernerus comes de Homberg 211
Marchiae Brandenb. IX. 544
Gothlandiae IX. 192
Capitolium 4[illegible]

Capitula duo generalia annuatim in ſacro collegio Einbeccenſi habeantur. 102
Capituli ſecreta non prodenda 108
Capo di Bovi 486
Caput Pauli abſciſſum 478
Caracallae thermae 483
de *Caraſtono* (Philippus) 519
Caraſtus Princ. Carinth. 553
Caravazzi villa 194
Carceres romani 492
Sebellani 478
Carionis chronicon IX. 615
Carinthia a Slavis victa 552
in duas partes diviſa 563
quaſi caritas intima 566
Carinthiae Principes
Albericus 561
Acihulphus 552
Arnulphus 561
Baldricus 560
Baruthus 553
Bato 561
Bernhard & Gottfrid 562
Bertholdus 562
Caraſtus 556
Carolomannus 561
Catimelius 552
Cincibilis ibid.
Ceremarus 553
Cunradus 563
Depo 553
S. Domitianus 560
Eberhardus 562
Epulo 552
Gabinius ibid.
Gerholdus I. & II. 561
Geribaldus 552
Gibolphus ibid.
Godelachus 560
Gotfridus 561. 562
Helmwihus 561
Henricus Hezilo 563
Henricus S. 563
Inguon 554
Iornandes ibid.
Ludewicus 560
Remismundus 554
Samoſis 553
Taſſilo 552
Theodo 553
Waldcuno ibid.
Carinthiae vicini 564
fertilitas ibid.
conditio aëris ibid.
metalli ibid.
notiſſimae urbes 565
cives poſt mortem fures iudicant 566
nobiles quomodo ad Chriſt. rel. converſi 555
Principis inaugurationis ſingularis origo. 556
Domitianus idolorum ſtatuas evertit 559
Carinthiani ſunt Slavi 557
de rebus *Carinthiacis* commentatiuncula (Petr.) Albini 46
542
in rebus Carinthiacis inſignis induſtria Megiſero 47
Carmelitorum conventus Landscronenſis IX. 54
Carnburgum oppidum in Norico 545
Carnifex vocatur artifex IX. 587
Carnovia Lichtenſteinio Principi traditur 303

Digitized by Google

Carnovienſis Marchio 334
de *Carnovienſi* principatu in Sileſ. 377
Carolomannus Princ. Carinth. 561
Carolus Archidux electus in Epiſc. in Sileſia 306. 319
Ieſuitas introducit 320
Audax reconciliatur Imper. Friderico IX. 165
Canuti R. Svec. IX. 135
IX. 44
a Svecis expulſus & revocatus IX. 137
Scaniam vaſtat IX. 135
IX. 44
a Svecia fugatus IX. 174
Ferd. Regis Poloniae Sigism. III. filius Epiſc. Sileſ. 322
Lutheranos expellit Niſſa ibid.
ſub eo Vratislaviae irrepſerunt Ieſuitae 323
filius Canuti factus comes Flandriae hereditario iure IX. 41
Flandriae IX. 40
Iosephus Leopoldi Imp. frater Epiſc. Sileſiae 324
Imper. obit IX. 6
Carolus M. in patricium Romanorum evectus 7
in Imperatorem Rom. conſecratus ibid.
Carolus Martellus cur nominatus ſit Tondens 4
Carolus M. Graecos Lombardos & Francos devincit 8
Carolus pius Archiep. Lund. IX. 164
Carolus IV. Imperator. mandat Saxoniae ſubditis ut, Duce Rudolpho abſente, eius pareant filiis 39
revocat codicillum quo comitem de Padberg liberum appellaverat 61
committit colonienſi Archiepiſcopo, ut controverſiam de comitatu Loſenſi examinet IX. 668
Caroli IV. Imp. confirmatio privilegiorum ordinis Ioannitici per marchiam IX. 534
literae protectionis & defenſionis monaſterii in compoſtolis Herbipolenſis dioeceſis conceſſae IX. 671
Carpzovii error IX. 28
Caſimiri ducis pomeraniae indulgentia privilegiorum Stolpenſi civitati facta IX. 654
privilegia indulta civitati Rugenwaldae IX. 657
territorium *Caſſii* IX. 704
Caſtell nuovo 506
S. Thermi ibid.
Caſtellum di Baca 510
Caſtiel (Engelko) IX. 522
Caſtitatis probatio 473
Caſtlovv pagum IX. 567
Caſtra aquarum 506
Caſtrum Ahuſe IX. 166
Aalborrig IX. 148
Aboën IX. 187
Achalm 409
Aeckenborgh IX. 210
Arweskoy IX. 216
Beltiz 22

Digitized by Google

Beltytz IX. 683
Bitterfeldt 33
Boringholm IX. 136
Borſtenſtein 173
Boſſeti IX. 704
Breitenhain 20
Burgum IX. 540
Calies IX. 533
Calles eius vogtiae collatio facta Henrico de Guntersberg IX. 533
Callinberg. 174
Camin IX. 652
Cherewiſt IX. 540
Chozel IX. 652
Cone IX. 691
Creme 194
Croſsivin IX. 652
Daeneholm IX. 174
Daleborgh IX. 181
Damin IX. 215
Danikholm IX. 136
Dnuin IX. 153
Dominiz 52
Dymin IX. 652
Elbenau 50
Elwenavv 581
Elffsborrigh IX. 136
Entringen 423
Everſtein 10
Fornaborgh IX. 183
Friburg 708
Gatow 581
Gotau 50
Groeningen 167
Hamelae 7
Haymbach 229
Huznome IX. 652
Kellmüntz 409
Kerſeborg 196
Koldinga IX. 83
Lebus IX. 504
Lilloë IX. 164. 138
Loeſſen 33
Loekenitz IX. 572. 574
Lilleoë IX. 138
Lowenburg IX. 174
Luteiburg 229
Marienborgh. IX. 196
Melving IX. 196
Mokernie IX. 540
Nienburg 409
Nykioepinge IX. 163
Piris IX. 652
Pikkenzart IX. 171
Pretten 33
Querfurt 678
Raeden 196
Ranis 50
Ranniff 581
Reinoldesburgh IX. 210
Roſenſtein 229
Roskild IX. 150
Saaſſe IX. 35
Sancteborgh 196
Saydow 173
Schiefiskeorff IX. 31
Schliwen 33
Soeborrig IX. 161
Schoenecke 578
Soligna IX. 704
Salisborrig IX. 138
Sonzini 194
Spremberg 183
Stargard IX. 652
Stegeholm IX. 162
Stettin IX. 652
Stiboie IX. 540
Stolpe IX. 568
Stytin IX. 214

Sylles

Syllesborrig IX. 164
Thorn IX. 196
Tornow IX. 530
Trebiz 259. 268.
Treboſes IX. 652
Tyſenowe IX. 673
Vbigovia 45
Vippech 655
Vierraden IX. 570
Vitriaci IX. 732
Walter Neuuburgk 280
Wiborg IX. 174
Wilar 409
Wolgaſt IX. 652
Wyborig IX. 136
Wymar IX. 707
Caſuale homicidium morte luendum 9. 29.
Cathedra explorationis 496
Categorum ſepulchra 483
Catimelus Princ. Carinth. 552
Cautio mit pandunge und Banne 626
Caverna nociva 509
territorium *Caxule* IX. 704
Cecilia Canuti Martyris filia IX. 40. X. 486
Cellae S. Mariae prope Miſne Frider. I. Imp. confirmat duos manſos eidem venditos X. 152
Cellarius IX. 588
Celſitudo titulus Regis Galliae in medio aevo IX. 707. 709
Cereris ſtatua 470
fanum 481
C. *Ceſtii* pyramis 477
Cetemarus Princ. Carinth. 553
Chaldenbrunnenſe coenobium 14
jus habet alienandi beneficia 142
a teloniis immunitas ibid.
a decimis immunitas ibid.
habet libertatem excolendi novalia in foreſto imperiali 143
Chaldenbrunnenſis coenobii privilegia adaucta & firmata 15
134. 139
Chalonis Card. aedes 487
Cherewiſt caſtrum IX. 540
du *Cheſne* (Andr.) hiſtor. Angl. IX. 608
Chilo oppidum lubecenſibus in pignus traditur IX. 140
Chinenſis comitatus Annae Saxoniae promiſſus IX. 39. 729
venalis IX. 722
Chozel caſtrum pomeraniae IX. 652
de *Chremis* (Nicolaus) 180
Chriſtianus I. R. Dan. IX. 43
oppidum Chilo Lubecenſibus in pignus tradit IX. 140
Romam proficiſcitur ibid.
pium in fratrem hoſtem habet animum IX. 139
ejus in Lubecenſes tractabile ingenium ibid.
Friderico Imp. Carolum Audacem reconciliat IX. 165
in regem Sv. electus IX. 136
nova vectigalia fruſtra inſtituit IX. 141
ejus filii Iohannis nuptiae cum Chriſtina Erneſti Saxonis filia IX. 142
ejus

ejus controverſia cum Anglis IX. 139
eius in Svecos lenitas IX. 138
illi Ivarus quidam privatus bellum indixit IX. 138
eius virtutes IX. 44. 46. 134
moritur IX. 46. 142
Chriſtiernus II. naſcitur IX. 148
electus & coronatus in R. Dan. IX. 173
Norwegiam invadit IX. 63
dolo episc. Otthonienſis captus IX. 64
Sveciam debellat IX. 55
deſponſatus ſoror Caroli V. Imp. IX. 53
ei deſponſatur Iſabella Regis Hiſp. filia IX. 53
exilium petit IX. 149. 157
Polonorum legatos trucidat IX. 56
eius ſævitia IX. 55
Chriſtiernus R. S. IX. 44
Chriſtiernus ab Holſaticis electus IX. 175
Chriſtiernus III. R. Dan. IX. 74
pacem init cum Carolo V. Imper. IX. 75
Chriſtierni III. R. D. filia Auguſto Saxoni nupta IX. 78
Chriſtiernus Iohannis filius puer ſexennis eligitur in R. D. IX. 47
Chriſtianus V. congesſit ius dan. novum IX. 10
Chriſtiani alienati a religione 476
Chriſtina Daniae regina IX. 45
Chriſtierni (Andr.) Carmelita IX. 49
Chriſti pedum menſura 485
praeputium & umbilicus, 496
praeſepe 500
Chriſtianorum primae habitationes 484
Chriſtophorus I. R. D. IX. 43
Chriſtophorus Erici frater R. D. IX. 100
eius ſaevitia ibid.
eius liberi IX. 101
in teutoniam fugit ibid.
Chriſtophorus R. D. IX. 30
moritur IX. 82. 31
ſub *Chriſtophoro* miſera Daniae facies IX. 163
Chriſtophorus Dux Hallandiae IX. 95
Chriſtoph. Erici fr. in Lohede victus IX. 103
regno explicatur IX. 170
Chriſtophorus Erici frater revocatur IX. 102
cum Gerhardo affinitatem jungit. ibid.
moritur Nicopiae IX. 103
Chriſtophorus Bavarus in R. D. electus IX. 132
ruſticos tumultuantes compeſcit IX. 133
Adolphum Slesvicenſem inveſtit ibid.
regna ceſſit IX. 173
Dorotheam Marchionis Brandenb. filiam ducit IX. 134
Lubecam recuperare in votis habet ibid.
Chriſtophorus ſecundus naſcitur IX. 33
Chriſtophori Ducis Lalandiae con-

Digitized by Google

conſtitutio IX. 8
Chriſtophori Regis Dan. conſtitutio IX. 7
Ch*ronicon* Snorri ſtorleſonii IX. 593
Mansfeldenſe Spangenbergii IX. 595
monaſterii Hirſaugienſis Ioh. Trithemii IX. 595
Ditmari Epiſcopi IX. 595 606
eccleſiaſt. majus Crameri IX. 596
magnum chronicon de temporibus mundi Anonymi IX. 596
Regum Daniae Althuſii IX. 603
Hermanni contracti IX. 615
Carionis ibid.
Melanchtonis ibid.
Caſpari Peuceri IX. 616
Coenobii Moisſiacenſis 54
Citizenſe Pauli Langii Cygnaei IX. 618
Chronici Slavorum Helmoldi continuatio Arnoldi abbatis IX. 619. 643
*S*igberti IX. 619
regum francorum Tylii IX. 642. 650
Holſat. Ioh. Peterſen IX. 644
Hamelenſe I
*S*chickfuſii 332
Ch*unenſis* Epiſc. (Iohannes) 161
Ch*unibertus* Iacobi obit IX. 64
Ch*unigunda* Canuti regis D. filia num Imperatori Henrico II. aut III. nupta IX. 617. ſqq.
unde hoc nomen derivetur IX. 615
Ch*unimundus* Princ. Carinth. 552
Churfürſt vocatur Siebener Herre IX. 589
vide plura ſub voce Korfurſt.
Ch*urſwandius* Baro (Ioh. Henr. Sebaſt.) 368
Cilia urbs olim in Norico 544
Cimbria deficit a Chriſtierno II. R. D. IX. 56
Cimbria (Fimbria alii Imbria) a R. D. ſubjugata IX. 123
liberata IX. 106
Aquilonaris IX. 53
Cincibilis Princ. Carinth. 552
Cineres Adriani 466
Cingulo militari decorantur Galeacii. IX. 693
Ciprenen 280
Circlerus (Laur.) 298
ad *Circulares* conventus qua ratione legati e Pom. mittuntur IX. 463
Circus Flaminius 482
Floralis 502
Iulii *Caeſaris* 470
Olympiacus 475
Alexandrinus 497
Ciſtercienſis ordo inchoatus IX. 212
in *Caeſaris* tutela IX. 34 672
Ciſtercienſis ordinis monaſterium ab omni exactione & teloniis eximitur 673
Citatio olim ter repetenda, VI. hebdomadum & III. dierum ſpatio 9. 27

Civi-

Digitized by Google

Civitas provincialis ſoedus init cum Principe extraneo 11
Civitatum ordinis origo in Pom. IX. 432
piratica ipſis & aliis infeſta IX. 116
Clagenfurtenſes fures ſuſpenſos iudicant 566
Claravalle monaſter. in Dania IX. 30. 27
Claudiae virginis Veſtalis miraculum 482
Clauſi Ducatus argumentum 22
Clauſſön (Nicolaus) epiſc. Arhuſienſis IX. 47. 48
Clauſtrum de Sora concrematur IX. 29
Clauſtrales poenae in delictis 119
Clauſura IX. 586
de *Cleberg* (Berc) IX. 668
Cleopatrae ſtatua 468
de *Clepelshagen* (Iohannes) IX. 507
Clerus Danicus ab irregularitate abſolvitur IX. 38
Clientes quomodo a Vaſallis & ſubditis in Pom. differunt IX. 426
Cluverus (Ioh.) IX. 601
Coburg civitas 256. 272
de *Cocceji* (L. B.) 80
Cocus (Georgius) IX. 68. 52
Codex legum danicarum IX. 5. 6
Codicilli ſeculo XV. porro non latine ſed germanice ſcripti 10
ad *Codicem* diplomaticum codicillus regalis 5
Coeli ſcala 478
Coelis (Iohannes) IX. 52
Coenobium Novi operis prope Halam vid. *Novum opus.*
Coenobia Wurtenbergica an imperio, an vero Wurtenbergicae provinciae adſcripta 42
Coenobiis virginum regulae a Principe & ordinibus in Pom. præſcribuntur IX. 454
Coggones IX. 34
Coggonum expeditio indicta IX. 38
Colberg IX. 652
Colding caſtrum in Dan. aedificatum IX. 91. 29
de *Coleſowe* (Godeſcalcus) 680
de *Collectis* ſeu contributionibus in Pom. IX. 474
modus collectandi ab arbitrio ordinum pendet IX. 476
ejus modus antiquus & novus 475
collectae provinciales ſunt vel ordinariae vel extraord. IX. 480
ad collectas aegre recurritur IX. 484
collectae pauperum IX. 483
videantur plura ſub voce *Contributio.*
jus *Collectandi* vicario in Italia competit IX. 37. 695
Collegiorum in Pomer. origo IX. 132
collegia in Pom. ſunt perpetua IX. 133
Colln an der Spree IX. 577
Colloquium Thorunenſe charitativum 301
Colmar civitas 209
de *Colmatz* (Rudolph) IX. 583

Digitized by Google

Colonia a Danis obſeſſa IX. 4
incenditur IX. 6
Colonienſis Archiep. (Friedericus) 240
Philippus 151
Colonienſi Archiep. omnes Comites Angriae & Weſtphaliae nexu clientelari addicti 61
Cancellarius in Italia ibid.
Coloſſae Praxitelis 501
Colotranenſe pactum 318
Columnae ex porphiro 478
Hieroſolym. 468
in duas partes ruptae 496
in foro Trajano 499
Columnarum quatuor genera 477
Adr. ſepulchrales 466
aeneae ex calcaribus 495
Antonini 498
Chriſti flagellati 499
ex iaſpidi lapide 468
Comes de Cruzze 650
Gucelinus IX. 154
provincialis 15
de Seen IX. 201
Cometa magnus IX. 45
Comitatus olim dotis loco tradebantur 12. 32
Comitis Dignitatem Imperator revocat 13
Comitem de Barby Sax. Dux Ioh. Frid. inveſtit 279
Comitibus liberis den frey Graven indulgetur ius inſtituendi Scabinatus 30. 242
Commendis num debeatur potentatus territorialis 21
Comitia imperialia ſunt inſtar parium IX. 34
Commodi Imp. ſtatua 468
Communio bonorum Miſniae inter coniuges ſublata 37. 273
Compatriotae, parium curiae inſtar 15
Competentiae ius Debitor Canonicus habet 111
in *Concilio* Remenſi bannum ſtabilitum 137
Concionator offuciarum non ſit ſtudioſus in ſuggeſtu 130
Concordiae templum 491
ex *Concubina* liberi more barbarorum ſucceſſionis ſunt participes IX. 20
Cone caſtrum IX. 691
Confirmatio iuris Woldemariani IX. 8
Confraternitatis cauſa Saxoniae, Haſſiae, & Brandenb. IX. 35
pacta March. Brandenb. cum Bavariae Ducibus 641
648
eius confirmatio ab Imp. 644
Confraternitates ſacrae 67
Confraternitas coenobialis 609
Conjux ſuperſtes ut ex ſemiſſe tantum ſit heres ſancivit Dux Sax. 273
Conradus rex obit IX. 8
Conradus Imp. cum rege Dan. Knud foedus init IX. 18
Conradus Marchio de Brandenb. & Landsberg IX. 505
Conringus 79
Conſiliarii a rebus bellis in Pom. IX. 461
de *Conſiliariis* provincialibus in Pom. IX. 489

eli-

Digitized by Google

eliguntur a Principe IX. 490
eorum numerus & origo IX. 490. 491
ſunt iudices inter Principem & ſtatus IX. 493
eorum officium IX. 491
eorum juramentum IX. 494
Conſiſtoria vel formantur vel reformantur in Pomer. ordinum conſenſu IX. 452
Conſtantia civitas 215
Conſtantini arcus 494
baptiſterium 495
Conſtitutio Ducis Lalandiae Chriſtophori IX. 8
Erici Reg. Dan. IX. 8
Woldemari R. D. IX. 7. 8
regis Chriſtophori IX. 7
Conſtitutiones plures Erici Regis IX. 8
Daniae regum IX. 11
Contboralis IX. 721. 732
Contributiones indicere quid ſit in Pomerania IX. 476
an Princeps aliquem de illis eximere poſſit IX. 474
quinam exemti ſunt IX. 475
quando eorum ſolutio ſuſpendi poſſit IX. 487
illis Pomerani gravari non poſſunt IX. 423
Contumacia Veracht des Richters 10
Contumaciae citati poena 27
Conventus generales in Pomer. vel Princeps vel Marſchallus indicit IX. 441
pro ratione ſumtuum differunt IX. 444
ordinibus ad hos venientibus Princeps gratias agit IX. 431
ejus concluſa vocantur nicht Fürſtliche ſondern Land-Tages-Abſchiede IX. 457
conventuum locus IX. 438
in conventu generali quomodo collegiatim deliberatur IX. 442. ſqq.
quinam ad hos vocantur IX. 442
quaenam in illis tractantur negotia IX. 448
ſunt in Pomer. duplicis generis IX. 436. 438
ad conventus non venientium poena IX. 444
de pluralitate votorum in conventibus IX. 485. 486
Conventus Landscronenſis carmelitarum IX. 54
Coppenhagen vid. *Haffnia*
Copiae ſtatua 470
Coquinae imperialis curiae magiſter IX. 706
Corbanienſis Epiſc. (Maurus) 216
Corneliorum aedes 499
Corpus iuris norvagicum IX. 10
danicum IX. 5. 6
Corpus iuris danici hodiernum IX. 9
Coronatio Imperatoris à Papa IX. 232
Coſcebodhe 136
Cotiſowe villa 153
de *Cottbus* (Hans) vendit ius lignandi pago Schadow IX. 562

de

de *Covvroburg* (Helfericus) 162
Cragius de feudis Scotiae 78
Craniae ſignificatus 544
Crameri (D. Daniel.) chron. eccleſiaſt. majus IX. 596
Credentiales litterae urbis panormi 518
Creme caſtrum 194
Oppido *Cremmen* omnia privilegia confirmantur IX. 525
Cremenſi civitati indultum privilegium nobilium de Bredow IX. 655
Cremmenſis privilegii Marchionum de Brandenb. IX. 505
Cremmeſſow IX. 567
Cremona 194
Creutzpfennig 125
Crhaveneſtorp 135
Criblacke IX. 503
Cronecke (Hermannus) IX. 505
Crop villa 149
de *Crosnenſi* ducatu in Sileſ. 396
Croſſen civitas IX. 554
Croſſvin caſtrum pomeraniae IX. 652
Croylandenſis abbas Ingulphus IX. 594
Cruces in Dania truncatae IX 9
de *Cruciatis* ingenuum iudicium Catholici ſcriptoris IX. 51
Crucis templum 497
Crutze groſchen 604. 610
Cujacius 79
Culben IX. 35
Cumae 511
Cunradus Princ. Carinth. 563
Curatores & Tutores conſtituendi Ius conceditur Vice-Comiti Mediolanenſi a Carolo IV. Imper. 197
Curia hoſtilia 492
archiepiſcopalis Barby IX. 174
Werpinge ibid.
Geltoffte ibid.
apud Altenburc. celebrata 153
Curiae epiſcopales in Scania IX. 135
Curiales quatuorviri quando inceperint 29
adminiſtros die Hof-Aemter quisnam potuit alere 27
Curiatii & Horatii 475
Currus triumphalis 490
Cuſpininus pr. 47
Cuſterdingen 420
Cygnaei (Pauli Langii) chronicon Citizenſe IX. 618
Cypraeus apoſtata IX 604
in *Cypro* ſepultura Erici miraculo nobilis IX. 40
Cyſow villa IX. 584
Czorn 280
inter oppidum *Czallich* & nobiles de Loebben, Ioachimus Marchio Brandenb. ſententiam dicit ſuper iure coquendi & vendendi cereviſiam IX. 578
D*aciae* regnum IX. 736
Daciorum ius conceditur ViceComiti Mediolani a Carolo IV. Imp. 199
Daeneholm caſtrum aedificatur IX. 174
Dagmar regina Daniae IX. 28
Daleborgh caſtrum IX. 181
Dalmatiae Dux (Ratoldus) 159
conventus in *Dambeke* IX. 504

Damin caſtrum IX. 215
Dan primus Danorum rex IX. 184
Dani in Anglia nefarie trucidantur IX. 606
ad Chriſtum converſi IX. 4
e Sileſia expulſi 341
Normanniam, Friſiam & Angliam occupant IX. 7
Longobardiam poſſident IX. 6
& Slavi Saxoniae eccleſias invadunt IX. 8
legatum Ottonis M. Imp. trucidant IX. 10
Hamburgenſis eccleſiae ſubjecti IX 5
galliam invadunt IX. 6
in Friſia IX. 4
Dania a veteribus ſcripta: Dacia IX. 614
laboribus exercita IX. 112
ad Chriſtum converſa IX. 15
Chriſtianiſmum reſpuit IX. 12
iterum chriſtiana IX. 10
claſſe urbium vaſtatur IX. 110
biceps IX. 3
clientelaris Germaniae IX. 10
a Teutonibus liberata IX. 107
in *Dania* Sacerdotii cum principatu contentio IX. 169
Daniam Holſati occupant IX. 170
Danicarum rerum ſcriptores IX. pr. 4
ſcriptor inſignis Huitfeld IX. 15
Scriptorum recenſio IX. 13. ſeqq.
ſcriptor cum H. Ernſtii notis IX. 30
Danicae leges in ordinem redactae IX. 48
Danici iuris novae conſtitutiones IX. 5
feudalis & germ. differentia IX. 124
corpus hodiernum IX. pr. 9
Danicum ius qua ratione a Frid. III. congeſtum IX. pr. 9
aulicum IX. pr. 6
regnum a Svecia accipit Oluff IX. 8
corpus iuris IX. 10. 5. 6.
Daniae legiſlat. recenſio IX. 7
regnum biceps IX. 25
regnum triceps ibid.
iuriſprudentia & politica differunt IX. pr. 8
regum novellae IX. pr. 10
conſtitutiones IX. pr. 11
reges ex Oldenburgenſi ſtirpe IX. pr. 14
Lutherus Ioh. Fauſen IX. 62
regis dapifer IX. 38
rex Epiſcopo fidelitatem iurat IX. 170
regina capta IX. 51
terminus fuit fluvius Eydora IX. 1
regum quis primus chriſtianam fidem amplexus IX. 3. 593. 595
genealogia IX. 637. 638 630. 40
leges

leges adauctae IX. 34
regi Sigiſmundus Imp. Sleſvicum ex iure feudali adiudicat IX. 124
Daniae reges.
Abel IX. 3
Amilo IX. 30
Canutus fil. Waldemari IX. 26. 649
Chriſtianus I. Comes Oldenburg. IX. 134. 43
Chriſtiernus II. IX. 53. 149
II. IX. 74
Chriſtophorus IX. 80. 30
Chriſtophorus Erici frater IX. 100
Chriſtophorus Bavarus IX. 132
Ericus IX. 79. 128. 4
Lamb. IX. 24. 631
pius ſive bonus IX. 94. 629
pomeranus IX. 119
Ericus puer IX. 8
Erici filius IX. 85
Chriſtophori filius IX. 82. 90
Edmund IX. 631
Fridericus I. IX. 57
Frotho IX. 593
Godofredus IX. 1
Gormo IX. 9. 592
Hardekudt filius Erici IX. 8
Haraldus IX. 3
Blachtent ſive Blachtand IX. 591. 592
Klagus IX. 597
Henningus IX. 1
Heraldus Klack IX. 592
Inguarus IX. 593
Iohannes I. IX. 53. 138
Margaretha gubernatorin Daniae IX. 113. 189
Nicolaus IX. 23
Olaus IX. 89
ſub tutela materna IX. 113
Oluff IX. 8
Regnifridus IX. 3
Sigfridus ibid.
Siguardus IX. 8
Siort Falle ibid.
Sven Otto IX. 596
Sveno IX. 625
Sveno Magnus IX. 626
Svend IX. 13
Waldemarus I. ſive Magnus IX. 640
infans IX. 101
II. IX. 79
Chriſtophori filius IX. 106
Danigeld tributum Anglorum Danis datum IX. 626
Danikholm caſtrum in Scania IX. 136
Dannenberge oppidum 67
Danorum converſio IX. 176
clades ad Bornehoffet IX. 167
pax cum Francis IX. 8
irruptio in Galliam IX. 5
Henricus comes de *Dannenberg* IX. 541
Danſchen civitas in Oland IX. 136
Danske civitas IX. 174
Danske Lov. IX. 10
Dapifer Marchionis Brandenb. IX. 516

Digitized by Google

Regis Dan. IX. 38
de *Dasle* (Adolphus) IX. 211
de *Datzmasbach* (Crafft) 159
de *Daupp* (Wenceſl.) 373
Daventria ſedes Epiſcopi IX. 6
Debita ſine Ordin. conſenſu Princeps in Pom. contrahere non poteſt IX. 468
De *Decani* electione in capit. Einbec. 104
Decii Thermae 474
palatium ibid.
Decimae
ſchmalen fleiſch Zcehende 581
Dedeſen pagum 652
Deghnii Theodori) concordantiae iuris danici IX. 7
Dei praeſcientia an rebus contingentibus inferat neceſſitatem pr. 2
Delicta maiora pertinent ad regalia iurisdictionis hereditariae 659
Delitzſch (Hermann) 661
Delmund villa in terra Friſonica 7
Delubrum vid *Templum.*
Deme idem olim Anglis quam iudex IX. 35
Demin idem olim Anglis quam iudex ibid.
eius derivatio IX. 35
Demto quid ſit ignoratur IX. 35
Denarii rhedarii IX. 30
Denarius, Pfännig 10
ius *Denobilitandi* an fieri debeat conſenſu S. R. I. archiprincipum 48
Delphini gentilis aedes 490
Depo Princ. Carinth. 553
Deredingen 413
Dertreuel (Henr.) IX. 505
poſt *Dresdenſem* pacif. Evangelicis confirmantur in Sileſ. literae Maieſtatis a Rudolph. II. impertitae 308
Deutſchen thalh pagum 282
Dhretis 136
Dhroganice ibid.
Dhurnevelt ibid.
Dianae ſtatua 470
delubrum 500. 475
Diaconi Annales gentis 552
Hiſt. longob. ibid.
Dictator olim rationes reddere debebat IX. 419
Dielnice 135
Diesthorp villa IX. 498
Dieterus 419
Diffidatio legitima 30. 247 241
Dignitatem comitis Imperator revocat 13
Dilationis terminus VI. ſeptim. 30
Diocletiani Horrea 475
Diplomata ſec. XV. porro non latine ſed germanice ſcripta 10
Diplomatarii Brandenb. collector IX. pr. 29
Diplomatarium Brandenburgicum ibid.
ad *Diplomaticum* codicem regalis codicillus 5
de *Diplomatario* miſcello IX. 30
Dirbergen 280
Diſslingen ibid.
de *Diſkau* (Otto) 731
groſin *Ditfurt* pagum 90

Digitized by Google

Dithmarſia a Danis ſubjugata IX. 76
Regibus Daniae a Frid. III. Imper. donata IX. 50
eccleſiae Bremenſi ſubjecta IX. 140
a Frid. Imp. Chriſt. I. Regi D. confertur IX. 140
in *Dithmarſos* infauſta expeditio Iohannis R. D. IX. 143. ſqq. 50
eius cauſae IX. 148
Ditmari epiſcopi chronicon IX. 595. 606
Ditmarus hiſtoricus haud ſpernendus IX. 612
Dietrich comes de Hohenſtein IX. 684
Dives (Diederich) IX. 509
Divinatores ſecta pernicioſisſima pr. 3
Dnuin caſtrum aedificatum IX. 153
Doberaan monaſterium IX. 191
Dobrochen 285
Doctor legationem ſuſcipit IX. 49
par hominibus gentilitiae nobilitatis aeſtimatur IX. 32
Dodeleben 281
Dobnavius Burggravius & Baro 310
de *Doltzgk* (Hans) 272
de *Doltzig* 266
Domelutz 284
Domersleben 281
Domicellus Magnus perfide obtruncatus IX. 99
Abbel obit IX. 33
Maximilianus Chriſt. R. D. filius IX. 149
Dominatus differt a Maieſtate IX. 420
Dominitz caſtrum Duci Sax. in dotem datur 32
S. Domitianus Princ. Carinth. 560
idola in Carnio evertit 559
Domitii arcus 498
Domus vid. *Ædes.*
Donatio propter nuptias non eſt recompenſa dotis 11
Donav (Carolus Hannibal) Baro & Burggrafius 357
Donnersmarck Baro 399
circa *Dordracum* in Hollandia magna pars terrae paluſtris ſubmerſa IX. 125
Dorff-Knappen IX. 528
Dornveld. villa 149
Dorothea regina Dan. moritur Chriſtoph. Bav. & Chriſtiani I. vidua IX. 48
Dortmunden civitas 247
Doroſtede villa IX. 522. 514
Dos & recompenſa dotis patriae & Latii legum miſcellio 11
maritus olim dotabat uxorem ibid.
Dos & antidos Ehegeld und Morgengab ſibi opponuntur 23 190
Dotatio filiarum Principis in Pom. ad quem pertineat IX. 480
Dotis loco olim tradebantur Comitatus & dynaſtiae 12. 32
Doubeke villa 149
Drackenſtede (Heinrich) 696
Draugsholm arx Daniae IX. 75
Dresden 172

Dresdenſis pacificationis contenta 339
Drets villa 149
de *Drifordia* (Hermannus) 162
Droganitz 149
Dros (Ioh.) archiepiſc. IX. 34
Archiepiſc. obit IX. 37
Droſchbuvitz 283
Droſſen civitas IX. 554
Dominus *Droyſeco* IX. 517
de *Droxie* (Albertus) IX. 668
de *Druſchkevvitz* (Otto) IX. 564
de *Ducatibus* Sileſiae vide *Sileſia*
Ducatus clauſi argumentum 22
Ducis Holſatiae bina coniugia IX. 50
Dukius IX. 13
Dulne 135
de *Dumplingen* (Hans) 748
ein *Dumſchlag* ohne Bluthrunſt 10. 27
Duſſen 280
Duvvaldius dux militum 313
Dyherrius Baro 351
Dymin caſtrum pomeraniae IX. 652
Dymmenſis praefectus Stotheco IX. 514
Dynaſtiae olim dotis loco tradebantur 12. 32
de *Dynaſtiis* in *Sileſia* 398
Dyre (Offo) IX. 85
ſpem *Dyſenbergenſis* civitatis Carolus IV. Sax. Duci Rudolfo facit 56
Dyſterling IX. 213
E*bbeſoen* (Nic.) libertatis Cimbriae vindex IX. 105
de *Ebenett* Comitem inveſtit Elector Sax. cum officio Mareſch. Bamberg. 271
Eberhardus Princ. Carinth. 562
comes de *Eberſtein* 7
plura vide *Euerſtein*
Eberstorff 158
de *Ebleben* (Chriſtoph) 291
Eccleſiaſticae viſitationes in Pomer. IX. 453
Eccleſiaſticarum vindiciarum prodromus 42
de *Eccleſiae* rebus non alienandis in Capit. Einbec. 107
de *Eclesleve* (Ludolphus & Reinhardus) IX. 543
Echteding i. e. plebisſcitum 10 74
Echo inſignis 486
de *Echtertingen* (Frid.) 417
(Frid. Stoffler) 421
(*Henr.*) 418
(Renhard) ibid.
Eckenbergius (Blaſius) IX. 7
Eckersberg (Iohann) 618
Edelredi regis Angliae ſcelus proditionis in Danos IX. 606
Edelle Mann, idem quod Nobilis IX. 518
Edlinge i. e. miniſteriales IX. 559
St. *Eduardus* Rex Angliae IX 20
obit IX. 23
Eduartus R. Angliae tributarius Svenoni Dan. R. IX. 21
Egerstorff 285
Eggewapen i. e. arma 10. 72
Eginhardus 549
de *Ebingen* (Burckard. & Hugo) 425
Eigersdorff 283

Eilwardesdorp 678
Einbeck civitas 15
Einbeccenſia ſtatuta ſacri collegii 101. 14
Eimbeccenſe capitulum S. Alexandri . 101
Duo capitula generalia habeantur annuatim 102
de eius clavibus & ſigillis ibid.
ubi maiora ſuffragia valeant 104
de electione Decani ibid.
de novi Canonici receptione ibid.
eius iuramentum 105
de receptione canonici non conſtituti in ſacris ibid.
de Annatibus von Carentz-Jahren 106
de Canonicis abſentibus redeuntibus ad reſidentiam 118
poenae clauſtrales 119
ad reſidentiam non admittantur qui Principum adminiſtri ibid.
de ſuſpenſione a beneficiis 120
de reſignatione ibid.
de obaeratoCanonico. ibid.
de fabrica curiarum 121
Iuramentum Canonicorum 122
praepoſiti ibid.
de praebenda vacante per reſignationem 106
de datione Baldekinii 106
quid percipiat Canonicus non in ſacris 107
de rebus eccleſiae non alienandis ibid.
de vitando ſaltu in iurisdictione 107. 120
de Legationum cura 108
Secreta capituli non prodenda ibid.
de translatione Canonicorum de choro ad chorum ibid.
de Canonico reſidente & volente abeſſe ibid.
canonicus non reſidens carebit dimidia 109
privilegia abſentium ob cauſam ſtudiorum 109
indemnem preſtent eccleſiam Canonici 109. 110
Canonicus metus cauſa abſens excuſatur 110
Canonico debitori dimidia ſalva ibid.
Canonicorum curiae non cedant laicis 111
Canonicorum abſentium mors & morbus non excuſat ibid.
Von praeſentz - Geldern 112
de Canonicorum viſitatione ibid.
de Canonicorum praeſentium obitu 113
abſentium 114
de Canonicorum teſtamentis ibid.
de anno deſervito 115
gratiae 117
de Canonico praebendato & volente facere reſidentiam

Digitized by Google

tiam ibid.
de Canonico volente redimere annum fabricae ibid.
frequentes ſint in eccleſiis Canonici 118
Einbeccenſis capituli compoſitio litium cum civitate 14. 123
cenſus capitulo praeſtandi a civitate 125
cenſuum mora ne iuſto longior ibid.
uſuras non ultra quincunces Canonici accipiant. ibid.
Von Garten-Zinſe 126
Immunitas Canonicorum 127
immunes Canonici ab angariis 128
Von Cloſterhoeven 129 133
Von Silber-Muntze. ibid.
von der pfahr zum Marckte und in der Nevvſtadt ibid.
de Concionatoribus 130
von den ceremonien in den Stifften 131
de Schola 132
de Monaſteriis 132. 133
Eiſchen IX. 528
Ekellen IX. 496
de *Ekellen* (Geroldus) IX. 497
Ekröe IX. 36
Elbenau brandenburgici iuris IX. 36. 682
an feudum Magdeburgicum? IX. 36
a Brandeburgico epiſcopo Saxoniae electori in feudum datur 50
Elbo Strangeſoen IX. 51
Elector vocatur Siebener Herre IX. 589
vide plura ſub voce *Korfurſt*.
Electores audiunt Durchlauchtig, Hochgeboren 30. 239
Elfſborrigh caſtrum IX. 136
Elizabetha Ducis Brunſv. filia IX. 43
R. D. filia Ioachimo Marchioni Brandenb. deſponſata IX. 50
Ellenbecke villa IX. 498
de *Eltin* (Hermannus) IX. 202
de *Emberne* (Hermannus) 25
Emelborn (Henricus) IX. 30
Emenda Bruch dem Richter zu zahlen 10. 27
Emilius (Paulus) 428
de *Emmeltorp* (Henricus) rebellis IX. 79. 80
Emmius (Ubbo) de rebus friſicis IX. 24
Emonenſis Epiſc. (Iohannes) 179
de *Ende* (Nickel) 173
de *Endeſe* (Andreas) IX. 199
Engelbart (Claus) 681
Entibus politicis ars analytica negatur IX. 8
Entringen caſtrum 423. 413
Enzinsdorff 158
Epiſcopatum Roſchildenſem emit Rennow. IX. 73
Epiſcopi fiunt deteriores IX. 47
ab Henrico Imp. inveſtiti IX. 154. 155
ab Imper. olim electi IX. 390
Lutherani in Dania IX. 77
pa-

Digitized by Google

patres vocantur, diſponente Deo IX. 651
qui Sec. XVII. eccleſiis Rom. Cathol. in Sileſia praefuerunt 318. ſqq.
Anglici in Daniam ducti IX. 18
Epiſcopi Arhuſienſes.
(Ovenus) Bille IX. 75
(Nic.) Clauſſoen IX. 47
Esgerus iul. IX. 100
Eylerus IX. 47
Iohannes IX. 46
Poppo IX. 604
Tucho IX. 82
Epiſcopi Dani in vincula conjecti IX. 75
Otthonienſes
(Iohannes) Andreae IX. 53
Canutus IX. 64
Epiſcopi Roſchildenſes.
Abſolon IX. 26
(Petr.) Bangh IX. 168
Biſtrup IX. 70
(Ioh.) Iacobi IX. 52
Ingaurus IX. 37
(Ioh.) Krach IX. 161. 37
(D. Olaus) Martini IX. 47
Petrus IX. 82. 123
(Ioachim) Roennovv IX. 62. 71
(Nic.) de Swafwe IX. 50
Sveno IX. 633
(Guſtav) Trolli IX. 73
(Lago) ab Urne IX. 52
Epiſcopis Dan. ius ademtum in Fionenſibus comitiis IX. 61
Marchiae num illis indulta iura territorii; an paruerint Marchionatui 50
Epiſcopo Friſingenſi confirmat Imper. Rudolphus I. privilegia 157
Epiſcoporum in Dania translatio a Bonifacio VIII. facta IX. 162
Cancellarius IX. 64
Epiſcopus Scarenſis & Strengenenſis poena gladii affricti IX. 55
appellatur Vater 85. 99
Epulo Princ. Carinth. 552
Eques auratus Paulus Laymannus IX. 51
(Nic.) Hög IX. 57
Iuarus Abſolonis IX. 164
Canutus IX. 51
immunis a tributis 657
Eradeſtborp 135
Erb-Ritter des Heil. Rom. Reichs 272
Erbſchenck S. R. I. Albrecht de Limpurg 268
Erb-Verbrüderungen (geiſtliche) 67
Erbvogetei habet Dux Saxoniae Quedlenburgi 290
Eretringen 421
Erfurtenſis Senatus confitetur ſe accepiſſe a Duce Sax. quaedam paga in feudum 654
Erlandus Archiepiſc. IX. 32
Erlangi de norvegia filius piraticam exercet IX. 34
Ermiek IX. 5
Ernſt comes de Glichen IX. 684
Erneſti Ludovici Pom. Principis teſtamentum IX. 440

Digitized by Google

Ernèſtus Dux Miſniae IX. 45
Erphesphorda idem, quod Erfurt 135
van *Erich* (Ghunter) IX. 658
Erici R. D. expeditio Svecica IX. 170
expeditio pomerana. ibid.
uxor peperit XIV. pueros IX. 169
conſtitutio IX. 8
expeditio Pomerenſis IX. 163
conſtitutiones plures IX. 8
Erico Pom. R. D. Slesvicum adiudicatur ab Imp. Sigismundo IX. 124
Papam iudicem ſpernit. ibid.
Ericum R. D. obſederunt ruſtici IX. 30
Ericus Bleſus IX. 41
bonus R. D. IX. 629. 40
unde bonus ſit dictus IX. 633
cur Hieroſolymam profectus ſit IX. 634
Chriſtophori filius R. D. IX. 90. 82
fil. Chriſtoph. captus cum matre IX. 31
dux Hallandiae IX. 80
Dux Sveciae IX. 38
obit IX. 32
Edmund R. D. IX. 631
Erici filius R. D. IX. 85
Emune IX. 24
Haraldi frater Friſia potitur IX. 4
in bello occiſus IX. 5
Lamb. R. Dan. IX. 24
Langben Dux Laalandiae Marchionem Wernemundae inveſtit IX. 95
Norv. R. Sialandiam venit cum exercitu IX. 36
pius R. D. IX. 94
pomeranus R. D. IX. 43
cum hanſeaticis foedus init IX. 122
obſedit urbem Sleswick & arcem Gottorp IX. 123
Philippam Angl. ducit IX. 173
regno cedens theſaurum ingentem ſecum aufert IX. 132
in Gothlandia obſeſſus a Chriſtiano I. liberatur ibid. & 135
Rex D. S. & N. IX. 119
puer adverſus Chriſtianos IX. 5
obit IX. 8
Ericus R. Dan. IX. 4. 79
coronatur IX. 29
filiam Marchionis de Brandeb. ducit IX. 84
invadit Sveciam IX. 33
Waldemarum Ducem iutiae capit IX. 35
moritur IX. 100
Gothlandiam e manibus Pruſſiorum redimit IX. 90
interfectus IX. 35. 168
56 vulneribus confectus IX. 85. 92
Ericus ſanctus R. S. IX. 177
Ericus R. Sveciae Daniam occupat

Digitized by Google

pat IX. 13
Sveciae & Daniae Rex IX. 15
Ericus tertius IX. 42
Ericus vicecancell. Acad. Haffn. IX. 49
Esbernus Snare IX. 28
Eſchelbrunn 425
Eſchillus Archiepiſc. Lundenſis IX. 25
fit monachus IX. 27
Eſekendorp 136
Esgerus Iul epiſc. Arhuſienſis IX. 100
Archiep. Lundenſ. IX. 164
Eskillus archiep. Lundenſis IX. 166
Eſoces IX. 587
Esrom monaſterium in Dania IX. 39. 213
Esslingen 163
de *Eſslingen* (Ulricus) 424
Eſtrida IX. 40
Eſthoniam Waldemarus R. D. ſubigit IX. 167
de *Eſtonteville* (Ioh.) IX. 721
Eſtrithd IX. 18
Eſtritzen IX. 22
Ethela i. e. nobilis Germaniae Edel IX. 645
Ethelwerdus IX. 594
Ee *Etruria* 441
Eucbariſtia ſi praebetur Canonico aegrotanti omnes Canonici praeſentes vocari debent 112
Eugenius IV. Papa 469
Euphemia Hagoini filia IX. 42
filia Ingeburga IX. 43
nubit Duci Magnopolenſi IX. 42
Everſtein caſtrum cisrhenanum 10
Comitum de *Everſtein* ſponſio libertatis & ſecuritatis urbis Hamelae 70
inter comites de *Everſtein* Hamelam & Epiſcopum Mindenſem transactio ſuper nexu feudali 19
de *Everſtein* (Conradus) 21
(Eberſtein) (Fridericus) ad vocatus eccleſiae Hamelenſis 10
(Ludolphus) ibid.
(Iohannes) ibid.
(Otto) ibid.
de non *Evocandis* civibus per ſaltum, privilegium civitati Brandenb. indultum IX. 556
Execrationis formula horrenda 680
Excellentia eſt titulus Regis Siciliae in medio aevo 522
Eychſtetenſis Epiſc. (Rabe) 244
Eyckendorff 283
Eydora fluvius Daniae terminus IX. 1
Eygothe IX. 24
Eylerus epiſc. Arhuſienſis IX. 47
F*aber* ſtapulenſis 427
de *Fabrica* curiarum in Capit. Einbec. 121
Fabricius pons 472
Fahrenwalde pagum IX. 567
comes de *Falckenſtein* IX. 542
de *Falckenſtein* (Otto) IX. 539
Dux de *Falckenberg* (Wentzlaw) 190
Falcho IX. 41
Famuli Marchionis de Brandenb. IX. 516.

Fanum

Fanum vide Templum.
Fardenſis epiſcopus Hermannus IX. 497
Farneſiorum palatium 479
Fatalium neglectus 6 Pfanningis luendus 72
Fauni templum 471. 484. 494
ſtatua 469. 470
Fauſen (Ioh.) Lutherus Daniae IX. 62
Fauſtus Andrelinus 428
de *Feiltzſch* (Daniel) 278
Felix (Thetardus) IX. 505
num *Felonia* ſit auxiliares copias Imperatori denegare 49
Feltrenſi Epiſcopo confert Carolus IV. Imp. cenſum feltrenſem & Bellunenſem 186
confert caſtrum Alpagi 187
Feltrum civitas in Veneto tractu germanico imperio tributaria olim 23
Feriarum ius conceditur Vice-Comiti Mediolan. a Carolo IV. Imp. 199
ius *Ferias* indicendi Vicario Italiae competit IX. 37. 697
Feroſe (Iohannes) IX. 564
Ferratini Epiſc. aedes 487
Ferto argenti IX. 674
Feuda mortuo vaſallo redeunt ad dominum 19
non acquiruntur niſi inveſtitura ibid.
gentilitia feuda ipſo iure acquiruntur ibid.
de formula zu rechten Lehen ibid.
Hirsfeldenſia feuda num foeminea ibid.
in vendito feudo transfert dominium demum inveſtitura ibid.
Quedlenburgenſia non tranſeunt in emtorem niſi inveſtitura 20
Imperii vendere nefas IX. 39
nobilia a Misniae civibus adquiri poſſunt IX. 36
ad dies vitae largitoris 24
recognoſcunt Vaſalli in Dania IX. 46
archiofficialium num vaſallis fundos tribuant 29
Feudales homines IX. 670
Feudalia ſyſtemata Ictorum ſunt tenebricoſa 77
Feudalis virgae inveſtitura 213
iuris longobardici & patrii differentia IX. pr. 47
Feudi ſuſcepti litterae Lehen-Bekäntniß, differunt a clientelaribus Lehen-Brieſen 265. 269
epiſtola Empfängniß-Zettul 269. 270
coniunctae manus exemplum cum promiſcua ſucceſſione utriusque ſexus 50
in *Feudis* Italiae regalia Caeſaris non Ducum 22
imperii maioribus quisnam ſit iudex IX. 33
non iudicanda a paribus curiae Leodienſis IX. 33 669
Feudorum collatio hereditaria IX 37. 689
reſignationes ſunt neceſſariae

Digitized by Google

riae 21
cauſae maiorum *Feudorum* imperialium alibi & maturius quam feudorum inferiorum ſunt pertractandae IX. 669
de *Feudo* imperii maiori ut controverſiam examinet, committit Carolus IV. Imp. colonienſi archiepiſcopo IX. 668
Feudum
Lehen verdienen 286
ſine fidelitate & ſine litteris clientelaribus 260
novum, iure feudi antiqui collatum 25
in nummis conſtitutum ibid.
collatum bis auf Wiederruff 222
ligium 21
oblatum ibid.
Feuerbach 417
Fegel (Hans) 269
Fidelitatem Rex Dan. Epiſcopo iurat IX. 170
Filii Principum non tenentur factis ſuorum parentum 20
Filius num abſente patre ſit regnator principatus 12
Fimbria (Cimbria ſ. Imbria) ſubiugata a R. D. IX. 123
Fimmern Dani occupant IX. 109
Finderop civitas iutiae IX. 168
Findung idem apud Hamburgenſes ac ſententiam ferre IX. 9
Findzön (Petr.) IX. 91
Finlandia a Danis ſubacta IX. 27
Finnetorp villa Noriutiae IX. 183
Fionia vindicata IX. 73
in *Fionenſibus* comitiis ius ademtum Epiſcopis Dan. IX. 61
Fiſchius (Elias) 301
de *Fiſco* in Pomerania IX. 464
de oneribus ex fiſco ferendis IX. 466
quae ad fiſcum in Pom. pertinent IX. 465
eius rationes quomodo examinandae IX. 468
ad fiſcum penſio piſcatorum pertinet IX. 465
de *Fiſco* regio in Sileſia 356
Flacius IX. 16
Flachaw 284
de *Flaminia* 437
Flaminius circus 482
Fleiſchzehend capitulo Einbec. praeſtetur a civitate 125
Flensborrig Daniae oppignoratur IX. 121
Flensburgum oppidum obſidetur IX. 126
ab Holſatis capta IX. 191
a Slesvicenſibus capitur IX. 129
Fleta 73
Flobeck 284
Florae ſtatua 470
campus 480
Floralium circus 502
Florentia civitas 213
de *Florentin* (Henricus) 21
Florentinus Wigornienſis IX. 593
Floſtorp (Mathias) IX. 91
de *Fluchenſtein* 236
Flumina in Italiae oris verti non poſſunt quam ex indulgentia Imperatoris 22

Fo-

Fodewicenſe praelium IX. 166
Foedus a civitate provinciali initum cum Principe extraneo 11
Foemina an in Bohemia ſuccedere poſſit IX. 38. 726. 712
Folgelin 280
Folkungi IX. 30
Fons oleo fluens in die N. C. 471
Fontes orti ex cruore S. Pauli 477
Foreſti officium Ottoni Forſtmaiſter in feudum conceſſum 166
oppignoratio ab Imperatore facta, nomine imperii 12
Formula S. R. I. vetuſtisſima 80
Fornaborgh caſtrum Selandiae IX. 183
Fornovius (Horatius) Baro 358
Forſtentorp IX. 213
Forſthub 422
Fortunae virilis templum 473
Forumborrig in Norv. comburitur IX. 161
Forum olitorum & piſcarium 481
agonale 497
Fotuich bellum IX. 24
terra de *Foxio* IX. 704
Fraiſchfälle h. e. quatuor crimina quae atrociora 31. IX. 34
Franciae Generalis IX. 721
Franckenſtein 311
de *Franckenſtein* (Chriſtoph) 351
Franciſcus Ludov. Imp. Leopoldi frater Epiſc. Sileſiae 326
Franckfurth IX 554
Francofurtanum Saltum Imper. Carolus IV. Saxoniae Duci confert 44
Francofurtenſi civitati in tractu Lebuſano Woldemarus Marchio Brandenb. confert. iurisdictionem criminalem IX. 517
Francorum geſta IX. 6
Francorum pax cum Danis IX. 8
iure ſuccedere idem eſt, quam ſuccedere iure primogeniturae 51
terra *Frascaroli* IX. 705
Fratrum minorum ordo incipit IX. 214
Fräulein-Steuer vid. *Dotatio.*
Frawenhayn ſilva IX. 674
Fredeberg civitas IX. 559
Freidenthalenſis Dynaſtia principatus nomen fortitur 353
Freygraven comitibus Landſasſiis oppoſiti 13
indulgetur ius conſtituendi Scabinatus 30
de *Friberge* (Godefridus) IX. 497
de *Friberg* (Herman) 605. 607
Friburg caſtrum 708
Friburgenſi comiti confertur Briſgovienſis Landgrafiatus 26. 219
Friburgum conceditur Misniae Marchioni IX. 38
de *Fridenſtein* Baro 379
Friderici Barbaroſſae parentes, dotes corporis & animi 407
Fridericianae flos IX. pr. 41
Friderico Com. Oldenb. nubit Helwich IX. 43
Fridericus I Imp. confirmat clauſtro quod dicitur cella S. Mariae pro-

prope Miſne, duos manſos eidem venditos 152
Frider. Landgr. Haſſiae Epiſc. Sileſiae 325
Fridericus I. R. D. coronatur IX. 57
eius filia Duci Pruſſiae nupta IX. 60
eius uxor coronata ibid.
Fridericus I. R. D. obit IX. 64
III. congeſſit ius danicum novum IX. 9
comes de Bren IX. 667
III. Imp. Dithmarſiam donat Daniae R. IX. 50
Hethebyenſis IX. 26
Chriſtierni filius R. N. IX. 77
Marchio Brand. IX. 526
Friderici marchionis Brandenb. litterae clientelares indultae nobilibus de Buch IX. 566
Friſia a pyratis vaſtatur IX. 14
populata IX. 6
a Danis occupata IX. 7
ſubacta IX. 108
Dani repoſcunt IX. 4
Friſingenſi epiſcopo confirmat Imper. Rudolphus I. privilegia 157
indulget iurisdictionem ſalinas & metallifodinas 18
Friſingenſis (Otto) in rebus danicis ſcriptor fallax IX. 632
Friſones tributo ſubiecti IX. 4
Fron h. e. Praeco, Pedellus 10
Frondorff curia 421
Fronhoff curia 422
Frotho R. D. IX. 594
Frothonis III. Reg. Dan. L. L. IX. pr. 5
Frugothus Gregorii IX. 68
Frumentum aquae immerſum 471
Fuhrmannus (Auguſtinus) 300
Fuldenſis abbas vendit Hamelenſe dominium 7
Fulgwitz 280
Fulmersdorff 282
Funcii (Iohann) chronologia IX. 601
Fürſtengerichte 12
de *Furſtenwaldae* 4 Marchiarum civitatis finibus regundis IX. 501
Furti poena etiam laqueus ante Carolum V. Imp. 24
G*abellarum* ius conceditur Vice Comiti Mediol. a Carolo IV. Imp. 199
Gabinia porta 482
Gabinius Princ. Carinth. 552
Gabrielis Volati aedes 480
Gagnaeus (Ioannes) Franciae olim Cancellarius 44
Comes de *Gallaſch* (Philip. Franciſ.) 376
Galeaciis vice comitibus Mediolanenſibus tanquam vicariis ut pareat civitas Papia Carolus IV. Imp iubet IX. 699
civitas Aſt adiudicatur IX. 37. 690
Galeacii cingulo militari decorati IX. 693
Galeaciorum vicariatus generalis temporarius IX. 37. 694
Galliam Dani invadunt IX. 6

in

in *Galliam* Danorum irruptio IX. 5
Galieni arcus 500
Ganguini(Roberti) compendium de Francorum geſtis IX.649
de *Ganay* (Ioh.) 426
Gan-Erbſchaft guter Wercke 67
de *Gardelege* (Wernherus) IX. 540
Gardelege predium IX.541
de *Gardeleve* (Wernerus) IX. IX.543
Gaſchinus Comes(Adam.Georg.) 358. 371
Gaſſari (Achillis Pyrminii epit. hiſtor. IX. 593
Gattboeſſte curia epiſcopalis in Scania IX. 135
Gebauerus (Samuel) 317
Gedinge 651
quid hoc ſit 653
Gefriet i.e. nobilitatus 567
Gegen-Vermächtniß eſt iuris germanici non romani 11. 33
Geberret und gefreyet i. e. ordini dominorum & baronum adſcriptus 48. 567
Geislerus (Andreas) 306
Geltoffte curia archiepiſcopalis IX. 174
Gelſen (Iacobus) eques auratus IX. 162
Gemblacenſis (Segebertus) IX. 595
Gemeobte i. e. pactum mutuum 214
Gemmeticenſis (Willemi) hiſtoria Normannorum IX. 600
Generalis Franciae IX. 721
Generalis ſuperintendens in Pom. a Principe denominatur IX. 452
Gentilis Delphini aedes 490
Gentz 284
de *Genuenſi* Ducatu 439
Geribaldus Princ. Carinth. 552
Gerbercammer zu Arneburg IX. 528
Gerdeſſen 652
Gerhardus Holſatiae comes IX. 33
Gerardus comes Holſat. IX. 43
iutiam ſubiugare conatus IX. 104
Gerboldus Princ. Carinth. 561
Gerinſsleben 282
Germania Princeps IX. pr. 46
Germanicum ius derogat romano IX. pr. 28
Germonde (Conradus) 162
de *Gersdorff* (Maximil.) Baro 374
Gersſcherridt civitas combuſta IX. 136
de *Gertagi* (Iohannes) IX. 588
Gertichius (Nicol.) pr. 301
Geſchäfft-Brief i. e. codicillus mandati 30
Gesmaria oppidum Weſtphaliae 5
Gesneri ſcriptum contra Reformatos & Sacramentarios 295
Geſinnet und bericht ſeyn i. e. oblivioni traditi IX. 553
Gewaltsbrieff i. e. mandatum 263. 264
Gibichenſtein (Gebichenſtein) 677
Gibolphus Princ. Carinth. 552
Gielſtereen IX. 177

Giers-

Digitized by Google

Giersberrit comburitur IX. 174
Gilda idem quod confraternitas IX. 523
Giovanni germania princeps pr. 71. IX. pr. 46
Giſenaueb 420
de *Giſken* (Pawel) 666
(Hanſ) ibid.
Gissleberg curia Daniae IX. 31
de *Glanvilla* (Ranulphus) pr. 73
Glaub-Brief i. e. litterae credentiales pr. 30
Glaucbenſis coenobii S. Georgii lites cum coenobio Novi operis 676
Glemsgew 416
Gleſer (Hanſ) 660
comes de *Glichin* (Ernſt) 172
de *Glindenberg* (Broſecke Iohannes) IX. 519
Glinen 283
Mega-*Glogaviae* Evangelici preſſi 310
de Mega. *Glogavienſi* principatu in Sileſia 373
Glob (Andr.) IX. 49
(Nic.) epiſc. Wibergenſis ib.
Gleſer (Hanſs) 635
Gnatz 282
de *Gnowitz* (Theodoricus) IX. 539
Godefrid IX. 5
Godefridi frater ſpeciem urſi albi aſſumſit IX. 7
Godelachus Princ. Carinth. 560
Godefredus R. Dan. obit IX. 1
Godin villa ordini St. Joannico donatur a Comite Sverinenſi IX. 496
Godinger Marck 284
Godofredus Henrici IV. Imp. inimicus moritur IX. 295
ejus in Henricum IV. perverſus animus IX. 270
Goerlicenſis Dux Iohannes IX. 536
de *Goldacker* (Hermannus) 168
Goldaſtus IX. pr. 16
Gollin (Albertus) IX. 530
de *Golzſin* (Hermann Burggravius) IX. 684
Gomera dynaſtia Burggraviatui Magdeburgico adfixa pr. 50
de *Gomeringen* (Frider.) 414
Gonenitz 280
Gorm R. D. dicitur Horde Knude IX. 9
unde habeat nomen IX. 592
Gormo R. D. Chriſtianiſmi everſor IX. 9
Gortz 280
de *Gorzeke* (Henricus) IX 505
de *Goſla* (Conradus) IX. 588
Gotau caſtrum a Bradenburgico epiſcopo Saxoniae electori in feudum datur pr. 50
Gotfridus Princ. Carinth. 561
Gothicos libros papae legatus aufert IX. 138
Gothlandia Daniae aſſerta IX. 48. 173. 58
a Waldemaro R. D. occupata IX. 111
e manibus Pruſſiorum redemta IX. 90
Gotſchalcus IX. 23
Gottau Brandenburgici iuris IX. pr. 36. 682

an feudum Magdeburgicum IX. pr. 36
Gottberg Heinrich) IX. 532
Gottorp arx a rege Dan. obſeſſa IX. 123
Gotzmann (Gunze) 267
de *Grabowe* (Alvericus) IX. 540
de *Gradeck* 245
Graeca Schola 473
Graecorum quorundam imagines 504
Grangiae idem quam limites IX. pr. 34
Gramstorff 284
Grand (Ioh.) Archiepiſcopus Lundenſis IX. 99
(Ioh.) Archiep. Bremenſis factus IX. 100
Granzius de comitum Auſtregis pr. 47
Gratius IX. pr. 16
Gravamina ordinum in Pom. quomodo expediuntur IX. 459
Grefendingk 40
Greffenpfennig 283
Gretſeri incuſatio IX. pr. 21
Grilbone 284
Grimme pagum IX. 567
caſtrum *Gröningen* Landgravio Thuringiae in feudum conceditur ab Hirsfeldenſi abbate 167
de *Groningen* (Ludolphus) 168
Groenſunt IX. 36
Crutze *Groſchen* 604. 610
Trutze *Groſchen* 602
Groſſebenen (Conrad) 616
Groſſen Heppach 418
Groſſentzitz 280
Groteſcorum picturae antiquae 494
Groteren bekanntniſſe i. e. in fidem maiorem IX. 550
Grothenſſee IX. 26
Grotii (Hugonis libellus de antiquitate reipublicae Batavicae IX. pr. 23
la *Grotta* Dragonaria 510
de *Groumbach* (Albertus) 153
Dedo comes de *Groux* 152
de *Gruna* (Frethericus) 679
de *Grunbach* (Albertus) 152
Gubernator Sveciae Stenoſture IX. 44
Gucelinus comes IX. 154
Guerra idem quod bellum IX. 179 190
Guido Cardinalis IX. 32
legatus Papae IX. 81
de *Gundling* (L. B.) collector diplomatarii Brandenburgici IX. pr. 29
Guntherus Comes de Kewerenburg & Schwarzenburg IX. 524
Guntherus Ligurini IX. 632
comes de Lyndo IX. 525
de *Guntersberg* (Heinrich) IX. 559
ei infeudatio facta oppidi Calies IX. 564
Gunyld uxor Haraldi R. Dan. IX. 10
Gurcenſis Epiſc. (Ditricus) 161
Guſtavus Erici R. Svec. IX. 58
Guthebaldus IX. 17
Guthedus IX. 11
Guthorm IX. 18
princeps Danorum IX. 5
Guthnim IX. 18
Gutzel IX. 52

Gwardiam quam Rex Galliae fidelibus Luzenburgenſibus habet, ut continuet petit Wilhelmus Dux Saxoniae IX. 734
Gyldenſtiern arcis malmogienſis praefectus IX. 68
Gyritha regina Daniae IX. 596
Habitationes Chriſtianorum prim. 484
comitis de *Habsburg* & C. de Homburg pactum ſucceſſorium Carolus IV. confirmat 208
Habsburgicis Carolus IV. Imp. omnia confirmat privilegia 210
de *Hace* (Petrus) IX. 509
de *Hackeborne* (Fridericus) IX. 540
de *Hakenburnen* (Frider.) 152
de *Hackenbeke* (Heinricus) IX. 507
Hackon Princeps Norvegiae IX. 11
de *Haddenhuſen* (Hermannus) 21
Hadelone maritima a pyratis vaſtantur IX. 14
Haderslebii vendunt coenobio novi operis ein Notzel erbguts in Hackebornn zu Halle 662
Haſſnia fruſtra oppugnatur a numeroſa Hanſeaticorum claſſe XI. 127
munita IX. 37
obſeſſa IX. 57. 95
fame domita IX. 74
prodita IX. 72
Haſſniae imagines expugnatae IX. 62
arx proditione capta IX. 72
reformatio coepta IX. 60
Haſſnienſe colloquium inter Pontif. & Lutheranos IX. 62
Haſſnienſem arcem ſibi vendicare vult epiſc. Roſchild. IX. 66
Haſſnienſis academia fundata IX. 45
de *Hagene* (Petrus) IX. 668
Hagenuia civitas 214. 155
Hagoinus ſenior IX. 42
iunior ibid.
Hagenbuch 421
Haguinus R. N. IX. 80
ducit Margaretham Waldemari Regis D. filiam IX. 111. 88
obit IX. 87. 83
Halae vetuſtas pr. 52
mille prope modum annorum aetatis pr. 54
a Venedis iuſſu Caroli M. aedificata pr. 56
eius ſuburbium Strohhoff unde habeat nomen ibid.
Carolus M. ibi iam invenit Hallas i. e. ſalinas. ibid.
Salinarum dominis dedit iura civitatis ibid.
ſupra montem civitas longe iunior ibid.
das podewelſche thor 697
Salinaria olim feuda nobilia pr. 57
Staſſfurtenſes & Salzenſes Salinatores adhuc iure ſedecim imaginum utuntur ibid.
notandum quod Luneburgi hodieque Salinatores audiant

diant Saltzjuncker.
SalinatoresHallenſes archiepiſcopo inſultarunt, pr. 57
Salinatorum reditus cur tantopere decreverint ibid.
Senatus diviſus in Thal und Berggerichte pr. 58
Senatus montanae urbis praelatus ſenatui in valle ibid.
varia huius praelationis argumenta, deſumta von der Lehn-Tafel, von der Beſatzung und Friede würcken, quid hoc ſit, ibid.
Salinatores habeant aedium dominia, incolatum & civibus ſint adſcripti ibid.
Hallarum duo Scabinatus. ibid.
duo praetores pr. 59
Berg-Richter denotatBurggravium. ibid.
Saltzgrave i. e. Salisgravius ibid.
Rolandina ſtatua an referat imaginem Caeſaris ibid.
in fori meditullio olim ſtetit ibid.
Burggravii & Salisgravii munera Magdeburgica feuda necquicquam imperialia pr.59.60
Halam & MagdeburgumPoloni, Bohemi, Poruſſi, Sileſii vetuſtisſimis temporibus cauſas ad reſpondendum miſerunt pr. 62
civitatis Hallenſis varia nomina pr. 65
iurisdictio omnis olim penes ſalinatores. ibid.
Salinatorum ſenatus collegarum Nobilium patritiorumque conſenſu ſtipatus pr. 57
Thal unde habeat nomen pr. 56
Salinatores Hallenſes olim audivere Saltzjuncker pr. 57
Hallandia ad regnum Svec. olim pertinet IX. 188
Hallandiae comes Iacobus IX 34. 86
Dux Benedictus Algothi IX. 88
Dux Chriſtophorus IX. 95
Ericus IX. 80
caſtrum *Hallandiae* in hyeme obſeſſum IX. 38
de H*alberſtadt* (Ian) IX. 517
Halberſtadenſis Epiſcopus Reinhardus confirmat privilegia coenobii Chaldenbrunnenſis 134
Ulricus 151
pacem init cum abbatiſſa Quedlenburgenſi 84
Confirmatio hujus pacis 89
Gebhardus confirmat pacis tabulas, initas cum electore Sax. Erneſto, de multa ſolvendo & porro non offendendo 93
confirmat privilegia Marienzellae 678

ejus

eius iura in Quedlinburgum pr. 14. 85
illis renunciatum 90
eius bulla de indulgentiis plurium Epiſcoporum ratis & gratis IX. 507
de *Haldecke* (Zhame) 621
Haldensleben 283
Halſingerbarth 422
Halende far (Nic.) IX. 86
Hallenſium archivorum triga quo fato periit pr. 52. 53
Hallorum i. e. ſalis coctores, Venedorum progenies pr. 55
de *Hallermund* (Otto) 76
Halmſtadt ſcaniae oppidum a Svecis occupatum IX. 74
de *Haltingen* (Hugo) 422
de *Halomund* (Otto) 66
Hamburg a Danis inceditur IX. 4
Hamburgenſes a Danis capti IX. 197
Hamburgenſi eccleſiae iutia ſubiecta IX. 11
Hamburgenſibus Findung eſt ſententiam ferre pr. 9
Hamburgenſis Archiepiſc. Regem Dan. excommunicare intendit IX. 21
eccleſiae Dani & Normanni ſubiecti IX. 5
Hamela fuldenſi privilegio gaudeat 19
Magno Brunſvicenſi Duci ſe addixit in clientelam 12
ſalvo tamen iure dioeceſano Epiſcopi Mindenſis 13
oppignorata 78
in multiplicia iura diſtracta pr. 8
inundatur 18
de *Hamela* Duci Brunſv. non tradenda, pactum 20
Hamelae amplitudo 9
qui anni & ſex ſeptimi ſpatio moratur habetur pro libero 24. 54. 65
Nobiles ibi commorantes ad iura civilia tenentur 24
Ius Aſyli in urbe 54. 64
moneta innovari debet mortuo praepoſito 24. 54. 65
Diſcordiae inter Burgenſes poenae multiplices 24 54. 65
iudaei ibi commorantes civitati tenentur ad iura civilia ibid.
Hamela ab omni exactione libera, excepto cenſu ibid.
intra moenia caſtrum non debet erigi ibid.
Vogtia eſt Domini 27. 53 70
cives Hamel. ius invadendi debitorem habent 29
iudex heres Hoſpitum 30 75
Vogtiae tribunal, Banck 30
Tribus opificum Innunge conceditur 54. 64
ſponſio libertatis & ſecuritatis facta a Comitibus de Everſtein 70
privilegia inſignia 22. 27 53

apertura pateat Mindenſi 20
iovis delubrum deſtruitur 6
caſtrum coenobio debet origines pr. 7
de *Hamelae* origine Rhytmi 17
translatione ad Ducem Brunſvicenſ. Rhytmi 18
Hamelam Brunſuicenſes duces Mindenſi Epiſc. eripiunt pr. 7 12
inter *Hamelam* Comites de Everſtein & Epiſc. Mindenſ. transactio ſuper nexu feudali 19
Hamelau fluvius 6
in pago Saxoniae ſitum 9
de *Hamelen* Conradus Sculthetus 21
Hamelenſe chronicon cum diplomatibus pr. 6
dominium vendit abbas Fuldenſis pr. 7. 11
Hamelenſem eccleſiam Leo papa inſtaurat 8
Hamelenſes iurium privilegiorumque olim retinentisſimi pr. 9
a vectigalibus immunes 20
a tributis immunes 55
Hamelenſi civitati indulta privilegia Brunſv. Duc. Bernhardi & Henrici 63
privilegium publicae viae non mutandae indultum 79
indulta privilegia Brunſv. Ducum Bernhardi & Henrici 70
in emendo vendendo vina in urbem illata 76
Hamelenſibus civibus indultum ius cogendi aurigas ad vendendum vina pr. 10
protectio Epiſcopi Hildesheimenſis promiſſa 80
Hamelenſis Burmeſteri iura 22 54. 63
Conſulis iura 23. 54. 63
civitas ius Telomii habet ibid.
proventus pontis & portorii de Vere 23
Sculteti infra civitatem iura 23. 55
conſules & cives ſtatuunt Bedellum 27
Hamelenſis eccleſiae fundatio 6
eſt filia fuldenſis coenobii 7
venditionis diplomata 14
ſcriptor de Polde 13
Camerlingi & ſitones 20
hiſtoria 1
disſidia cum oppidanis 16
eius tria dona ab Epiſc. Mindenſi facta 17
calamitas a Brunſvicenſibus perpeſſa 14
Hamelenſis advocatia quomodo ad Eberſteinios pervenerit 10. 11
Hamelenſium privilegiorum confirmatio 25. 9
Handfeſtningh lex municipalis in Dania IX. 107
de *Hanguaris* (Olaus) IX. 202
Handhaſſtige Manne 242
Hanſe . . IX. 131
Hanſeatica claſſis fugata IX. 126
Hanſeaticae fruſtra pacem orant IX. 125

cum

Digitized by Google

cum *Hanſeaticis* foedus Rex Dan. init IX. 122
Handthediger i. e. latro, praedo 248
Handveſte IX. pr. 7
Haraldus R. Dan. IX. 3
cum Imper. foedus init. ibid.
Chriſto Daniam vindicat IX. 9
baptizatur IX. 10
primus Daniae regum chriſtianus IX. 593
non fuit Regum Dan. primus Chriſtianus IX. 595
Angliam occupat IX. 10
Ottoni M. ſubiectus ibid.
vulneratus moritur IX. 12
a filio Sven Ottone bello oppreſſus ibid.
Haraldus R. Angliae IX. 19
Haraldus Klagus R. D. religioni chriſtianae repudium mittit IX. 597
Haraldus Blachtent ſive Blaatand. IX. 591. 592
falſo creditur apoſtata IX. 598
Haraldus Klack R. Dan. regno ſpoliatus IX. 3
fit Chriſtianus IX. 4
obit ibid.
de *Hardeck* (Iohannes Comes) 66. 184. pr. 13
de *Hardenberg* (Th.) 25. 26
Haerdeknud filius Erici R. Dan. IX. 8
obit IX. 9
Harde-Knut R. Daniae IX. 19 620
cur vocatus ſit Durus IX. 621
Angliam occupat IX. 20
Angliam fratri ſuo conceſſit ibid.
moritur IX. 20
Harildsborrigh caſtrum incenditur IX. 70
Hartoicus epiſc. Bremenſis IX. 150
Graven und Herren am *Hartz* 87 95
de *Hasle* (Meneo) 21
Haſeloch 420
de *Haſſenburg* (Swinko) 216
de *Haſimburg* (Swinko) IX. 706
Haſenkop Frider.) IX. 497
Comes de *Hatzfeld* (Melchior) 403
Hauptmann der neuen Marck Brandenburg IX. 544
Hauptmannſchafft caſtri Calies IX. 533
Havene, portus IX. 585
Haymbach caſtrum 229
de *Haymenhoven* ſubpincerna campidunenſis falſo creditus 233
Hayne civitas 273
de *Haynaw* (Ulricus) 216
de *Hazenburg* (Swinckhaze) 184
Hecatomben 486
de Heckelinge (Waſmodus) IX. 541
Hedeby frater Abelis R. D. IX. 167
Hederslenbin (Heiſo) 693
Heiligenhoff curia 417
Heiligenholtz 679

de *Heimesberk* (Gozwinus) 146
Heinricus Marchio de Brandenb. & Landsberg IX. 505
Heinricus comes de Stolberg IX. 684
Lignicenſis dux IX. 699
Heiſſe (Pauwel) 667
de *Helbach* (Albertus) 159
Heldburg 200
S. *Helenae* templum 497
Helgenes promontorium iutiae non Sielandiae IX. 599
Heliae Paulus) Carmelita IX. 60
(Paulus) Warbergenſis IX. 54
Heller 13000 Pfund 229
400 Pfund 175
Hellius IX. 26
Helmoldi chron. Slav. IX. 592 595
Helmovinus Princ. Carinth. 561
Helpede 135
Helſingborgh IX. 16
Helſingborrigh IX. 30
occupatur IX. 32
curia epiſcopalis in Scania IX. 135
Helſingör IX. 34
incenditur IX. 98. 149 35. 37
Helwich nubit Friderico Com. Oldenb. IX. 43
Hemmingen 417
Henckelius Comes 399
Henneberg olim Brandenburgici Marchionis pr. 11
Comes de *Henneberg* (Wilhelm) 588
Secretarius Imp. Ludovici IV. 35
(Bartholus) IX. 525
(Ber.) 650
Comitiſſa de *Henneberg* (Iutta) 174
de *Henneburg* (Otto) IX. 543
Hennelii Sileſiographia togata & ſagata 341. IX. pr. 23
Henningus R. Dan. IX. 1
Henricus archiep. Upſal. IX. 191
Henricus S. Princ. Carinth. 563
Henricus Hezilo Princ. Carinth. 563
Henricus Hoſat. comes IX. 43
Henricus Imp. Canuti R. D. gener. IX. 19
obit IX. 9
Henricus Megapolitanus IX. 43
de Sleswig ad Flensburgum caeſus IX. 126
IV. Imp. a Godofredo abducitur IX. 270
illi mittuntur particulae de ſudario, cruce & corona ſpinea Chriſti IX. 239
varios fortunae caſus expertus IX. 343
in tentorio coronatur IX. 367
Lucano Epiſcopo ſedem apoſtolicam interdicit IX. 155
mala cauſa IX. pr. 19
Heraldus Klack R. D. IX. 592
Herbenſteinius Comes (Ioh. Bernh.) 367
Herbordeſs (Fritz) 627
Herculis ſtatuae 479
templum 474
victoris ſacellum ibid.
& Iovis delubrum 491

Hereditario iure comes Flandriae factus IX. 41
Hereditatis praeſcriptio annua & VI. hebdonadum pr. 9. 30
Hereditaria feudorum collatio IX. pr. 37. 689
Herfarth idem ac ad caſtra proficiſci IX. 547
Hericus vid. *Ericus.*
Herivadum IX. 25
Hermanni contracti chronicon IX. 615
Hermannus profeſſor ordinis divi Iohannis IX. 51
Hermanu comes de Orlamunde IX. 684
Hermanni Marchionis Brandenb. pacta dotalia pr. 11. 31.
Hermaphroditi ſimulacrum 479
Hermini ſ. Hermiones quinam ſint populi IX. 615
Heroldus IX. pr. 12
Herrenberg 422
Herter 419
Hertius pr. 80. IX. pr. 34
Hertzberck oppidum 33
Herculi Hungaros petunt & in Italia regnant IX. 324
de *Hervede* Iacobus) IX. 200
de *Hervordia* (Gerhardus) 21
Hervvede 30
Heſſeler (Brictius) 745
de *Heſcheberg* (Trudo) IX. 76
Heſtecorn Othen IX. 36
Het Eygheim 415
de *Hetruria* 441
Heubelius (Ioh. Henr.) IX. pr. 14
de *Heymburg* (Annas) IX. 554
de *Heymenhoffen* (Heinrich) 587
de *Heymenhoffen* (Ieronymus) ibid.
(Melchior) 586
Heymenshoffius ſubpincerna Campidunenſis pr. 52
de *Heymenhoffen* Nobiles inveſtiti cum hereditario pincernatu 586
Hibotundorff IX. 675
Hickeſii (Georgii) grammatica communis IX. pr. 12
Hielm IX. 36
aedificatur IX. 168
Hieronimi ſepulchrum 500
Hilberstorff 285
Hildagesburg IX. 542
Hildesheimenſis Epiſc. Wiſpenſteinenſia feuda de Steinberg confert 651
protectionem Hamelenſibus promittit 80
Hilgenndorf 284
Hilligmann (Peter) 733
Hillingenthal 285
Hinſeholm comburitur IX. 161
Hippodromus caſtrenſis 485
Hirſchan 413
Hirsfeldenſis abbas infeudat Landgravius Thuringiae de caſtro Groeningen 167
concedit Thuringiae Landgraviis bona vacantia, quae horum maiores recognoſcere hactenus conſueverunt 161
abbatia in Haſſiae principatum verſa pr. 20
abbatia pr. 19
eius feuda num foeminea ibid.

Digitized by Google

Abbatis curiales adminiſtri 162
inſulam *Hiſſing* vaſtat R.D. IX. 37
Hiſtoria num deceat Jureconſultum pr. 76
de Æſculapio 472
de *Hiſtoria* cum jurisprudentiæ ſtudio conjungenda ſcripſit Balduinus pr. 79
Hobro IX. 32
Hochdorff 413
Hodoeporicum romanum 466
pr. 45
neapolitanum ib.
die Hof-Aemter, curiales adminiſtros quisnam alere potuit pr. 27
Abbat. Hirsfeld. 162
die vier Hof Aemter curiales adminiſtri quando inceperint pr. 29
Hoffrichter 67
Hoffmanni (Martini) Annal. Bambergenſ. magni faciendi pr. 36
Hög (Nic.) eques auratus IX. 57
Hogh (Henricus) IX. 505
de *Hohenberg* (Albertus) 415
de *Hohenber* (Burckh.) com. 34
Hohenſtein 419
comes de *Hohnſtein* (Dietrich) IX. 684
de *Hohenloch* (Krafto) IX. 706
de *Hohenberg* (Reinh. & Joh.) Comites 417
Hokſtet pagum 654
de *Holach* (Gottfr.) Comes 582
de *Holda* (Jorg) 278
Holdenſtede 135
de *Hollege* (Ludolphus) IX. 524
Holemburg 158
Holgeri (Johannes) IX. 52
de *Hollouch* (Gotz) 245
Holmia infeliciter a Danis tentata IX. 128
Margarethæ R.D. traditur IX. 117
ædificatur IX. 176
incendio deleta IX. 200
igne deleta prorſus IX. 90
Holſati Daniam occupant IX. 170
Holſatia a Danis ſubacta IX. 27
Holſatiæ ducis bina conjugia IX. 50
comes Adolph. Slesvicum in feudum a R. Dan. accipit IX. 133
Nicolaus in Fionia victus IX. 112
Gerardus Jutiam ſubjugare conatus IX. 104
Dux Gerardus ducit Agnetem reginam Dan. IX. 86
Comes Adolphus IX. 29
Holſatici Chriſtiernum eligunt IX. 175
Holſati nobiles ipſi ducem legunt Chriſt. I. IX. 137
de *Holthuſen* (Rodolfus) 22
(Alheid) 652
Holtzbueſen pagum 654
Holtzen 652
Homagium Pomerani non præſtant ante confirmationem privilegiorum IX. 424
de *Homburg* Com. & C. de Habsburg pactum ſucceſſorium Carolus IV. confirmat 208
de *Homborg* (Henricus) 26
Homicidium caſuale morte luendum pr. 9. 29
Hondorff 284

Hone-

de *Hopſgarten* 162
Hopſgartin pagum 654
Horatii Coclitis pons 474
de *Horeburch* (Erneſt) Com. 147
Hordeknude idem ac Gormo IX. 9 vide *Hardeknud.*
de *Hornſperg* (Reinhart) 173
Horreum quod periit in urbe non licet reædificare pr. 56
Horrea Diocletiana 475
Horſſens ab Alvero deprædatur IX. 34
Horti Bellajani 500
Beluedere 468
Card. Carpenſis 501
Ferranenſis ibid.
Nobilium Romanorum 502
Salluſtiani ibid.
di Don Dieto di Mendoza 506
di Don Guerſia 512
Hoſtokſen 652
Hoſemannus 301
Hottomanus pr. 79
de *Hoveden* (Rogerus) IX. 608
de *Hoya* (Wedekindus) 11
(Gebhard) 92
(Hans) ibid.
de *Hoym* (Siffrit) 90
Hueden inſula comburitur IX. 35
Hueſen pagum 654
Hugo Blancus etiam Abus dictus IX. pr. 17
Huitfeldius (Arnoldus) IX. 604. IX. pr. 4
regni Daniæ olim cancellarius IX. 596
Huitfeld inſignis rerum danicarum ſcriptor IX. pr. 15
Huidtloch 422
Hulporede i.e. Ausflüchte IX. 549
Hundertmarck (Frider.) IX. 509
de *Hune* (Bernhardus) 162
Hungariæ Rex Sigismund. IX. 536
Hunger (Philippus) IX. 516
Hunni fuere Sveciæ populi IX. 176
Huneldesburg IX. 542
Huntindonienſis archidiaconi hiſtoria IX. 603
Hure i. e. omne pretium deſervitum 22. 54
Huſembro IX. 30
Huznome caſtrum pomer. IX. 652
de *Huyovve* IX. 509
Hyems aſpera & intenſa IX. 76
de *Hyltimburc* (Albertus) 153
Hyppoliti ſtatua 470
Hyſumbria expugnatur IX. 7
Jacobus Hallandiæ comes IX. 34. 86
miles factus IX. 35
Archiep. Lundenſ. IX. 81
Scotiæ R. IX. 43
Jacobi (Joh.) Epiſc. Roſchild. IX. 52
Jaegerndorffii Marchio Brandenb. relig. Reform. introducit 303
Jani ara 482
Janitor curiæ & cameræ imperialis IX. 702
S. Januarii Xenodochium 507
Jarmarini tumultus IX. 167
Jarimarus Princeps Rugianorum IX. 81
de *Jaurenſi* Principatu in Sileſ. 371
Iconomachia Haffniæ IX. 62. 63
Jeremarus cum exercitu Haffniam petit IX. 31
de *Jherichovv* (Arnold.) IX. 676

de

de *Jerichovv* (Beringerus & Godeſchalcus) IX. 522
Jheorrius Canon. Halberſt. 752
Jerichovve (Rudolphus, IX. 543
Jeſingen 423
Jeſuitæ in Sileſiam irrepſerunt 304
Jeſuitas Archi-Dux Epiſc. Sileſ. introducit 320
Bregenſis Dux relegat. 307. 320
Jeſuitarum collegium Oppolienſe inſtituitur 324
Jeſuitis aula Epiſc. Lignicii traditur 327
Jetenbrugkh 416
Jezene IX. 674
Iſſuar IX. 5
Ignis ſacer 482
de *Jhene* (Nic.) 705
(Peter) ibid.
de *Ilburg* (Botho) IX. 676
(Otte Botho) 171
(Otto Wenth) ibid.
Ilburgum marchiæ Brand. olim pars pr. 21. 171
Illuſtris eſt titulus Marchionum in medio ævo IX. 510
Illuſtriſſimus eſt titulus R. D. in medio ævo IX. 79. 166. 168
Imagines Haffniæ expugnatæ IX. 62
Græc. doctiſſ. viror. 504
Otthonis & Popeæ uxoris 470
Inimeſen 652
Imperator formula: Allerdurchlauchtigſte Hochwirdicheit compellatur 224
idem Oberſte Durchluchtickeit ibid. & pr. 26
Imperator ſcribit militem ipſe ſub ſuo Imperatoris vexillo dem Käyſerlichen Panyr pr. 49
in propria cauſa non eſt judex pr. 49
in propria cauſa judex eſſe recuſat 573
ad auſtregas provocat 574
dicitur lex animata pr. 24
Pontificem olim elegit IX. pr. 20
vice romani imperii confert feuda IX. 688
eſt ſupra leges IX. 680
Adolphus Pfulingenſi abbatiæ privilegium fori indulget 163
Albertus I. confirmat pacta dotalia inter Saxonem & Marchioniſſam Brandenb. 31
Carolus IV. pollicetur Wurtenbergicis gratiam, non ut rebellibus ſed ut hoſtibus 226
Ottoni de Brandenburg Marchionat. Brand. & Lauſſniz in feudum concedit 181
promittit, pro ſciſſione Vratislavienſis a Gneſnenſi, officia apud apoſtolicam ſedem 218

Digitized by Google

Imperator Comiti de Monfort confert Vogtiam Kempten 221
Vicecomitem mediolanenſem ejusque heredes conſtituit S. I. Vicarios generales irrevocabiles 192
confert comiti de Friburg Dynaſtiam Friburgenſem & Landgraviatum Brisgovienſem 219
Naſſoviæ Comiti indulget jus vertendi pagos in caſtra & civitates 202
confirmat Habsburgicis omnia privilegia 210
confirmat pactum ſucceſſorium Comitis de Habsburg & Comitis de Homburg 208
requirit Sueviæ civitatum auxilia adverſus Wurtenberg. ducem 203
donat Ludovico Hungariæ & Caſimiro, Poloniæ regibus, Ducatum Plotzenſem 217
Weſtphaliæ eccleſiis dat protectoriales 240
declarat infeudationem Ottoni Brandenb. factam ſalvo jure Imperii, Bohemiæ & Pomeraniæ 185
Imperator Ducis Bolken liberis conſtituit tutorem 189
confert Feltrenſi Epiſcopi cenſum Feltrenſem & Bellunenſem 186
confert caſtrum Alpagi 187
nobili Dondacio de Malvicinis in feudum nobile concedit caſtrum S. Johannis de Olupra 177
Fridericus I. confirmat eccleſiæ B. Mariæ in Sittichenbach omnia bona, tam præſentia quam futura 144
certa bona cum eccleſia Caldenbrunn. permutat 148
expeditio ſacra 412
mors violenta ib.
ejus filii 410
Frid. V. narrat diſſidia cum rege Boh. Ducisque Saxoniæ ſervitia militaria ſub pœna feloniæ petit 570
Henricus VII. abbatiam Pfulingen ab omnibus exactionibus immunem facit, atque in protectionem imperialem ſuſcipit 164
mandat Norimbergenſibus ut ſylvam imperialem vaſtatam in arbores redigi curent 165

offi-

Imperator officium foreſti in Nurembergottoni Forſtmaiſter in feudum concedit 166
Ludovicus Canonicos regulares in Canonicos ſeculares mutat 7
Ludovicus IV. confirmat pacta confratern. inter Brandenb. & Bavarum 644
Rudolphus I. confirmat Epiſcopo Friſingenſi privilegium ejusdem Eccleſiæ quondam a Frider. I. conceſſum 157
permittit Epiſcopo Friſingenſi, ſalvo jure imperii, jus metalli fodinarum 160
ejus privilegium monaſterio in Pfulingen conceſſum, ut acquirere queat in poſterum ejusmodi bona immobilia, quæ alias Gnoz ſive Genoſſen acquirere poſſunt 154
Wenzeslaus pacem publicam ſancit per Bohemiam & urbes Franconiæ 243
Imperatorum Lotharii III. & Friderici I. privilegium eccleſiæ Caldenbrunnenſi conceſſum 138
Imperii germanici formula vetuſtiſſima pr. 80
Impne Slavorum civitas IX. 12
Inaugurationis Principum Carniorum ſingularis, origo 556
Indulgentia plurium Epiſcop. illis facta qui eccleſiam Stendaliæ viſitaverint IX. 499
de *Indulgentiis* plurium epiſcoporum ratis & gratis Halberſtadienſis epiſcopi bulla IX. 507
Ingeborrig R. Dan. filia nupta Magno R. N. IX. 82
Ingeborg Erico R. D. nubit IX. 27
Ingeburg duciſſa Brandenb. IX. 526
Ingeburga Henrico Mecklemb. nupta IX. 111
Euphemiæ filia IX. 43
Holſat. com. Henrici nupta ibid.
Marchioniſſa Brandenb. Berleburgenſibus civibus confirmat privilegia IX. 531
Ingeburgis Erici R. S. filia IX. 41
ejus genealogia IX. 638
Ingelheim ibi baptizatus R. Dan. Haraldus IX. 593
Ingenuus eſt titulus Comitis in medio ævo IX. 538
de *Ingiugen* (Ulricus IX. 201
Ingridis Canuti Martyr. filia IX. 41
Inguar IX. 5
Inguarus Daniæ Rex IX. 593
epiſc. Roſchild. obit IX. 37
Inguon (Ingevo ſ. Ingo) 553
veræ religionis cultus 554
ejus convivium lautum 555. 558

In-

Ingulphus abbas Croyland. IX. 594
Innocentii bulla de non obtrudendis capitulo Brandenburgenſis eccleſiæ canonicis IX. 499
privilegia epiſcopatui pomeraniæ in civitate Wollinenſi indulta IX. 651
Innocentius VIII. papa IX. 48
Inquiſitio S. Bonifacii tempore Pipini 5
Inquiſitorius proceſſus olim exulavit pr. 9
Inſpruck 588
Inſula Stæ Mariæ IX. 497
proſyta 508
Tyberina 471
Interdictum papale in Dania mutum & brutum IX. 81. 100. 650. 103. 37
ſolivtur IX. 38
Interregni incommoda in Dania IX. 65
Inveſtire abſentem nefas eſt pr. 20 169
Inveſtitura feuda acquiruntur demum pr. 19
Rudolphi Duc. Sax. filiis non inveſtitis ſubditi parere recuſant 40. 43
Inveſtituræ ritus & ſolennia 260
Joachimus Marchio Brandenb. ducit Elizab. R. D. filiam IX. 50
Joannis Marchionis Brandenb. donatio facta aliquot ſtagnorum civitati Kyritz IX. 515
ordinis *Joannitici* privilegia per Marchiam confirmata IX. 534
Johannis baptiſtæ templum 472
Johannis X. ſacellum 495
Johannes Rex Bohemiæ ſpem imperii germanici habet IX. 677. pr. 35
Johannes in regem D. electus IX. 45. 138
coronatur in R. D. IX. 47
patriſſat IX. 143
Sveciam devicit ibid.
ejus uxor capta ibid.
ejus in Lubecenſes ira ib.
infauſta ejus in Dithmarſos expeditio ib.
ejus cauſæ IX. 148
peſte extinctus IX. 53
Epiſc. Arhuſienſis moritur IX. 46
Marchio de Brandenb. & Landsberg capti IX. 505
R. S. IX. 48
Upſal. epiſc. captus IX. 137
Dux Goerlicenſis
Johann Fridr. Dux Sax. & Landgravius capti IX. 77
Jornandes Princ. Carinth. 552
Joſar 284
Joſt Merhomenſis Marchio IX. 536
Jovis delubrum Hamelæ deſtructum 6
Dolicheni templum 484
pheretrii templum 490
ſacellum 472
ſtatua 469
templum 482
Iritz 280
Iſabella Regis Hiſp. filia deſponſatur Chriſtierno II. R. D. IX. 53
Iſarnus nuntius papæ IX. 37. 100 archi-

Digitized by Google

archiepiſc. Lundenſis factus IX. 100
Nobilis de *Iſemburg* Advocatus provincialis 163
Iſidis templum 500
Iſidorus 550
Italiæ deſcriptio, Joannis Molinaris pr. 44. 426
duces rerum imperii adminiſtratores, non domini pr. 24
regalia ſunt Cæſaris p. 25
in *Italiæ* oris plurima nequeunt promulgari pr. 44
de *Italiæ* appellatione & origine 429
longitudine & latitudine 430
regionibus 431
Itterus de feudis imperii pr. 78
Juarus Abſolonis eques auratus IX. 164
Axelsön IX 47
Daniæ Princeps IX. 6
Judæi cameræ Brandenburgenſis ſervi oppignorantur pro XXX. marcis argenti IX. 545
ſuo judice peculiari inſtructi 230
Jus *Judæos* recipiendi eſt acceſſorium territorii potentatus pr. 27
judæi non audiunt Käyſerliche, ſed territorialis principis Kamer-Knechte pr. 27. 230
Jus in *Judæos* Friburgi habitantes confertur Com. de Friburg 219
Judæorum privilegia a Principe acquirenda pr. 32
judex per univerſam Thuringiam conſtiſtutus Rabbi Heller 254
Iudæis Coburgi Landgrav. Thuring. indulget aream convertendi in cœmiterium 252
Iudemann (Arnoldus) 173
Iudices conſtituendi ac deſtituendi jus Vicecomiti Mediol. conceditur a Carolo IV. Imp. 197
Iudicium Sanguinis IX. 496
Iuditha a ſororis viro vi compreſſa IX. 42
de *Iudiciis* in Pomerania IX. 460
Iudicium reviſorium IX. 453
mutum IX. 688
über Hals und Hand 176
in *Iudicium* ſeculare Monachos vocare prohibetur IX. 673
Iulianus Cæſarinus 475
Iulii Cæſaris ædes 475. 492
circi 470
obeliſcus 469
III. vinea 503
Iulinum IX. 599
Jungefraue vocatur uxor Marchionis Brandenb. IX. 526
de *Jungingen* (Conrad) IX. 560
Juno (Dan. Andr.) IX. pr. 6.
Junonis & Herculis delubrum 491
Reginæ templum 474
Monetæ templum 481
lucus 500
Juo Archiep. Lundenſis IX. 173
Jura populi quænam ſunt IX. 419
Vicarii in Italia IX. pr. 37. 695. ſqq.
Juramenti loco, honor Principalis 569

Jura-

Iuramentum conſiliariorum provincialium in Pomer. IX. 494
Canonicorum Einbec. 122
Praepoſiti ibid.
olim pactis addebatur neceſſario pr. 12
cum ſex coniuratoribus 248
ſuper divos ibid.
Canonici noviter recepti 105
in alterius animam 278
zu den Heiligen geſchworen IX. 570. 572. X. 643. 648
ſuppletorium impoſitum ſeptem iuratoribus ſchoepſenbaren freyen leuten IX. 551
de *Juramento* purgatorio hominum facinoroſorum, ſi illi nobiles, iuratores ſint tres, ſi cives quinque; ſi ruſtici, ſeptem IX. 553. 554
a *Jure* territorii ad ius patronatus papa argumentatur IX. pr. 32
de *Jure* praeſentandi in Epiſcopatu Miſniae IX. pr. 31
moderationis in Pom. IX. 487
Juris civilis patrii & latialis differentia IX. pr. 47
Juris Danici corpus hodiernum IX. pr. 9
Jurisdictio mera & mixta pr. 23 188. 195
civilis & criminalis Vicario in Italia competit IX. pr. 37. 695
uber Hals und Hand 282
in caſtro Alpagi confertur Epiſcopo Feltrenſi a Carolo IV. Imp. 188
ſive imperium merum & mixtum Viee-Comiti Mediolanenſi conceditur a Carolo IV. Imp. 195
circumſepta Zaungerichte pr. 21
inſtar imperialis beneficii ab Imperatore conceditur pr. 18
de *Jurisdictione* in Pom. politica IX. 455
eccleſiaſtica IX. 450
Juris feudalis danici & germ. differentia IX. 124
Juris Longobardici & patrii in feudis differentia IX. pr. 47
Jurisprudentia & politica Daniae differunt IX. pr. 8
Iuris Woldemariani confirmatio ibid.
Ius, Tahl-Recht 666
aulicum danicum IX. pr. 6
norvagicum ibid.
aperturae in caſtro Stolpen IX. 569
in caſtro Vierraden IX. 570
danicum qua ratione a Frid. III. congeſtum IX. pr. 9
eccleſiaſticum odia parit IX. pr. 48
gladio coercendi Vicario in competit IX. pr. 37 695
Latiale in anglia, ſvecia & dania exulat IX. pr. 13

Digitized by Google

publicum pomeranicum IX. 417
regium IX. pr. 6
Iuſtinianus M. (Ioh. Petr.) de Ludewig IX. pr. 1
cur barbara reſponſa inſuerit pandectis IX, pr. 9
Iuterbock 582
Iuti rapinis & ſeditione omnia miſcent IX. 101
de *Iutia* (Hermannus) IX. 170
Iutiae Dux Waldemarus IX. 39 95
Iutiam ſubiugare conatus Holſatiae comes Gerardus IX. 104
Iutlandia in tres diviſa epiſcopatus IX. 11
Iuto (Nic.) Cancellarius Dan. obit IX, 34
Iutta Quedlenburgenſis abbatiſſa 169

K*aaſius* Daniae olim cancellarius, vir eruditiſſimus IX. 634
Kactzſch (Nickel) 733
Kadalus Parmam fugit IX. 314
Kaldenbrunnenſe coenobium vid. *Caldenbrunnenſe*
de *Kalene* (Erneſtus) IX. 506
van der *Kalve* (Kunecke) IX. 658
Kanene pagum 282
Kanutus vid. *Canutus*.
Kappehette genus armorum IX. 162
Karelia ſubacta Chriſto vindicatur IX. 180
Karlſon (Ericus) IX. 186
Karolus vid. *Carolus*
Kaſſel (Lorentz) 708
Katterup IX. 35
comes de *Katzenellenbogen* (Erhardus) 34
Katzindorff pagum 622
Kayſerlich panyr Duoi Wurtenb. conceſſum 576
qui vexillo huic adeſſe debent 577
Kegel (Hans) 591
Kellmüntz caſtrum 409
Kelme pagum 599
Kemmerer novi operis Coenobii 592
Kempten vide *Campidunum*.
de *Kenkovve* (Gherardus) IX. 513
de *Kerkovve* (Ebhardus) IX. 521
(Gherardus) IX, 520. 522
de *Kerkovv* (Gericke) IX. 517
Kerſeborg caſtrum IX. 196
Kersploubin pagum 654
de *Keverberg* (Greve Gunther) & Droſcken IX. 518
de *Kevernsburg* (Gunther) IX. 516
comes de *Kevverenburg* & Schwarzenburg IX. 524
Keyſer (Iacoff) 681
de *Kirchberg* Burggravius (Hermannus) IX. 684
de *Kircheimb* (Conradus) 416
Kirchen Ordnungen in Pom. cum conſenſu ordinum confici debent IX. 451
Klempovve villa IX. 511
Kleingafern, oppidum Sileſiae 301
Klingheimer (Fridrich) 269
Klitzmar (Petrus) 744

Kletge-

Digitized by Google

Kletgovve 214
Comes de Kleve (Iohannes) 59
Knechte i. e. milites IX. 556
Knieghen 66
Knike (Arnoldus) 21
de Knobelsdof (Martin) 351
Knorre (Petrus) Decretorum doctor & praepoſitus Wetzlarienſis IX. 707
Knudt IX. 15
Knyphoff (Nic.) IX. 52
Koebena oppidum 311
Kockerde 283
Koege IX. 27
Koegen oppidum munitum IX. 70
de Kokeritz (Nickel) 182
Koldingae caſtrum reaedificatur IX. 83
de Koldiz (Thime) IX. 685
(Tiemo) 153
(Tyme) 173
(Tymo) 176
Koler (Hans) 708
Kolfeſt 280
de Kolmen (Erhard) 655
Koltſchin IX. 554
Komeritz pagum 281
Koenigsberg civitas novae Marchiae IX. 559
Konigsberg ſtagnum IX. 515
der Konigſtuhl 559
Koenigsvvalde IX. 553
Konnigſtall (Georg) 752
(Iohann) ibid.
Koppenhagen vid. Haffnia.
de Korbis (Heinrich) IX. 554
Korfurſte i.e Churfürſte IX. 572 inde Oſnabrugi cives conſulem electuri ad huc audiunt Koerherren i. e. Wahlherren, Wehlherren.
vocatur Siebener Herre IX. 589
Kortkryter Dux exercitus IX. 35
de Kottebitz (Exil) IX. 564
de Kotze (Heinrich) 606
Kozzibut 140. 149
Krabbe (Tugo) fugat Norby IX. 59
Krach (Ioh.) Epiſcopus Roſchildenſis IX. 161. 37
Krantzius IX. 605
Kretzmer IX. 580. 582
Kroebbergk (Iacóff) 681
de Kroſick (Eſchewin) 719
(Cone) ibid.
Krotzen 280
Kruſe (Petrus) archiep. Lundenſis IX. 122
Kraſvvitz (Anthonius) 673
Kunigunda unde hoc nomen derivetur IX. 615
Kunitz 284
de Kunſtad (Georgius) IX. 730
de Karingen (Hademarus) 159
de Kurtzbach Baro 401
Kurtzdeſſen 280
Kuſchcke (Iohannes) IX. 564
Kuwalck villa IX. 557
civitati Kyritz donatio aliquot ſtagnorum facta a Ioanne March. Brandenb. IX. 515
Kyſtorp IX. 216
Kytz IX. 544

Laalendiae Dux Canutus IX. 80
Ericus Langben Marchionem

nem Wernemundae inveſtit IX. 95
Labyrinthus 511. 512
Lachin 423
Lacke IX. 502
Laderſtett 283
Laenenſe praelium IX. 177
Laeti res Danicae IX. 610
Lalandiae Ducis conſtitutio IX. pr. 8
apud *Lambecium* B. d. A. quid ſit IX. pr. 17
ad *Lampadem* perpetuo ardentem donatio IX. 504
Landsberg civitas IX. 559
Lande civitas 194
Landgericht 158
Landgravius Thuringiae omnia privilegio ordini teutonico confirmat 175
conducit Sternbergios ad ſervitia in caſtro Callinberg praeſtanda 174
inveſtit Nobiles de Ilburg cum iure ſimultaneae ſucceſſionis 171
Iudaeis Coburgi indulget aream conuertendi in coemiterium 252
inveſtit Burggravium Miſniæ caſtris Borſtenſtein & Saydow 173
iudaeis in ſuo territorio multa indulget privilegia 231
Rabbinum Heller Erfurti conſtituit Iudaeorum iudicem per univerſam Thuringiam 254
Landkoſten quid ſit in Pomer. IX. 469
Landrath vid. Conſiliarius provincialis.
Landsberg comitatus IX. pr. 33
Marchionatum *Landsbergk* ut Secretarius Imperatoris conferat aut Brandenb. aut Saxoni Imperator Ludov. IV. iubet 35 36
de *Landsberg* Marchio orientalis Cunradus IX. 667
cum *Landsberg* civitate nova Principum Sileſiae pax de amneſtia & reddendis captivis IX. 552
Landsbergenſis marchionatus deſtinatus Brandenburgico Marchioni pr. 12
Landshrone a quo aedificata IX. 191
ibi conventus Carmelitarum IX. 54
Landſchreiber der Marck Brandenb. IX. 544
de *Landſtein* (Lutoldus) IX. 699
(Ogerius) ibid.
Landſtraſſen acceſſoria ſunt territorii non Caeſaris reſervata pr. 22. 176
Landstage quid ſint in Pom. IX. 439
Landrichters Verweſer 268
Landtribuſch lacus prope Furſtenwaldam civitatem IX. 502
Landvogt criminalis iudex 249
Lange (Hans) IX. 554
Langelandt incendio deletur IX. 36
Laocoontis ſtatua 468
von der *Lapen* (Czenck) 184
Laqueus etiam furti poena ante Caro-

Carolum V, Imper. pr. 24 198
de *Lariſch* (Ioh. Frid.) Baro- 381
de *Latio* 443
Laudum ſive *Sententia* Caroli IV. cum ſenſu *S.* R. *I.* principum de litigioſo caſtro Vbigovia 45
auſtregale Miſniae Marchionis inter civitatem Brandenburg & nobilem de Rochau IX 550
Archiepiſ. Magdeb. inter coenob. Novi operis & coen. S. Georgii 676
Saxo *Lauenburgicus* Dux non nullis urbibus in Sileſia liberum relig. exercitium permittit 314
Laurentii (Petr.) ex papiſta Lutheranus IX. 61
S. *Laurentii* templum 494
Lauſiz Ottoni Brandenb, in feudum conceditur 181
Lautersbergenſe coenobium 716 725
Lavo IX. 30
Lax fluvius 146
Laxman Archiep. Lundenſis IX. 173
Laymannus (Paulus) eques auratus IX 51
Lazius 543. pr. 47
Lazius (Wolfgang) de gentium migrationibus IX. 592
eius chronologia auſtriaca IX. 646
Lebus caſtrum IX. 504
a *Leida* (Iohannis Geerbrandi) chronicon belgicum IX. 593
Legati Polonorum a Chriſtierno II. R. D. trucidati IX. 56
ad conventus circulares qua ratione e pomerania mittuntur IX. 463
Legationis acta Saxonis ad regem Galliae IX. pr. 38. 707
Legem univerſalem ſolus Princeps in Pom. ferre poteſt IX. 455
Woldemari IX. pr. 7
Leges provinciales Imp. ſuſtulit IX. pr. 36
Wisbyenſes nauticae IX. pr. 15
Danicae in ordinem redactae IX. 41
Daniae adanctae IX. 34
ius *Leges* ferendi Vicario Italiae competit IX. pr. 37. 697
iuris publici Pomer. IX. 440
in modum pactorum concluduntur IX. 457
ſupra *Leges* eſt Imperator. IX. 680
de *Legibus* ſcriptis & non ſcriptis pr. 70. 71. ſeqq.
Leginfeld curia 415
Legislatio eſt ius comitiale adhuc in *S*axonia pr. 75
Legislatorum Daniae recenſio IX. pr. 7
Legum fundamentalium turbatio periculoſa IX. 420
promulgatio Principi relicta IX. 458
Lebenbekaentniſs litterae feudi ſuſcepti differunt a Clientelaribus Lebenbrieffen 265. 269
zu *Lebnrecht* ſitzen IX. 685
Leben verdienen 286

Lebnsmuthung und Begehrung 265
Leibnitius pr. 6
de *Leipa* (Czenko) Baro 393
de *Lempe* (Ioh.) IX. 197
Lengevelt 136
de *Lenoncourt* (Theodorus) IX. 70
Leondius 544
Leopoldus Wilh. Imp. Ferdinandi III. frater Epiſc. Sileſiae 323
de *Lerbeke* (Henricus) 21
Letare o Heruſalem 617
Leuchtenbergenſis Landgravius (Ulrich) 245
Leukfeldii antiquitat. Chaldenbrunnenſ. pr. 17
Levitas epiſcopus facere poteſt IX. 343
Lex animata dicitur Imperator pr. 24
Libertas Germanorum communis teſſera IX. pr. 23
Libri ſybillini 470
Licentiatus par Nobilibus aeſtimatur IX. pr. 32. 662
Dominus de *Lichtenberg* 173
Lichtenſb IX. 675
de *Lichtenſtein* (Gebhardus) 416
(Gero) 415
Lichtenbergenſi dynaſtae feudum Landgraviatus Alſatiae & Landvogtiae confertur pr. 26
Lichtenſteinio Principi Carnovia traditur 303
ſub *Lichtenſteinio* Princ. ſtatus relig. Lutheranorum in Sup. Sileſia 308
Liebelſcheid pagum privilegio Imperatoris fit caſtrum 202
Liefdegesdorp 135
Lignandi ius civitati Cremenſi a nobilibus indultum vi privilegii IX. 655
Lignicenſis Dux (Wenzla) 183
Georgius Rudolphus 301 310
ultimus Wilhelmus 316
paſtor Wenc. Kahlius cum diacono dimittitur 317
& Wolavienſis ducatus dividitur 202
de *Lignicenſi* ducatu in Sileſ. 388
Lilleoe caſtrum Daniae IX. 138 164
Lilach (Andreas) 711
Limburgenſis dynaſtia Bohemiae non fuit clientelaris pr. 37
de *Limpurg* Pincerna 228
de *Limpurgk* (Albrecht) 268
Lindburch 146
de *Lindavv* (Grefe Ulrich) 169
Lindenbrogiana collectio L.L. antiquarum IX. pr. 12
Lingua Leoni Papae exciſa mirifice reſtituta 8
Linstorf 145
Lipz idem quod Lipſia IX. 666 pr. 33
von der *Lippe* (Henr.) IX. 192
Liviae portus 492
Otto Burggravius de *Lieſſnig* IX. 684
Litem in cauſa publ. Princeps Pom. inconſultis ordin. ſuſcipere non poteſt IX. 461
Litgenavius (Wenc. Wilh.) Baro 394

Lit-

Litterae patentes 523. 525
Gewaltsbrieff 263
feudi ſuſcepti Lehens-Bekäntniß differunt a Clientelaribus Lehen-Brieffen 265
Geſchefft-Brieffe 236
Geloubs-Brieffe ibid.
i.e. codicillus mandati & litterae credentiales pr. 30
Ion *Little* IX. 38
Litzene die Kling genandt 280. 281
de *Lobcovitz* (Chriſtoph. Ferd. Poppelius) 357
de *Loebben* (Chriſtoph.) IX. 578
(Sigmund) ibid.
Lobuch IX. pr. 6
de *Lochen* (San.) IX. 546
de *Loechow* (Hermannus) IX. 520
Locus decollationis Pauli 477
Lodbrogi filii IX. 5
Loeſſen caſtrum 33
Loekenitz feudum caſtrenſe nobilis de Buck IX. 572. 574
Logau (Ioh.) 729
Lohat IX. 31
de *Lombardia* 431
comes de *Lomello* IX. 694
Longobardiam Dani poſſident IX. 6
Longobardici iuris & patrii in feudis differentia IX. pr. 47
Longobardorum origo Danica & fata IX. 175
de *Loſenſi* comitatu controverſia IX. 668
Loſſen 280
Loſenſteinius Comes (Georg Achatus) 364
Louinge 145
de *Louingen* (Tidericus) 147
Lovvboch IX. pr. 7
Lovvenburg expugnatur IX. 174
Lubach 413
Lubeca olim Danici iuris IX. 134
ius *Lubecenſe* conceditur civitati Rugenwald per modum privilegii IX. 583
Lubecenſes cives quadringenti capti IX. 122
Holſatia pulſi IX. 69
Holſatiam ingreſſi omnia vaſtant IX. 67
Lubecenſium bellum cum Danis IX. 52
inſolentia IX. 65
de navigatione cum Caeſareis controverſia IX. 67
Lubecenſibus oppidum Chilo in pignus traditur IX. 140
groſſen *Lubitz* pagum 281
Lubuſenſis Epiſc. (Henrich) 183
Lucae (Friderici) memorabilia ſileſiaca 302
S. *Lucae* ſacellum 500
Luchmenſis (Iohannes) ſacrae imperialis aulae cancellarius IX. 699
de *Lucho* (Hermannus) IX. 525
Luchomienſis Epiſc. (Iohannes) 216
Luchovve (Hermannus) IX. 522
de *Luchovve* (Hermannus) IX. 514
Luckau civitatem vendit Landgravius Thuringiae Starckenber

bergico 170
Luckenszitz 280
de *Luckovve* (Hermannus) IX. 517
Lucullorum Sepulchra 484
Lucus iunonis 500
Scipionis 467
de *Lude* (Iohannes) 15
Ludesburg abbatia 679. 680
Ludesleve 135
Ludevvicus Princ. Carinth. 560
de *Ludevvig* (I. P.) doctor quadragenarius in Academia IX. pr. 27
normannicas leges promulgavit IX. pr. 12
de praecipui iure principis evangelici ante catholicum Romanum pr. 79
eius exemplum mſctum Benzonis IX. pr. 22
eius bibliotheca opulenter inſtructa pr. 3
eius reſponſa cauſarum illuſtrium IX. pr. 50
eius auditorum computatio IX. pr. 51
eius ſcripta recenſentur IX. pr. 46
eius Manuſcripti codices pr. 4
iuſtinianus M. IX. pr. 1
ſingularia iuris publici ibid.
eius otio negotioſa ibid.
eius reſponſio iuris privati IX. pr. 2
iuris publici ibid.
vitae ſenilis ratio ibid
Differentiae iuris romani & germanici X. pr. 77
opuſcula miſcella & virilia ibid.
notae in Inſtitutiones, pandectas & codicem ibid.
Commentarius ad A. B. ibid.
liber de emortuis Veneti patritiatus IX. pr. 18
commentarius ad Auream Bullam pr. 51
ius clientelare ſecundum inſtituta veteris aevi in Germania pr. 78
inſtitutum de codice L. L. antiquarum ſeptentrionalium populorum IX. pr. 12
Manuſcripti codices pr. 4
Ludiger (Heinrich) 681
Ludolfus Kuze 66
Ludovici pii cadaver campiduni ſepultum pr. 30. 238
Romani Marchionis Brandenb. & Luſatiae privilegium novae urbi Stendaliae indultum IX. 509
litterae quod Brandenburgenſes civitates non debeant impignorari IX. 532
Ludovicus Bavarus Imperatorem ſe nominavit IX. 689
eiusdem infeodationis literae ſunt nullius vigoris IX. 689
Marchio Brand. oppido Arneburg confirmat inſignia privilegia IX. 526
Marchio Brandenb. oppido Cremmen omnia privilegia

Digitized by Google

gia confirmat IX. 525
Imper. moritur IX. 8
Luervvaldt (Heinrich) 745
Lugdunenſe concilium IX. 84. 91
Luidolfus Magdeb. archiep. IX. 539
Halberſtadenſis Advocatus 540
Luitprandus 549
Lunae ſacellum 472
& Solis templum 493. 472
Dux *Luneburg*, a civitatibus in Danos concitatur IX. 128
Luneburgenſem Ducem proſcribit das Reichs-Hofgerichte pr. 13. 48.
Luneburgenſis primus dux Iohannes 12
Lundenſe incendium IX. 29
Lundenſes Archiep. vid. *Archiepiſcopi*
Lundenſis Archiepiſc. primus Aſcerus IX. 24
combuſtio IX. 27
Lunderbech pagum 654
Luppoldus de Wredene 56
Luſatiae Marchio vocatur Ioannes Brandenburgicus IX. 515
Luſchnau 416
de *Luſchnavv* (Conrad.) 424
de *Luſiz* (Theodoricus) Marchio 153
Lütken Freden pagum 652
Luttekendorp 135
Lutheranorum eccleſia in Sileſia preſſa 304
horum violenta oppreſſio 305
in Troppavia ab Epiſcopo Olmucenſi male ſunt habiti ibid.
in Teſchena civitate paria habent fata 305. 306
a Rudolpho cautionem religionis ſuae impetrant 306
a Niſſenſi Epiſc. dure tractantur 307
poſt Dresd. pacif. literae Maieſtatis a Rudolpho II. impertitae confirmantur 308
ſtatus rel. Lutheranorum in Sup. Sileſia, ſub Principe Lichtenſteinio ibid.
Sub Epiſc. Archi Duce Carolo ibid.
Sub Carolo Ferdinando Principis Poloniae Sigismundi III. filio 309
Templis privantur & ad Rel. Rom. Cath. adiguntur ibid.
religionem eiurare coguntur 310
illis extorquetur teſtimonium ſe non coactos eſſe ad Rel. Rom. Cath. 311
Evangel. ſacerdotes reſtituuntur ab exercitu Sax. 312
denuo expulſi 313
nonnullis urbibus liberum rel. exercit. permittit Saxo Lauenburg. Dux 314
pace Weſtph. compoſita Ducibus Breg. Lig. Olſn. & Vratislavienſibus libertas rel. firmatur 314

ultimam mutationem cauſabat obitus Wilhelmi Ducis Lign. ultimi 316
Palatino Frid. V. pragae fugato Lutheranorum fata duriſsima 321
Evangelici pupilli ut per tutores Rom. Cath. educantur, ſecreta eſt inſtructio 454
Luterburg caſtrum 229
Lutheri hoſtis acerrimus IX. pr. 14
mors IX. 77
Lutherus Daniae Ioh. Fauſen IX. 62
Lutzelemburgenſis comes IX. 676
Luxenburgenſis ducatus Burgundicis ceſſus IX. pr. 40. 731
ducatus Annae Saxoniae promiſſus 729. IX. pr. 39
ducatus venalis IX. pr. 39 722
de *Lyndo* (Guntherus) comes IX. 525
de *Lypa* (Czenco) IX. 699
Lyſchander (Claudius Chriſtoph.) hiſtoriographus regius in Dania IX. 592
(Claudius) luculentiſsimus hiſtoriae danicae ſcriptor IX. 642
Lyſiae aedes 488
M*agadaburg* tempore Caroli M. claruit pr. 55
Magdeburgenſi Archiepiſcopo donatio plurium fundorum in Marchia facta IX. 538
Magdeburgenſis Archiepiſc. laudum inter coenobium Novi operis & coen. S. Georgii 676
Archiep. Wichmannus 151
Archiep. inter ſubſcriptores ordine praefertur Colonienſi pr. 16
Archiepiſc. renunciatio c. floren. rhen. quos debuit coen. Novi operis 689
Magdeb. Burggravius 184
Burggravius (Burkardus) imperialis curiae Magiſter 216. IX. 699
Burggravius Iohannes Praefectus praetorii Imperialis 67
Magdeburgicum ius vetuſtate maior quam Vitebergae & Lipſiae iura pr. 62
cur hodie audiat ius Saxon. pr. 61
Magdeburgum & Halam Poloni, Bohemi, vetuſtiſsimis temporibus cauſas ſuas ad reſpondendum miſerunt pr. 62
Magdeburgici iuris in regnis extraneis receptus aperta cauſa pr. 63
de *Magebl.* (Iohannes) 612
Magiſter curiae imperialis Burggravius Magdeburgenſis 216
Magiſter Iheorrius Thumber zu Halberſtadt 752
Magiſter Medicinae par Nobilibus aeſtimatur IX. pr. 32 662
jus *Magiſtratus* conſtituendi Vicario Italiae competit IX. pr. 37. 697.

Magi-

Digitized by Google

Magiſtratus quinam a Principe in Pom. creantur IX. 459
Magiſtri legationem ſuſcipiunt IX. 49
Magni (Ioh.) hiſtor. Goth. IX. 595
Magnificentia audiit Imperatoris Secretarius pr. 12. 35
Magnificus & excellens titulus Regis Poloniae in medio aevo 218
Magnus (Ioh.) infenſiſſimus Danorum hoſtis IX. 625
Magnus Birgeri R. S. filius clam in Daniam abducitur IX. 38
poena gladii affligitur IX. 99. 42
Magnus Coege, ſtator Lutheraniſmi in Dania IX. 65
Magnus R. D. cum ſex epiſcopis occiſus IX. 166
Magnus Dux Sveciae IX. 84
Magnus Epiſcopus Hildesheimenſis protectionem Hamelenſibus promittit 80
Magnus Ladeslaas R. S. IX. 168 42
Magnus Ladelaath IX. 41
Magnus Manneskiold IX. 41
Magnus rex Normannorum IX. 20
ducit in uxorem Ingeborrig IX. 82
obit IX. 34
Sineg R. S. & Nor. IX. 42
Sveonum Rex IX. 33
R. S. Ruſſos vincit IX. 171
Scaniam emit IX. 103
Schmeg R. S. IX. 87
obit IX. 89
Magſtat 416
Majeſtas in quo conſiſtat IX. 418
eius definitio IX. 420
eius deſcriptio IX. 421
a *Majeſtate* Dominatus differt IX. 420
Majorennitas qui aeſtimanda pr. 26
Malbom IX. 502
Malmesburienſis (Willielmus) inſignis de geſtis regum Anglorum ſcriptor IX. 606
Malmogia reformata IX. 61
capta IX. 74
apoſtatarum ſpelunca IX. 61
Malmogiae conventus habitus inter Reges Svec. & Dan. IX. 57
Malmogienſes ſeditioſi IX. 68
de *Malenſtein* (Herm.) 415
de *Malvicinis* (Dondacio) Nobili Carolus IV. in feudum concedit caſtrum S. Iohannis de Olupra 177
de *Maltiz* (Albrecht) 173
de *Mamendorff* (Heinrich) 731
Mamphraſius Wurzenſis Superintendens 297
Manck (Vicke) Miles IX. 530
a *Mane* i. e. a plaga orientali von Morgen pr. 22
de *Mannesvelt* (Hojer) comes 147
Manſi IX. 584
Mannthale i. e. viritim IX. 548
Mapheorum aedes 497
Marcelli theatrum 481
Marchantius (Iacobus) de rebus Flandriae memorabilib. IX. 647

Mar-

Marchia a Caeſare proſcripta 303
Nova *Marchia* Brandenb. oppignorata a Sigismundo rege ordini teutonico in Poruſſia IX. 559
Domino Styborn Woywoden zu Siebenburgen vendita IX. 562. 559
de *Marchia* Anchonitana 438
oppignorata Wenceslai Imper. conſenſu IX. 535
novae *Marchiae* privilegiorum confirmatio ordinis teuton IX. 561
Marchiam veterem confert Carolus IV. Rudolpho Saxoniae duci pr. 12. 36
per *Marchiam* ordinis Ioannitici privilegia confirmata IX. 534
de 4 *Marchiarum* civitatis Furſtenwaldae finibus regundis IX. 501
Marchio Sigfridus in bello captus IX. 14
Montisferati vicarius Papiae IX. 690
orientalis 168. pr. 33
a Duce Laalandiae inveſtitus IX. 95
Carnovienſis 334
Brand. Ioachimus ducit filiam R. D. Elizabetham IX. 50
orientalis de Landsberg Cunradus IX. 667
Brandenb. Iaegerndorffii religionem Reform. introducit 303
Marchionem de Palavicinis Carolus IV. Imp. infeudat IX. 703
Marchioni Misniae conceditur Misnia & Friburgum IX. pr. 35. 678
Marchiones de Brandenb. & Landsberg IX. 505
Marchionum Brandenb. cum Bavariae Ducibus pacta confraternitatis 641. 648
eius confirmatio ab Imperat. 644
S. *Marci* templum 499
Marck geldes Lubeckiſcher Pennige IX. 557
Schwartze *Marck* 283
Comes de *Marcke* (Engelbrecht) 246
Mardalege 37
Mareſchalcus Weſtphaliae 240 246. 247
Mareſcalcus Stigothus IX. 35
Marſallus (Redeco) IX. 514
Mareſcalcus Carolus Canuti eligitur in Regem Svec. IX. 44
Marſcalcus Erici Dan. Regis IX. 33
Mare mortuum 510
Mareſchalli hereditarii duo in Pom. IX. 442
Marforii ſtatua 492
Margaretha gubernatrix D. & W. IX. 113
Albertum Regem S. in cuſtodia tenet IX. 115
Ericum Pomeranum adoptat IX. 119
Holmia traditur IX. 117
confirmatius Woldemarianum IX. pr. 8

trium

trium regnorum regina obit IX. 123
S. *Margaretha* interfecta IX. 27
Marianus Scotus IX. 593
S. *Mariae* Aventinae templum 475
majoris templum 500
pons 472
de la Fabre ſepulchrum 469
de *Mariae* lacte & capillis 496
Marienborgh caſtrum in Pruſſia IX. 196
Marienzellae privilegia confirmat Episc. Halberſtadenſis 678
Marii trophea 500
Marinus papae legatus libros Gothicos conquiſitos ſecum aufert IX. 138
Maritus olim dotabat uxorem pr. 11
Markrecht 158
Maroccorum regis epiſtola ad Ioan. Georgium electorem Brandenb. IX. 589
de *Martheko* (Dacus) IX. 199
Martinellae templum 492
Martini D. olaus episc. Roſchild. IX. 47
Martis gradivi templum 485
Martyres 160000 ibid.
Martyrum ſanguinis puteus 499
de *Marwitz* (Conrad) IX. 559
Maximorum palatium 488
Maſchwitz pagum pr. 66
de *Maſſwitz* (Vritze) 594
Maſſonii (Papirii) annal. Francorum IX. 642
Maſſoviae Ducatum Carolus IV. donat Hungariae & poloniae regibus 217
ducatus num Imperii pr. 26
Matronarum ſenatulum 502
de Ant. *Matthaei* ſcriptis IX. pr. 23
Mathaei Weſtmonaſterienſis vita S. Eadmundi IX. 603
S. *Mauritii* coenobii prope Numburgum venditio annui cenſus facta coenobio Novi operis prope Halam 684
Martwvorbinenſi parochiae donant cenſum annuum Dni de Quernfurdt 621
Mauſoleum Camilli 506
Auguſti 503
Maurus (Andreas) IX. 52
de *Mayda* (Nic.) 519
de *Mechowe* (Henricus) IX. 505
(Nic.) ibid.
Mecklenburgenſis Dux Frieder. Wilhelm. privilegia civitati Wiltenburg indulta corroborat 50
Medelfur comburitur IX. 161
Medigkf 602
Mediolanenſem vicecomitem conſtituit Carolus IV. Imp. S. I. Vicarium generalem irrevocabilem 192
Mediolanenſibus vicariis comitibus regalia ſunt indulta ad dies vitae, ſuae largitoris pr. 24 194
Mega Glogaviae Evangelici preſſi 310
de *Mega* Glogavienſi principatu in Sileſ. 373

Megi-

Megiſerus inſignis rerum Carinthiacarum ſcriptor pr. 47
Meibomius pr. 6
Meinaſne i. e. omne pretium deſeruitum 22. 54
Meiſenborch 281
Melanchtonis chronicon IX. 615
Meleagri ſtatua 478
Melldorp oppidum in Dithmarſ. IX. 144
Melratze IX. 503
Melving caſtrum IX. 196
Menniz 280
Menſura pedum Chriſti 485
Menteller (Henr.) 420
Merckelſtraſſ, Halae 759
Mercurii ſtatua 468
de *Mergental* (Hans) 580
Merhemenſis Marchio IX. 536
Meringen 416
Meritoria romana 471
in oppido *Merſeborg* Bonifacius deſtruxit templum Bel Martis 6
de *Merſeburg* (Fredhelm) IX. 554
Merſeburgenſi Epiſcopo papa committit ut examinet an Saxoniae ducibus competat ius patronatus in eccleſ. Miſn. IX. 659
Merſeburgenſis Epiſcopus arbiter a Papa nominatur IX. pr. 32
Epiſc. *Merſeborg*. (Tile) 588
Metalli fodinarum jus inſtar beneficii imperialis ab Imperatore conceſſum pr. 18
jus *Metalli* fodinarum permittit Imper. Rudolphus I. Epiſcopo Friſingenſi ſalvo iure Imperii 160
Methelfar incendio deletur IX. 36
Metellorum ſepulchra 485
Metherig 753
Metzner 674
Meurſius IX. pr. 4
vir raræ eruditionis IX. 605
eius hiſtor. Dan: IX. 593
Mevius (Ioach.) nobilitatem gentilitiam aſſequitur IX. pr. 26
Mevii (Davidis) ius publ. Pomeraniae Sveciae IX. pr. 22
laude extollitur IX. 28
eius ſtirps IX. pr. 26
de *Meyendorp* (Arnoldus) IX. 543
Meyeri (Iacobi) annal. flandr. IX. 636
Meynder 610
Mezzani Bobienſe territorium 178
Mezibora a Polonis occupata 383
Michael Angelus 470
Michels (Iohan) 661
de *Mila* (Hermannus) 162
(Wenzelo) ibid.
de *Mildersup* Henr. IX. 31
Miles factus comes IX. 35
Albertus Comes IX. 27
Dux Brunſv. IX. 180
Millenarii regni deſcriptio IX. pr. 22
de *Milite* (Rainaldus) 519
Milites Marchionis Brandenburg. IX. 516
Bartholdus Schenko & Redeco Marſallus IX. 514
emeriti ubinam apud Rom. recepti 471

ducis

Milites ducis Brunſv. IX. 524
de *Militſch* 369
ad *Militiam* vocati nobiles in Pom. quando ſuis ſumtibus ſe ſiſtunt IX. 429
Miltinberg 244
Minervæ ſtatua 470
templum 498
Mindenſi Epiſcopo vendit abbas Fuldenſis hamelenſe dominium pr. 7. 11
Mindenſis Epiſc. (Theodor.) 179
eccleſia per Cunradum II. 1029. fundata 13
inter *Mindenſem* Epiſc. comitem de Everſtein & Hamelam transactio ſuper nexu feudali 19
de *Mingkwitz* (Hanſen) 266. 272
Miraculum ſub Henrico Imper. facta IX. 369
virginis veſtalis 482
Miſericordias domini 598
Miſnia civitas conceditur Miſniæ Marchioni IX. pr. 35
de *Miſniæ* Marchionum patronatu in epiſcop. IX. 659 pr. 31
Miſniæ cives omnes nobilitati IX. pr. 35
conjux ſuperſtes ut inpoſterum ex ſemiſſe ſit heres ſancivit Dux. Sax. 273
Ducis Erneſti filia deſponſatur Johanni R. D. IX. 45
Dux Erneſtus ibid.
Marchionis Wilhelmi laudum, auſtregale inter civitatem Brandenb. & nobilem de Rochau IX. 550
communio bonorum inter conjuges ſublata pr. 37
Marchionis confirmatio privilegiorum civitati Brandenburg olim indultorum IX. 556
Miſnenſis (Johan) Epiſc. 588
Miſnienſi & orientali Marchioni vendit Nuenburgenſis epiſc. caſtrum Tyſenowe IX. 673
Mixtum imperium idem quam leve pr. 23
Mocheln 284
Modelwiz 149
Moder lacus prope civit. Cremmen IX. 506
de *Moderationis* jure in Pomer. IX. 487
Modeswiz 140
Modbelwice 136
Mogſtat 420
Moguntini bannum ſpirit. pr. 15
Moiſſiacenſis cœnobii chronicon pr. 54
Mokernic caſtrum IX. 540
Molani (Joh.) indiculum ſanctorum Belgii IX. 646
Molchueſen pagum 654
Molendinorum jus civitati Cremenſi a nobilibus indultum vi privilegii IX. 655
Moles Ælii Adriani 466
Molinaris (Joannis) deſcriptio Italiæ pr. 44
Molwede 282
Mön caſtrum IX. 31
Mönchbergenſi civitati oppignoran-

Digitized by Google

rantur Judæi pro XXX. marcis argenti IX. 545
de *Monachis* in civitate Einbek 133
Monachos ciſtercienſ. Ordinis in judicium ſeculare vocare prohibetur IX. 673
Monarchia a Dominatu diſtinguenda IX. 420
Monaſterienſis Epiſc. (Florentz) 240. 246
Monaſterio in Pfulingen privilegium datum ut acquirere queat ejusmodi bona immobilia, quæ alias Gnoz ſive Genoſſen acquirere poſſunt 154
de *Monaſterio* Otthonienſi lis IX. 45
Monaſterium ciſtercienſis ordinis ab omni exactione & teloniis eximitur IX. 673
Weſtphaliæ captum IX. 67
Moncheholn pagum 654
Moneta nova unde hæc appellatio pr. 8
de *Moneta* in Pomer. cudenda IX. 459
jus *Monetandi* Vicario Italiæ competit IX. pr. 37. 697
Monetarius (Georg.) Malmogienſis IX. 74
Monetarum jus conceditur Vice ComitiMediolan. a Carolo IV. Imper. 199
Montfortiis comitibus Imperator confert advocatiam Campidunſis abbatiæ cum jure indicendi tributa pr. 26. 221
Mons Albanus 433
Appennini montes 429
Aventinus 474
Ciniſii 430
Garganus 429
Jovis 430
Janiculus 470
Miſeno 510
Nuovo monte 512
Omnium terrarum 476
Oliveti 507
Sancti peregrini mutinenſis 433
Teſtaceus 475
Serpentarius 513
VeſulusItal. mons altiſſ. 430
Veſuvius 507
de *Montfort* (Heinricus) Comes 216
Montisferati (Johannes) Marchio 179
Moring, villa IX. 513
Mortis prænotio tollit humanam libertatem pr. 1
armaret tyrannos pr. 2
Mortz 280
Moſaicæ picturæ 469
de *Motelitz* (Heinr.) 606
Muendorff IX. 502
Mulberg Archimareſch. Bamberg. innexus dicitur 259. 268
Mulckreue 280
Jus *mulctandi* vicario in Italia competit IX. pr. 695
Mule (Joh.) epiſcop. Opslöenſis naufragio perit IX. 58
de *Mülingen* (Albrecht) comes 181
Multa judici ſolvenda vocatur Wedde pr. 10

Mu-

Munſter civitas 247
Munſterberga 311
de *Munſterbergenſi* Ducatu in Sileſia 363
Munſterus 544
Muratorius (Lud. Ant.) IX. pr. 17
defendit Benzonem IX. pr. 21
Muſæum Vergilii 493
Muſſeſſen pagum 654
Lehns-*Muthung* und Begehrung 265
Myenfelde pagum IX. 567
Myoſund IX. 30

Najadum ſtatua 470
Namelikesdborp 136
Naris ſtatua 468
Naſſoviæ Comiti Imp. Carolus IV. indulget jus vertendi pagos in caſtra & civitates 202
Naven civitas IX. 516. 521. 533
Naweſtat (Balthaſar) Halberſtad. Præpoſitus, Tumprobſt 90
Neapolitanum itinerarium 504
de *Nebedde* (Hermannus) IX. 519
Nebringen 422
in *Neburgk* dominus (Otto Wend) IX. 511
Neckergrieningen 418
Neomenius primus Ref. Superintendens in Sileſia 300
Neptuni ſtatua 469
de *Ner* (Hegeraldus) IX. 205
Neronis ædes 498
oratoria 501
palatia 494
de *Neſſelrod* (Wilh.) Baro 403
Neſtwedt IX. 31
Neſtvvidis IX. 216
Netze pagum 652
de *Neuthard* (Joh. Bapt.) 358
*Neuvverg*k cœnobium vide *Novum opus*.
unſer liebe Neven dubium habet ſignificatum pr. 30
Niebelſchuzius (Sigism.) 302
Nickelde 283
Niokern pagum IX. 578
Nicolaus Rex Dan. IX. 23
regno privatus IX. 24
a ſutoribus Sleſvicenſ. occiſus IX. 631. 166
Holſatiæ comes in Fionia victus IX. 112
Comes Hallandiæ obit IX. 28
Wiburgenſis IX. 26
Niederlandt 280
Nielsön Svanto IX. 50
Niemburg oppidum Abbatiſſa Quedlenburgenſis confert Duci Saxoniæ 180
caſtrum 409
de *Nienborch* (Burchardus) 22
de *Niendorff* (Nicol.) 639. 668
Nienſtett 284
Nigrinus (Barthol.) 298
de *Nimtſch* (Joh. Frid.) Baro 372
Niſſenſis Epiſc. Evangelicos dure tractat 307
(Theodoricus) ſacræ imperialis aulæ cancellarius IX. 699
de *Niſſenſi* terra in Sileſ. 376
de *Nismitz* (Wolff) 291
Nivvenburke 135
Nobiles ab Imperatore factos Elector Sax. ratos habet 567

in Pom. ad militiam vocati quando ſuis ſe ſiſtunt ſumtibus IX. 429
Nobilitati omnes Miſniæ cives IX. pr. 36. 681
In *nobilitatis* codicillis num opus ſit conſenſu S. R. I. pr. 47
num in jure denobilitandi pr. 48
Nobilis titulus in medio ævo IX. 566
eſt titulus Comitis in medio ævo IX. 525
Nobilium in Dania gravis cenſura IX. 70
ordinis origo in Pomer. IX. 432
ſervitia in Pom. quando præſtentur IX. 429
tituli in medio ævo IX. 405
illis potiſſimum beneficia eccleſ. in Pom. conferuntur IX. 454
roman. hortus 502
ad comitandum vocatis certus veſtium color præſcribitur & illis pannum datur IX. 428 429
horum ſervitia quando præſtantur IX. 429
de Bredow privilegium Cremenſi civitati indultum IX. 655
de jure *Nobilium* dandi ſuis privilegia IX. pr. 31
Norbii (Severinus) IX. 52
partes tutatus Chriſt. II. IX. 58
Nordumbri IX. 11
Nore pagum 654
Norici veteris contenta 542
limites ibid
Normannia a Danis occupata IX. 7
Normanni Apuliam poſſident IX. 6
ſtercora mundi appellati IX. pr. 19
hamburgenſis eccleſiæ ſubjecti IX. 5
Normannicas leges J. P. de Ludewig promulgavit IX. pr. 12
Normannorum primus Princeps Hackon IX. 11
Norske Lov. IX. pr. 10
de *Nortemberg* (Leupoldus) IX. 706
de *Northuſen* (Heinrich) 608
(Otto) ibid.
(Werner) ibid.
Thumprobſt IX. 684
Norvagia ad Chriſtum converſa IX. 17
Norvagi a Danis victi IX. 168
Norvagicum corpus juris IX. pr. 10
jus aulicum IX. pr. 6
Norvegia feudalis IX. 31
Daniæ juncta IX. 11
Norvegiæ rex impugnat Daniam IX. 36
Norvegiæ reges.
Chriſtiernus IX. 149
Ericus pomeranus IX. 119
Ericus IX. 85
Fridericus Chriſtierni filius IX. 77
Haguinus IX. 83. 111
Magnus IX. 34. 82
Margaretha IX. 114
Olaus IX. 89. 188

Oleff

Digitized by Google

Oleff IX. 15
Svend IX. 19
Waldemarus IX. 28
Noſtitius Baro 351
(Johannes) 299
Notunſt i. e. ſtuprum IX. 672
de *Nova* domo (Heinricus) IX. 706
(Ulricus) IX. 699
Novellæ Daniæ regum IX. pr. 10
de *Noven* (Johannes) IX 507
Novi operis diplomata pr. 52
ejus origines Tom. V. reliq. deſcriptæ ibid.
eſt cœnobium prope Halam 590
vendit victalitium pro XL. aureos rhenanos ibid.
ejus Kemmerer 592
Scholmeiſter ib.
cum conſenſu Princ. Anhalt. ibi fundat Altare Dn. de Schraplaw. ibid.
ejus ſigillum 592
Hermanno Fribergenſi concedit jus patronatus in altare à ſe fundato 607
confraternitatem illi concedit 609
dotat Altare a Joh. de Beſenſtade fundatum ibid.
Præpoſiti & Capituli Sigilla 612
ejus libellus teſtis de emtione cenſuum annorum ibid.
recipit Eckersbergium in confraternitatem 618
illi reſignantur 4 pfannen im deutſchen borne 623
vendit aream auf dem Strohhofe 624
cautionem facit mit pandunge und Banne 626
pollicetur ein ewig Seelgerethe Servitianæ familiæ 632
vendit eine halbe Pfanne im dutſchen borne 639. ſqq.
gleſſerianam familiam in confraternitatem recipit 660
emit ab Hadderslebiis ein Notzel Erbgut in Hackeborn zu Halle 662
Dominis de Giſsken & Heiſſen in feudum dedit virdehalbe. Pfannen Erbgut im dutzſchen borne 666. 667.
Locatio conductio molendini inter cœnobium & Kruſswitium molitorem 673
Laudum Archiep. Magdeburgenſis inter cœnob. Nov. Operis & cœn. S. Georgii 676
illi venditio facta annui cenſus a Senatu Querfurt. 681
emit annuos cenſus a cœnobio S. Mauritii prope Numburgum 684
illi donat Archiep. Magdeburg. C. flor. rhen. 689
vigilias pro ſalute animarum promittit 691
Altare ibi fundat Hedderslebius 692

Hhh 2 Dra-

Drackenſtedii illi vendunt cenſum annuum 696. 759
Nob. de Jhene libellus ejusdem argumenti 705
emit annuum cenſum in Friburg 708
emit ann. cenſ. a Dn. de Trotte 712
emit ann. cenſ. a Cœnobio Lauterbergenſi 716. 725 736
emit ann. cenſ. a Dn. de Kroſick 719
emit an. cenſ. a Dn. de Bennen 722
emit an. cenſ. a Ryſslero 739
ab Apelio 732
a Wirto 742
a Klitzmar 744
a Dn. de Dumplingen 748
a Konigſtallio 752
a Dn. de Baltheym 756
a Dn. de Waltheym 762
a Zcolneris 765
vendit annuum cenſum Joh. Zcyſich 728
Nuenburgenſis epiſcopus cum conſenſu capituli vendit Miſnienſi & orientali Marchioni caſtrum Tyſenowe IX. 673
de *Nuendorff* (Marquardeſs) 752
Nuenvvalde IX. 675
Nundinarum jus in Pom. IX. 461
Vicario Italiæ competit IX. pr. 37. 697
conceditur Vice-Comiti Mediol. a Carolo IV. Imp. 199
a nobilibus indultum vi privilegii IX. 655
Nurenberg 244
Nurembergenſis Burggrav. (Albertus) 216
(Conradus) 159
(Frider.) 161. 245
(Godefr.) 147
ejus jurisdictio in Bojoariæ ſubditos 569
Nuſes pagum 655
Nuſito Soraborum regulus pr. 55
de *Nuvvenburg* (Petrus) comes IX. 582
Nyborg IX. 33
ibi parlamentum IX. 34. 35
Nydall monaſterium Daniæ IX. 56
de *Nyffin* (Bertoldus) Comes 650
de *Nygendorff* (Hans) 92
Nykioebing igne deletur IX. 35. 37
Nykiöpinge caſtrum IX. 163
Nyskovv IX. 675

Obeliſcus ingens 469. 498
Julii Cæſaris ibid.
de *Oberg* (Henr.) 351
Ober-Turckheim 418
Obereinnehmer quomodo conſtituatur in Pom. IX. 470
Oberſter ſchreiber Imp. Caroli IV. nomine Archiep. Moguntini diploma ſubſcribit 39
Obiru pagum 654
Obirnvvimtz pagum 621
Obligatio Pomeraniæ prohibita IX. 423

de

de *Ochſenſtein* IX. 706
Ockelius de palatio auguſtali ſeu Magdeburgico & Halenſi Scabinatibus pr. 59. 60
Octavii porticus 481
Odoeporicum Neapolitanum 504
Oelmann (Claus) 760
ab *Oettingenſibus* feudum Landgraviatus & Alſatiæ Landvogtiæ reſignatum & refutatum pr. 26. 223
Official, judex eccleſiaſticus 87
de *Officialibus* ſacrorum collegiorum pr. 28. 29
Offingen 416
Offlatz pagum 281
de *Ohlingenberch* (Ulricus) 35
Olamucenſis (Johannes) ſacræ imperialis aulæ cancellarius IX. 699
Olai confirmatio Juris Woldemariani IX. pr. 8
Olaus Martini epiſc. Roſchild. IX. 47.
Rex Normannorum IX. 17
filius Haraldi interfectus IX. 25
R. D. ſub tutela materna IX. 113
rex D. & N. naſcitur IX. 89
Pſeudo *Olaus* comburitur IX. 118
Olavienſe templum paroch. a romano Cathol. occupatur 317
Olburgenſis civitas Daniæ IX. 53
Oldenburgenſi Com. Frider. nubit Helwich IX. 43
ex *Oldenburgenſi* ſtirpe Daniæ Reges IX. pr. 14
Oldenburgenſis comes Dux belli IX. 70
Chriſtianus I. rex Dan. electus IX. 134
nomine Chriſtierni regnum tentat IX. 69
Oldenburgicæ domus cognatio cum ſtirpe Danica IX. 40. 43
Oldendorp pagum 652
de *Oldendorpe* (Gerhardus) 21
(Gotfridus) 28
(Johannes) 31. 56
de *Olderesbuſen* (Ludolphus) 31 56
Oleff R. Norm. IX. 15
Trugi filius IX. 16
in mare ſe præcipitat ib.
Krageben vocatur ibid.
Olemucenſis Epiſc. (Johannes) 183. 216. 279
Olimpiacus circus 475
Olsleger (Broſius) 745
Olsnenſis Ducatus, licet minus quiete, in religione evang. manet. 315
Oluff Rex Dan. IX. 8
obit IX. 23
filius Olavi Krageben IX. 17
a Svecia regnum accipit danicum IX. 8
de *Olupra* (S. Johannis) caſtrum 177
Onofrii templum 470
Oponie (Nicolaus) 179
Oppenheim civitas 10
Oppenheimii ſcriptum 297
Opperdorffius Comes (Joh. Geo.) 371. 310. 374
Oppidorum effectus 202

Oppolienſe collegium Jeſuitarum inſtituitur 324
de *Oppolienſi* principatu in Sileſ. 369
Opuſcula miſcella & virilia I. P. de Ludewig IX. pr. 44
Oratoria Neronis 501
Ordericus Vitalis nullam in rebus danicis meretur fidem IX. 629
Ordines provinciales in Germania non ſunt conductitii ſervi militares pr. 78
Sveviæ qui facti immediati pr. 18
Pom. ſine Principis conſenſu ſtatuta condunt IX. 455
repræſentantur a conſiliariis provincialibus IX. 431
collegiatim omnes res tractant IX. 456
de ordinibus in Pom. IX. 430
de eorum origine IX. 432 433
illis vel concordantib. vel non Princeps in Pom. cedere debet IX. 456
eorum pacta cum Principe ſunt perpetuæ autoritatis IX. 441
eorum ſervitia in quo conſiſtant IX. 427
Ordini teutonico omnia privilegia confirmat Landgr. Thur. 175
Ordinum gravamina in Pomer. quomodo expediuntur IX. 459
ad *Orebro* Sveci a Danis victi IX. 168
Orientalis Marchio IX. pr. 33. vocatur Miſniæ Marchio IX. 674
Orla pagum 149
de *Orlamunde* (Hermann) comes IX. 684
(Sifridus) 149
Orlan pagum 136
Orleans olim audivit Teſſem 4
Ortwinus ſcriba provincialis Marchiæ Brandenb. IX. 544
Oſenbrugke civitas 247
Osbuconi IX. 5
de *Oſſa* (Melchior) 291
de *Oſten* Comes 6
Oſtenta ſacra in Dania IX. 15
Oſterburg IX. 542. X. 37
de *Oſterburg* (Conradus) IX. 521 522
Oſterland 171
Oſteroda civitas Pruſſiæ 300. 143
Oſtheren villa IX. 513. 522
Oſtiarius curiæ & cameræ imperialis IX. 702
Oſtphali unde habeant nomen 6
Oſweil 418
Othen Heſtecorn IX. 36
Otthenſe moritur IX. 25
Otterus (Wenceslaus) 306
Otteſundt unde nomen habeat IX. 10. 644
de *Ottingen* (Ludovicus) Comes 216
de *Otthonienſi* monaſterio lis IX. 45

Ottho-

Otthonienſes Epiſc. vid. Epiſcopi.
Otto Marchio de Brandenb. & Landsberg IX. 505
ejus donatio facta Magdeburgenſi Archiepiſcopo plurium fundorum in Marchia IX. 538
Dux Brunſvic. IX. 43
comes Voſterſtenbergenſium in ditione Mecklenburgenſi IX. 529
M. Imp. Danos proſternit IX. 10
friſingenſis 549
Imp. IX. 9
Ottonis Brunſvic. ducis prohibitio ne quis infra tractum ſtendalienſem pannum incidat IX. 522
& Popeæ uxoris imagines 470
Imp. ſepulcha 469
Ottonum Marchionum Brandenb. codicillus de Fürſtenwaldæ civit. finibus regundis IX. 501
Otz 280
Overheilingen 145
Ovidii domus 482
de *Ovve* (Volkardus) 421
Oxe Torbernus) IX. 149
de *Ozvvil* (Svigerus) 420

Pacta inter Principem & Ordin. in Pomer. ſunt perpetuæ autoritatis IX. 441
Pactis olim neceſſario Juramentum addebatur pr. 12
Pactum ſucceſſorium Comitis de Habsburg & Comitis de Homburg confirmat Imp. Carolus IV. 208. 214
Pactum colotranenſe 318
de *Padberg* ex libero Comite iterum Landſaſſius factus 62
Paderbornenſis (Heinrich) Epiſc. 246
Mareſchalcus Weſtphaliæ ibid.
Palladis ſtatua 470
Palatia principum electorum num ſint clientelaria Epiſcopis pr. 29
Palatinus pomeraniæ IX. 583
comes Rheni (Heinr.) 161
de Tubingen 419
421
Rheni vocatur Marchio de Brandenburg IX. 510. 525
& Dux Bavariæ (Ruprecht) 244
Comes (Otto) 146
(Fridericus) 140
146
Saxoniæ Hermannus 153. 161
Palatium Antonii 498
Cardinalis Cæſii 469
de la Valle 488
Caſto de Ferro 479
Chaloni 487
Paceti ibid.
Cancellariæ 480
Decii 474
Farneſiorum 479
Imperatorum ruinæ 493
Luculli 509
Maximorum 488
Neronis 494

ed by Google

Palatium Pontificum 467
Pilati 473
Senatus 490
de Stibiano Principis 506
Strozzæ 478
& Thermæ Trajani 474
Paltzig pagum IX. 578
Pandectis cur juſtinianus barbara reſponſa inſuerit IX. pr. 9
Paueckendorp 135
Panisbrieff Car. IV. IX. pr. 38. 701
de *Pannorum* inciſione privilegium Stendaliæ novæ urbi indultum IX. 510
Panormi urbis litteræ credentiales 518
Panſtadbet 136
Pantalei Candidi annales IX. 628
Pantheon 497
Papa judex regis Bohemiæ IX. 734
inſtitutus & deſtitutus olim ab Imperatoribus IX. pr. 21
Leo eccleſ. hamelenſen inſtaurat 8
ab Imperatore olim electus IX. 390. pr. 20
a quo electus in medio ævo IX. 257
Papale fulmen in Dania mutum & brutum IX. 81
Papam judicem Danus ſpernit IX. 124
Papæ Leoni lingua exciſa mirifice reſtituta 8
virilia explorantur in cathedra 496
legatus libros Gothicos conquiſitos ſecum aufert IX. 138
Papiæ civitati mandat Carolus IV. Imp. ut pareat Galeaciis vice-comitibus Mediolanenſibus tanquam vicariis IX. 699
Papirii Maſſonii annales Francorum IX. 642
Pappendorff 284
Pappenheimio ſubmareſchallatus adfixus ſub feudo Saxoniæ pr. 37. 276
ejus reditus ſunt inſignes pr. 51
ſed impares adparatui curiali ibid.
Pappenheimiis confirmatur Senioratus in Mareſchallatu 584
in *Pappenheimiis* inſtaurata primogenitura pr. 51
de *Parchem* (Theodoricus) IX. 540. 543
Parlamentum apud Worthingborigk IX. 34
apud Nyborgh IX. 34. 35
Parmæ civitas 194
Parmenſis Epiſc. Romam redire curat IX. 272
in Papam eligitur IX. 252
Parentinus (Bonifacius) epiſc. IX. 500
de *Paſtorp* (Fridericus) 159
Paſtores ſpeciales habendi privilegium ab Imperatore datum 155
Paſquini ſtatua 488
Patrimonialium prædiorum quomodo viſitatio in Pom. IX. 468

Digitized by Google

IX. 468
bona patrimonialia alienata quomodo revocentur IX. 467
Patronatus jus an competat in eccleſ. Miſn. Ducibus Saxoniae Epiſcopus Merſeburgenſis examinat IX. 659
Marchionum Misniae in Epiſcopatu IX. pr. 31
in caſtro Tyſenowe Marchioni Misniae venditur 676
ad jus *Patronatus* a jure territorii papa argumentatur IX. pr. 32
Pauli decollationis locus 477
ex ejus ſanguine fontes ibid.
caput abſciſſum 478
templum 477
capella, Halae 765
(Chriſtianus) 301
Paulus III. Farneſii 474
ejus Sacellum 468
Diaconus 549
Emilius 428
Albertus Epiſc. in Sileſia 318
Pauſa communis i. e. jus ſtapulae IX. 585
Pax bis auf Wiederruffen 243
Sileſ. perficitur 313
Pragenſis 343
publica Weſtphaliae ſancita olim ab Epiſcopis & urbibus confirmatur 246
publica Weſtphaliae pr. 30
ab ordinibus Weſtph. confirmatur pr. 31
Pacem publ. Weſtph. omnes ſubditi jurent 250
Wenzeslaus Imp. ſancivit per Bohemiam & Franconiae urbes 244
Pace regis occiſores privati ſunt IX. 35
Weſtph. religionis libertas in Sileſia firmatur 314
Pacis templum 487
publicae Weſtphalicae obſervatio etiam tempore belli 249
pacifragum nemo recipiat 250
peccati originalis indoles pr. 2
Pedellus h. e. der Fron pr. 10
Pegniz, ripa 165
Peiſenkartzen civitas 190
de *Peralta* (Guilelmus) 531
Pergamus 194
Perleberg civitas IX. 531
de *Peſna* (Paul) 611
Peſtis funeſta & immedicabilis IX. 139
Peſtis per univerſum orbem IX. 169. 171. 108. 204. 162 139. 194
Petavienſis Epiſc. 159
Peterſen (Ioh.) chron. Holſat. IX. 644
S. *Petrus* an habilis ad praebendas Canonicas IX. pr. 33
ejus in montorio templum 470
Rhoſchildenſis Epiſc. captus IX. 27
archiep. Upſal. IX. 183
de Scotia Doctor IX. 49

Digitized by Google

Palatium Pontificum 467
Pilati 473
Senatus 490
de Stibiano Principis 506
Strozzæ 478
& Thermæ Trajani 474
Paltzig pagum IX. 578
Pandectis cur juſtinianus barbara reſponſa infuerit IX. pr. 9
Paueckendorp 135
Panisbrieff Car. IV. IX. pr. 38. 701
de *Pannorum* inciſione privilegium Stendaliæ novæ urbi indultum IX. 510
Panormi urbis litteræ credentiales 518
Panſtadbes 136
Pantalei Candidi annales IX. 628
Pantheon 497
Papa judex regis Bohemiæ IX. 734
inſtitutus & deſtitutus olim ab Imperatoribus IX. pr. 21
Leo eccleſ. hamelenſen inſtaurat 8
ab Imperatore olim electus IX. 390. pr. 20
a quo electus in medio ævo IX. 257
Papale fulmen in Dania mutum & brutum IX. 81
Papam judicem Danus ſpernit IX. 124
Papa Leoni lingua exciſa mirifice reſtituta 8
virilia explorantur in cathedra 496
legatus libros Gothicos conquiſitos ſecum aufert IX. 138
Papiæ civitati mandat Carolus IV. Imp. ut pareat Galeaciis vice-comitibus Mediolanenſibus tanquam vicariis IX. 699
Papirii Maſſonii annales Francorum IX. 642
Pappendorff 284
Pappenheimio ſubmareſchallatus adfixus ſub feudo Saxoniæ pr. 37. 276
ejus reditus ſunt inſignes pr. 51
ſed impares adparatui curiali ibid.
Pappenheimiis confirmatur Senioratus in Mareſchallatu 584
in *Pappenheimiis* inſtaurata primogenitura pr. 51
de *Parchem* (Theodoricus) IX. 540. 543
Parlamentum apud Worthingborigk IX. 34
apud Nyborgh IX. 34. 35
Parmæ civitas 194
Parmenſis Epiſc. Romam redire curat IX. 272
in Papam eligitur IX. 252
Parentinus (Bonifacius) epiſc. IX. 500
de *Paſtorp* (Fridericus) 159
Paſtores ſpeciales habendi privilegium ab Imperatore datum 155
Paſquini ſtatua 488
Patrimonialium prædiorum quomodo viſitatio in Pom. IX. 468

IX. 468
bona patrimonialia alienata quomodo revocentur IX. 467
Patronatus jus an competat in eccleſ. Misn. Ducibus Saxoniae Epiſcopus Merſeburgenſis examinat IX. 659
Marchionum Misniae in Epiſcopatu IX. pr. 31
in caſtro Tyſenowe Marchioni Misniae venditur 676
ad jus *Patronatus* a jure territorii papa argumentatur IX. pr. 32
Pauli decollationis locus 477
ex ejus ſanguine fontes ibid.
caput abſciſſum 478
templum 477
capella, Halae 765
(Chriſtianus) 301
Paulus III. Farneſii 474
ejus Sacellum 468
Diaconus 549
Emilius 428
Albertus Epiſc. in Sileſia 318
Pauſa communis i. e. jus ſtapulae IX. 585
Pax bis auf Wiederruffen 243
Sileſ. perficitur 313
Pragenſis 343
publica Weſtphaliae ſancita olim ab Epiſcopis & urbibus confirmatur 246
publica Weſtphaliae pr. 30
ab ordinibus Weſtph. confirmatur pr. 31
Pacem publ. Weſtph. omnes ſubditi jurent 250
Wenzeslaus Imp. ſancivit per Bohemiam & Franconiae urbes 244
Pace regis occiſores privati ſunt IX. 35
Weſtph. religionis libertas in Sileſia firmatur 314
Pacis templum 487
publicae Weſtphalicae obſervatio etiam tempore belli 249
pacifragum nemo recipiat 250
peccati originalis indoles pr. 2
Pedellus h. e. der Fron pr. 10
Pegniz, ripa 165
Peiſenkartzen civitas 190
de *Peralta* (Guilelmus) 531
Pergamus 194
Perleberg civitas IX. 531
de *Pesna* (Paul) 611
Peſtis funeſta & immedicabilis IX. 139
Peſtis per univerſum orbem IX. 169. 171. 108. 204. 162 139. 194
Petavienſis Epiſc. 159
Peterſen (Ioh.) chron. Holſat. IX. 644
S. *Petrus* an habilis ad praebendas Canonicas IX. pr. 33
ejus in montorio templum 470
Rhoſchildenſis Epiſc. captus IX. 27
archiep. Upſal. IX. 183
de Scotia Doctor. IX. 49

de *Petri* & Pauli tutela IX.pr.31
Peuceri (Caſpari) chronicon IX. 616. X. 550
Pfaennig vocatur Denarius pr. 10
groſſer Prager Pfännig, quis ſignificatus his verbis pr. 24. 191
Roch pfennig 125
Wort pfennig ibid.
Creutzpfennig ibid.
Vchten pfennig ibid.
Greſen *Pfennig* 283
Herremeſſen *Pfennig* 282
Comes de *Pfirt* (Ulrich) 208
Pfligvvela 418
Pflugk. (Nickel) Doctor 588
Pfrundorff 424
Pfulgueld 416
Pfulingen Sveviae coenobium pr. 17
abbatia ab omnibus ex actionibus immunis 164
in protectionem imperialem ſuſcepta ibid.
ei Rudolphus Imper. privilegium fori indulget 163
Pheodali titulo poſſidere IX. 525
Philippa Angla Erico R. D. nupta IX. 89
Philippſen (Benedictus) IX. 186
Philippus filius Chriſt. R. D. IX. 149
Phoebi ſtatua 470
Piaſteae ſtirpis ultimus Georg Wilh. 395. 345
Pichrode 280
Picturae inſignes 470. 494
Picorum familiae domicilium 433
de *Pigovve* Abbas 153
de *Pigovvia* (Sifrid) IX. 667
Pikkenzart caſtrum Ruſſorum IX. 171
Pilati palatium 473
palatii tres portae 496
Comes de *Pilſtein* (Conradus) 159
Pirnae de pacis conditionibus agitur 313
Pincerna Agnetis duciſſae Brandenb. IX. 517
Marchionis Brandenb. IX. 520
de Limpurg 228
Pincernatus campidunenſis Saxonicus pr. 27. 233
cum *Pincernatu* hereditario inveſtiti Nob. de Heymenhoffen 586
Pipinus Dux major domus Franciae 1
a Bonifacio in regem unctus 2
Piratica Lubecenſium IX. 65
Piris caſtrum pomeraniae IX. 652
Piſcatorum penſio ad fiſcum pertinet in Pomerania IX. 465
de *Piſenkendorp* (Sifridus) IX. 543
Pithoeus (Petrus) IX. pr. 18
edidit annales Francorum IX. 593
Placentia civitas 177
Placentinus tractus olim in nexu germanici Imperii pr. 22
de *Planitz* (Wernerus) IX. 509
Platea
Prunnenſtraſſe, Halae 765
Merckelſtraſſ, Halae 759

de

Digitized by Google

de *Plavia* (Zavellus) IX. 507
de *Plauvven* (Heinrich Rewſſe) 658
von *Plauen* (Heinrich Rueſſe) voyt IX. 684
Plavvnitz (Hans) Edler von der 278
Plebiſcitum, Echteding pr. 10
de *Plenck* Adrian) 351
de *Pleſſe* (Godeſcalius) 25. 26
Plinius 544
Plinii tumulus 507
Pliſſenenſis terrae Dominus vocatus Landgravius Thuringiae 168
Ericus *Plog* Penninus naſcitur IX. 28
de *Plote* (Iohannes) IX. 543 540
Plozenſis ducatus num Imperii? pr. 26
a Carolo IV. donatur Hungariae & Poloniae regibus 217
Plume (Nic.) IX. 505
Plutztag 633
Podebuſch (Nic.) IX. 68
Podewelſche thor, Halae 697
Poena contumaciae citati 27. 73
laeſionis ſive ictus ſine effuſione ſanguinis – 72
cum effuſione ſanguinis ibid.
non reſpondentium in delictis 28
deſerentium ibid.
non probantium intra VI. ſeptimana & III. dies 28 74
abſentium in plebiſcitis 29
homicidii caſualis ibid.
fatalium neglectus 72
Poenarum corporis genera in medio aevo 198
Poenae clauſtrales in delictis 119
de *Polde* (Iohannes) 13
Politica & jurisprudentia Daniae differunt IX. pr. 8
Politicis entibus ars analytica negatur ibid.
Polydorus Virgilius IX. 592
Pomerani ab indigenis gubernantur IX. 423
non cogi poſſunt ſe oppignorare IX. 423
non graventur contributionibus IX. 423
ante confirmationem privilegiorum homagium non praeſtant IX. 424
Pomerania non dividi debet IX. 423
ejus antiquisſimi incolae IX. 432
Brandeburgico clientelaris pr. 22. 23
extincta familia ducali cedit Brandeburgico pr. 23
in *Pomerania* qualis ſit ſtatus reipublicae IX. 421
de hujus reipubl. partibus IX. 422
indigenis tantum beneficia eccleſ. conferuntur IX. 454
quomodo viſitatio patrimonialium praediorum fiat IX. 468
patrimon. bona alienata quomodo revocentur IX. 467

de

de jure moderationis IX. 487
de juriſdictione politica IX. 455
eccleſiaſtica IX. 450
Pomeraniae obligatio prohibita IX. 423
ducis Caſimiri privilegia indulta civitati Rugenwaldae IX. 657
Sveciae jus publicum IX. pr. 22
ducis Caſimiri indulgentia privilegiorum Stolpenſi civitati facta IX. 654
epiſcopatui in civitate Wollinenſi indulta privilegia ab Innocentio II. IX. 651
diviſio prohibita IX. 423
palatinus IX. 583
Principis jura ſineOrd. conſenſu aes alienum contrahere non poteſt IX. 468
Auguſtanam confeſſionem violare non poteſt IX. 450
Sine ordinum conſenſu bellum ſuſcipere non poteſt IX. 461
Beneficia eccleſ. conferre poteſt IX. 453
An aliquem de contributionibus eximere poſſit IX. 474
eligit conſiliarios provinciales IX. 490
conventus generales indicit IX. 441
ordinibus ad conventus venientibus grâtias agit IX. 431
dotatio ejus filiarum ad quem pertineat IX. 480
legem univerſalem ſolus ferre poteſt IX. 455
illi legum promulgatio relicta IX. 458
litem in cauſa publica inconſultis ordin. ſuſcipere non poteſt IX. 461
Magiſtratus creat IX. 459
ordinibus vel concordantibus vel non, cedere debet IX. 456
principis pacta cum ordinibus ſunt perpetuae autoritatis IX. 441
quomodo in Auſtregis coercetur IX. 425
ejus praedia contributioni ſunt obnoxia IX. 474
luxurioſe viventem ordines monere poſſunt IX. 469
cur Schmalkaldico foederi renunciare coactus ſit IX. 446
generalis Superintendens ab illo denominatur IX. 452
vectigalia non poteſt mutare IX. 464
de *Pomeraniae* fiſco vid. *Fiſcus*.
collectis, vid *collectae* & contributio.
conventibus vid. Conventus
Conſiliariis provincialibus vide Conſiliarius provincialis.
judiciis IX. 460
Pomeranici juris publ. L. L. IX. 440

Digitized by Google

in modum pactorum concluduntur IX. 457
Pomeranicum jus publicum IX. 417
Pomerenſis expeditio regis Dan. IX. 163
Pommolte 280
Pompeji theatrum 480
Pons Ælius 467
S. Angeli 467. 478
Fabricius 472
Horatii Coclitis 474
Mariae 472
Seſtius ibid.
Sublicius 474
Xyſti 472
triumphalis ruinae 467
jordanis 486
Pontanus IX. pr. 4
hiſtoriographus clariſſimus IX. 597
Ponte di Caligula 508
Pontifex olim electus ab Imperatore IX. pr. 20
plura vide ſub voce Papa
Pontificialis Monarchiae incrementum IX. pr. 31
Pontificatus, hoc vocabulo epiſcopus utitur IX. 508
Pontificum palatium 467
Poppe legatus Caeſaris IX. 15
Poppendorff pagum 281
Poppo epiſcopus Arhuſienſis IX. 604
Populi jura quaenam ſunt IX. 419
Pors Stigothus IX. pr. 5
Porta Agnetis 500
Antiquarii 470
Capena 483
Gabinia 482
Populi 504
S. Sebaſtiani 483
S. Spiritus 470
Ter gemina 475. 477
Podewelſche thor zu Halle 697
de *Porta* (Warmundus) Abbas IX. 667
Portae aeneae 469
tres palatii Pilati 496
Porticus octavii 481
Septimini ibid.
Portus Naonis Auſtriacis in feudum confertur IX. 687
Bajanus 508
Antoninus 477
Liviae 492
Possgawar IX. 565
de *Potbus* Baro 404
Potlene 282
Potleue 280
Potztze (Oltzen) 627
de *Praebenda* vacante per reſignationem in Capit. Einbec. 106
ſcholaſtici IX. pr. 48
Praecedentiae jus ex dignitate territorii inter principes S. R. I. olim non fuit pr. 17
Praeco h. e. der Fron pr. 10
ejus jurisdictio 30. 74
Praedia Principis in Pomer. contributioni ſunt obnoxia IX. 474
Praefectus praetorii imperialis 66
Praelatorum ordinis origo in Pomer. IX. 433
Praelium Fodewicenſe IX. 166
ad Moelon IX. 119

Digitized by Google

Praemonſtratenſis ordo oritur IX. 212
Praepoſiti Einbec. juramentum 122
Praeputium & umbilicus Chriſti 496
Praeſcientia Dei an rebus contingentibus inferat neceſſitatem pr. 2
de *Praeſentandi* jure in Epiſcopatu Misniae IX. pr. 31
Von *Praeſentz*-Geldern 112
Praeſepe Chriſti 500
Praga 184. 186
Pragae de pacis conditionibus agitur 313
Pragenſis purcgravius IX. 706
pax 343
Archiep. (Arneſtus) 183
Prata quintia 466
de *Prauneck* (Cunrad) 245
Praxidis templum 499
Praxitelis coloſſae 501
Preibiſius (Valentinus) 311
Prentzlau IX. 568. 570. 575
Pretten caſtrum 33
Primkenavia oppidum 311
de *Principatu* Vratislavienſi 365
Oppolienſi 369
Ratiborienſi ibid.
Svidnicenſi 371
Iaurenſi ibid.
Megaglovienſi 373
Carnovienſi 377
Teſchinenſi 379
de *Principatibus* in Sileſ. 359. ſeq.
Principum filii non tenentur factis ſuorum parentum pr. 20
adminiſtri, ad reſidentiam in Capit. Einbec. non admittantur 119
S. *Priſcae* delubrum 474
Privilegia quae a regibus Siciliae familiae de Aceto conceſſa 514. ſeqq.
jus *Privilegia* dandi olim nobiles habuere IX. pr. 31
Privilegium de non evocandis civibus per ſaltum civitati Brandenb. indultum IX. 556
Probatio termini neglecta non haberi debet deſerta pr. 9
Proceſſio Romani Imp. IX. 230
Proceſſiones Vratislaviae introductae 324
Proceſſus inquiſitorius olim exulavit pr. 9
Procopius Merhemenſis Marchio IX. 536
Procuratien 689
Prodromus vindiciarum eccleſiaſticarum pr. 42
Profeſſor vicennarius olim adſcriptus ordini purpuratorum IX. pr. 26
Profeſſores olim ad tribunalia promoti IX. pr. 27
Primi acad. Haſn. IX. 45
Promnicius (Weighartus) Baro 306
Promnicii e Baronibus facti Comites 403
Prone (Iohannes) 606
Proſcriptio
Reichs- oder Königs-Bann 241
Brunſvicenſis durch das Reichs-Hof-Gericht pr. 13
Proſyta inſula 508

Digitized by Google

Provinciales leges Imper. ſuſtulit IX. pr. 36
ordines in Germ, non ſunt conductitii ſervi militares pr. 78
Provincialis conſiliarius vid. *Conſiliarius*.
civitas foedus init cum Principe extraneo pr. 11
Prunnenſtraſſe, Halae 765
in *Pruſia* bellum crudelisſimum IX. 196
de *Puch* (Otto) IX. 668
Pudicitiae templum 473
Pufendorfius illuſtratus IX. pr. 43
Puteus ſanguinis Martyrum 499
Puthors IX. 52
de *Putlitz* (Caſpar) ſive de Putliſt IX. 557
Pychenuſen villa IX. 498
Pymming IX. 52
Pyramis C. Caeſtii 477
Scipionis 467
Pyratarum in Saxones crudelitas IX. 14
Q*uaeſtores* in Pom. quibus rationes reddunt IX. 472
eorum officium IX. 470
Quadrurbes Weſtphaliae pr. 31 250
cum *Quedlenburgenſi* abbatiſſa & civitate Dux Saxoniae conventionem init 289
de decimis vini 290
de jurisdictione 291
de mulcta ibid.
de exemtione Hulffgeldes 292
von Weide und Trifft ibid.
de cereviſia 293
de jure detractus ibid.
de *Quedlenburgenſi* Advocatia pr. 38
Quedlenburgenſia feuda non tranſeunt in emtorem niſi inveſtitura pr. 20
Quedlenburgenſis abbatiſſa pacem init cum Epiſc. Halberſtadenſi 84
Confirmatio hujus pacis 89
concedit Blanckenſe Rudolpho Saxoniae in feudum 169
confert Duci Saxoniae Barby caſtrum & oppidum Niemburg 180
in *Quedlenburgi* clientela Barbienſis comitatus pr. 22
Quedlenburgi Dux Sax. habet Erbvoygtei 290
in *Quedlinburgum* Halberſtadii jura pr. 14
ſub *Quercu* paganorum cultus turbatus 5
de *Quernfurdt* (Protze) 621
Querfurt caſtrum 678
de *Querfurt* (Brune) 681
Edeler Her von *Quernfurt* (Iohannes) 90
(Buſſe) 621
Querfurtenſis ſenatus venditio annui cenſus coenobio Novi Op. facta 681
Querenvorde 136
de *Querinvorte* (Gebehard) comes IX. 684
Quintia prata 466
Quitatio IX. 546
Quitus idem quod ſolutus, frey IX. 515

Qui-

Qairini templum 501
Rabodonus Friſiorum rex ultimus 4
noluit baptizari, audiens: majores ſuos ad acheronta deſcendiſſe ibid.
S. *Rabodus* IX. 6
Rabotz 602
Radene IX. 675
Radensleben 281
Radevicus probus Othonis Friſingenſis abbreviator IX. 632
Radiſche Thor, Halae 756. 762
Raeden caſtrum IX. 196
de *Raeder* Baro 302
Ragualdi (Nic.) archiep. Upſal. IX. 47
Ramelsberg 285
Randeſsborrigh IX. 141
Ranis caſtrum a Brandeburgico epiſcopo Saxoniae electori in feudum datur pr. 50
Rantzovv (Ioh.) IX. 75
Raphael pictor 480
de *Ratbere* (Wicelus) 21
Rathe 30
Rathenovve civitas aſſequitur privilegia Berolino & Spandaviae competentia IX. 518
Rathenoae civitati indulgentia facta ut poſt mortem Agnetis adhaereant eidem Principi quem agnoſcunt Brandeburgum & Naven civitates IX. 520
donatio Rodenwaldae facta IX. 519
Ratibor Dux Slavorum IX. 21
de *Ratiborienſi* principatu in Sileſ. 369
Ratiſponenſis Epiſc. (Leo) 161
Dux de *Ravenspurg* (Welfo) 408
Ravo Ioenſon IX. 37
de *Rechenberg* IX. 519
Baro (Caſp.) 372
de *Rechperg* (Wilhelmus) IX. 706
Receſſus provinciales in Pomer. in formam pacti concipiuntur IX. 445
Recompenſa dotis eſt juris germanici non romani pr. 11. 33
Reformatio Haffniae coepta IX. 60
Reformatorum eccleſia in Sileſia preſſa 296
an capaces pacis religionis, lis inanis ibid.
litteras Majeſtatis a Rudulpho II. impetrant ibid.
horum eccleſia mira capit incrementa rege Bohem. electo Friderico V. Electore 298
prohibitio uſus Elenchi contra eos 299
ſtatus ref. rel. ſub Chriſtiano Princ. Bregenſi ibid.
Religio Ref. Bregae interdicitur 300
Neomenius primus Ref. Superintend. in Sileſia ibid.
in Sacello arcis Lignic. ref. religio extincta 303
in Sup. Sileſia jaegerndorffi introducitur a March. Brandeb. ibid.
Status rel. Ref. ſub Bethleme Gabore Tranſylv. Princ. ibid.

Ga-

Digitized by Google

Carolati Baro Schoeneichius rel. Ref. exercet. 304
Regalia variis adpellantur verbis pr. 24
quaecunque conceſſa Vice-Comiti Mediolan. a Carolo IV. Imp. 200
omnia Caeſaris in ducatibus Italiae pr. 25
Comes de *Regenſtein* requirit a Saxoniae Duce ut abſentem inveſtire velit 288
Regino abbas Prumienſis IX. 602
Regirer der Capellen 689
Regis pace occiſores privantur IX. 35
Regium jus IX. pr. 6
Regnifridus R. Dan. IX. 3
Regni millenarii deſcriptio IX. pr. 22
Regum Daniae titulus in medio aevo 166. 168. 175
Reichs-Hofgericht adjudicat Saxoniae Duci Luneburg & Hannover 67
proſcribit Ducem Luneburgenſem pr. 13. 48
Reichs-Hof-Gerichts-Siegel 69
Reinbertus IX. 9
Reinerus Reineccius celeberrimus hiſtoricus IX. 634
Comes de *Reineck* (Gotz) 245
de *Reingingenliber* (Eberh.) 416
Reinoldesburgh caſtrum IX. 210
de *Reinſtein* Bernhard comes IX. 684
Religionis momenta in Pom. cum ordinibus tractanda IX. 451
Reliquiae medii aevi IX. pr. 45
Manuſcriptorum entores Italos habent pr. 43
Reliquiarum interſtitionis cauſa IX. pr. 1
Tomi IX. recenſio IX. pr. 3
adparatus Ioh. Petro de Ludewig proprius pr. 5
volumen X. num fuerit ultimum pr. 1
tomi X. recenſio pr. 6
in *Remenſi* concilio bannum ſtabilitum 137
Remismundus Princ. Carinth. 552
Remoria via 474
Remus inauguratus ibid.
Renbergk 37
Rennovs emit epiſcopatum Roſchildenſem IX. 73
Repkovius privato calamo ſpeculum ſcripſit pr. 72
Repoſitorium Veronicae & lanceae Chriſti 468
Reppin IX. 525
Rerumpublicarum finis IX. 421
Reſenius Petr. Ioan.) IX. pr. 6
ad *Reſidentiam* non admittantur in Capit Einbec. qui Principum adminiſtri 119
de *Reſignatione* Canonici 120
jus *Retorſionis* in Weſtphalia permiſſum 248
de *Retz* Comes (Burcardus) IX. 706
(Iohannes) IX. 699. 706
Reudingen 416
Reuſneri (Eliae) iſagog. hiſtor. IX. 595
Reuter (Mathias) 268
in *Reutlingen* advocatus provinciae Landvogt pr. 18

Digitized by Google

Revalia a Danis capta IX. 177
Reviſorium judicium in Pom. IX. 453
Reynsberrigh IX. 24
Rhavia (Eliſab.) IX. pr. 26
Rheae fanum 481
Rhedarii denarii IX. 30
de *Rheder* (Redicke) IX. 524
de *Rhode* (Thiddemannus) IX. 206
de *Rhone* (Petr.) IX. 202
Richardus vetus dux Norman. IX. 10. 18
Riedthauſen oppidum 424
Riemers codex diplomaticus pr. 15
Rindelzhola incendio deletur IX. 36
Ring in Anglia occiſus IX. 11
Ripalte villa 194
Ripenſis (Lambertus) IX. 52
de *Riſtovv* (Iohannes) IX. 588
Rithaymerus 564
de *Ritio* (Iacobus) 526
Ritter i. e. nobiles IX. 556. 559
Erb-*Ritter* des heiligen röm. Reichs 272
Robertus Norman. Dux IX. 23 18
de *Rochau* (Oluus) IX. 550
Rochpfennig 125
Rodenfort 283
Rodeln pagum 655
Rodenvvalda curia dono datur Ratenoae IX. 519
Rodigosdorf villa 149
Roe ſubjugatur a Danis IX. 213
Roebe Slavorum gens IX. 26
de *Röchnitz* Baro 404
de *Rödern* (Conradus) IX. 512
(Hermannus) IX. 507
Rogerius IX. 594
de *Robvv* 414
Rolandina ſtatua quem habeat ſignificatum pr. 59
Roeldeſtborp 135
Rollingen 284
Rollo dux Norman. IX. 10
Romae quae ſunt clariſſima viſu 466
de *Romandiola* 437
Romanorum meritoria 471
Romuli & Remi templum 493
Ronaholm IX. 185
de *Ronis* (Hans) IX. 682
Roennovv (Ioachim) epiſc. Roſchild. IX. 62. 71
Rortendamm via prope civit. Cremmen. IX. 506
Roſaefontani (Petr. Parvi) refutatio calumniarum cujusdam Iohannis Magni IX. 625
Roſchild a Selavis vaſtata IX. 212
devaſtatur IX. 24
Roſchildenſem epiſcopatum emit Rennow IX. 73
Roſchildenſes Epiſc. vid. *Epiſcopi*
Roſchildenſis epiſc. arcem haffnienſem ſibi vendicandi animus IX. 66
de *Roſemberg* (Petrus) IX. 699
(Ulricus) ibid.
(Iohannes) ibid.
(Henricus) 365
Roſen (Rudolph) Miles IX. 521
Roſenkrantz (Olauus) IX. 76
Roſenthalius pr. 77
Roſenſtein caſtrum 229

Digitized by Google

Roskild caſtrum Haraldi IX. 150
37
Roſſenecker (Philips) 272. 278
der Roßdienſte Anſchlag quomodo in Pomer. conficitur IX. 462
Roſtoch a rege Dan. occupatur IX. 37
ſub Danorum poteſtate IX. 161
de *Rosvvag* (Rudolphus & Conrad.) 416
Rota Romana 496
Rotelſtorff 281
Rotemburg oppidum imperiale IX. 691
de *Rotenſtein* (Eraſmus Zolner) 268
Rothdorf villa 149
Rotinberg civitas 244
Rotthorp 136
Rotz 280
terra de *Ronchoris* IX. 705
Rovekeſthorp 135
Rubech IX. 52
Rucescheſece 136
Rudiges-Guth villa 424
de *Rudolſtatt* (Mechtildis) 145
Rudolfus dux Saxoniae indulget civitati Rathenowe privilegia Berolino & Spandaviae competentia IX. 518
Carolus IV. ſpem Dyſenbergenſis civitatis ei facit 56
Rudolphus II. Lutheranis liberum relig. exercitium in Sileſ. permittit 306
ejus litterae majeſtatis Reformatis datae 296
Rugenvvalda civitas multis privilegiis inſtructa IX. 583
privilegia ducis Pomer. Caſimiri IX. 657
de *Rugia* (Wislaus) IX. 160
Rugianorum Princeps Iarimarus IX. 81
Ruinae pontis triumphalis 467
circi Iulii Caeſaris 470
Ralff Ripenſis IX. 26
Rupes Tarpeja 481
Ruskeſez 149
Ruſticorum domus 489
in Dania ſeditiones IX. 80
31. 156. 133. 59
de *Rutenberghe* (Eifridus) 66
Ruth (Ottho) IX. 52
Ruthenorum magnus Princeps IX. 49
Ruven de henghendenberge, mons prope civit. Furſtenwald. IX. 503
Rydakerus Brunſwicenſis dux IX. 699
Rygiza Erici R. S. uxor IX. 177
Rynovve 214
de *Ryſinborg* (Slanke) 173
(Borſſe) ibid.
Ryſsler (Iacob) 739
Rytiſſa Waldemari R. D. filia IX. 41
Saaſſe caſtrum frangitur IX. 35
Sabavv 280
Sabellani carceres 478
Sacellum corporis Chriſti 468
Crucis 497
Domine quo vadis 484
Herculis victoris 474
Iohannis 472. 495
Iovis 472

Digitized by Google

Sacellum Lucae 500
Pauli 468
S. Sanctorum 496
Solis & Lunae 472
Sacella Sacella 495
Xyſti ibid.
Sacer ignis 482
Sacerdotii cum principatu in Dania contentio IX. 169
Sacra collegia quo tempore alere potuerint curiales quatuorviros die vier Hof-Aemter pr. 28
Sagafrid IX. 5
Saganenſis Dux in Sil. aliquandiu retinet exercitium relig. 315
de *Saganenſi* Ducatu in Sileſia 361
Saldorff 281
Salinarum jus inſtar imperialis beneficii ab Imperatore conceſſum pr. 18
jura imperio reſervata 160
de *Salinatoribus* hallenſibus eorumque origine, juribus &c. vide ſub voce *Hala*.
Sallenſtein 413
de *Saltwedele* (Gerhardus) IX. 543
(Bodo) ibid.
Saltzburgenſis Archiep. (Fridericus) 161
Saltzgrave in civitate Hallenſi denotat ſalisgravium pr. 59
Saltzvvedele IX. 541
Saluſtiani horti 502
Salutis templum 503
Salvaticorum domus IX. 704
Salvatoris templum 487
de *Salza* (Guntherus) 168
Salzenſes Salinatores nobilitatem atavitam requirunt pr. 57
Samois Princ. Carinth. 553
Sancteborgh caſtrum IX. 196
de *Santze* (Claus) IX. 559
Sarbunen villa 149
Sattersleben 281
Sattelhoff 282
Satisfactio laeſi Wehrgeld pr. 10
Saturni templum 492
Saxo grammaticus IX. pr. 4. 596
Saxo Lauenburgicus Dux nonnullis urbibus liberum exercit. rel. in Sileſ. permittit 314
Saxonia ex voto Henrici IV. & Friderici I. imperii domanium pr. 15
a Danis & Nortmannis vaſtatur IX. 6
a pyratis crudeliſſime vaſtata IX. 14
in *Saxonia* adhuc leges ferre eſt jus comitiale pr. 75
quaenam tributa Imperatoris olim pr. 16
Saxoniae Elector inveſtit Comitem de Ebenett cum officio Mareſchalli Bambergenſis 271
Dux comitem de Barby & Mulingen inveſtit 279
Elect. confirmat nobilitatis codicillos ab Imp. impetratos 567
Dux Quedlenburgi habet Erbvoygtei 290
ſubditis Carolus IV. mandat ut, Duce Rudolpho abſente, ejus pareant filiis 39
Duces inveſtiunt Slickios cum

Digitized by Google

cum caſtro & oppido Schonecke 578
Ducis ſanctio ut conjux ſuperſtes ex ſemiſſe ſit heres 273
Dux & Elector (Rudolphus) 216
elector Campidunenſis pincerna pr. 51
Dux confitetur ſe a Brand. Epiſc. eſſe inveſtitum caſtris Elwenaw, Rannis & Gotaw 583
& Thuringiae formula pr. 15
elect. campid. ſubpincernam ipſe nominat invito Abbate pr. 52
Dux in marchia Brandenburgenſi ſucceſſionem adfectat IX. 518
Ducis conventio inita cum Quedlenburgenſi abbatiſſa & civitate de decimis vini 290
de jurisdictione 291
de mulcta 291. 292
de exemtione Hulffgeldes ibid
von weide und trifft ibid.
de cereviſia 293
de jure detractus ibid.
duciſſae jus ſucceſſionis olim in regnum Bohemiae IX. 711. 725
ducis acta legationis ad regem Galliae IX. pr. 38 707
Dux & Landgravius capti ab Imper. IX, 77
eccleſias Dani ac Slavi invadunt IX. 8
Ducis jura in Luxenburg. ducatum IX. pr. 39 729
Dux cum exercitu in Sileſia 312
Ducis ſervitia militaria petit Imper. contra regem Bohem 570
Dux diſcrimina inter judicia Landſaſſiorum & principis definit 658
Saxonicae leges num ante Carolum M. pr. 71
copiae ſtant olim & agant imperio Brandeburgici pr. 49
Saxonici juris & anglicani harmonia pr. 74
ſpeculatoris noviſſimus editor pr. 70
Electoris Erneſti confirmatio tabularum pacis cum Epiſcopo Halberſtad. 99
juris quatuor epochae pr. 71
Saxonica jura ante Carolum M. ſcripta fuerunt pr. 72
hoc probatur pr. 74
S*axonicum* jus eſt vere Magdeburgicum pr. 60. 61
cur hodie audiat jus Saxon. pr. 61
S*axonicus* ſpeculator olim recte audiit ſpeculator Magdeburgicus pr. 62
S*axonis* litterae de Bambergenſi Archimareſchallatu ſuſcipiendo 255
S*axonum* cum Venedis perpetua

 bella

bella pr. 63
Saydovv caſtrum Landgravius Turing. concedit in feudum Burgravio Miſniae 173
de *Scabinatu* Hallenſi pr. 61
ejus vetuſtas major quam Vitebergae & Lipſiae pr. 62. ſeqq.
Scabinatus inſtituendi jus indulgetur dem frey Graven pr. 30 242
Scala coeli 478
per quam Chriſtus ſanguinolentus eductus 496
Scania a Carolo Canuti R. S. vaſtata IX. 135
ſub imperium Danicum redacta IX. 109
turbata IX. 59
urbibus oppignoratur IX. 110
a Sveciis tentata IX. 74
a Waldemaro R. D. vindicata IX. 172
ab Holſatis liberatur IX. 171
Scaniae deditio IX. 73
Scaniam rex Dan. Waldemarus intercipit IX. 88
ab Holſatis R. Sveciae emit IX. 87
Magnus R. S. emit IX. 103
Scanienſis civitas igne deleta IX. 188
Sceptro inaugurati Archiduces Auſtriae IX. pr. 37. 689
Schadovv pagum emit jus lignandi a Domino de Cottbus IX. 562
Schafgotſchius dux Militum 313
Schalbar, idem quod notus IX. 518
Comes de *Schaelckling* 424
Schannati dioeceſ. fuldenſ. pr. 7
Schanoer IX. 35
a Normannis vaſtata IX. 85
Scharae i. e. militares cohortes pr. 54
Schare civitas Sveciae occupatur IX. 33
Scharpenberg mons prope civit. Cremmen. IX. 506
Schelede i. e. deficeret IX. 548
de *Schellendorf* (Chriſtoph) 357
(Frid.) 302
de *Schellenbergk* (Marquardus) 35
Schermsdorff villa 420
Schencke (Bertram) 702
de *Schenkendorp* (Heinrich) IX. 517
Schenko (Bartholdus) IX. 514
Scheppen zu Arneburg IX. 528
Schieſiskeorff caſtrum IX. 31
Schichtbolt 679
Schickfuſius 305
ejus Chronicon Sileſiae IX. pr. 23. X. 332
Schielm Arhuſienſis epiſc. IX. 28
Schilterus pr. 80
de ejus ſcriptis IX. pr. 23
Schilling vocatur Solidus pr. 10
Schilskoer concrematur IX. 35 37
de *Schlabberndorff* (Nicolaus) IX. 507
Schlamvvitz 283
Schlava opidum 311
Comes de *Schlegenberg* (Bauchnerus

Digitized by Google

nerus) 351
Schlemvvenitz 283
Schlesvvig IX. 24
igne conſumitur IX. 97
de *Schlieben* (Iacobus) IX. 507
de *Schligk* (Mathias) 567
Schlivven caſtrum 33
Dm. *Schloteko* IX. 517
Schmettavius (Henricus) 302
Schmedigke IX. 566
Schmoelne pagum novae civitati Brandenb. in feudum confertur IX. 565
Schmalkaldico foederi cum Princeps Pom. renunciare coactus ſit IX. 446
de *Schnackenborch* (Iohannes) IX. 509
Schola graecorum 473
de *Scholaſtici* praebenda IX. pr. 48
Scholaſter olim audit Schulmeiſter pr. 11
Schulmeiſter coenobii novi operis 592
de *Schonberg* (Caſpar) 580 588
de *Schoenberg* (Dittrich) 658 580
(Heinrich) 588
Schoeneichius Baro Vice-Cancellarius Sileſiae 332
Schoenecke caſtrum & oppidum Slickiis in feudum datur 578
de *Schonneburg* (Frider.) IX. 685
Schorendorff 229
Schoß i. e. contributio Schoß IX. 587
Schotte (Hans) 267
Schraderus pr. 77
Schraplau fuit nobilium Dynaſtarum non epiſcopi aut Mansfeldenſium comitum pr. 66
in Dm. de *Schraplavo* fundationem altaris in capella coemet. Halenſis conſentiunt Princ. Anhaltini 592
de *Schudiz* advocatus IX. 668
de *Schulenburg* (Bernhard) IX. 534
(Heinrich) IX. 532
(Wernerus & Henricus) IX. 511
Schultzenthum zur Nutt 281
Schulte (Heidenreich) 608
de *Schvvanebecke* (Ludolphus) IX. 543
Schvvaneberg 281
Schvvartelake IX. 506
Schvvartze Marck 283
comes de *Schvvarzenburg* & Kewerenburg IX. 524
comes de *Schvvartzpurg* (Gunther) dominus de Lichtenberg 173
dominus in Sondershauſen IX. 685
comes de *Schvvartzburg* (Heinricus) 176. 179
Schvveitaloch 422
Schvvertzichen 660
Schvvolitz 280
de *Scinna* (Arnoldus) 21
Scipionis lucus 467
piramis ibid.
Scipiorum Sepulchra 483
Sclavicae urbes a Danis pacem petunt IX. 129

Schmaler groſchen ſolidi minores pr. 21
Scotus (Marianus) IX. 593
de Scotia (Petr.) Doctor IX. 49
moritur IX. 54
Scotus IX. 52
de Serappello (Egelolfus) IX. 540
Scriptum ICtis idem ac promulgatum pr. 72
Scultetus Nurnbergenſis 166
Sderatzienſe monaſterium IX. 701
Sebaſtianus Roſtochius fabri ferrarii filius, Epiſc. Sileſiae 324,
primus inter Epiſc. ſummus Sileſiae praefectus 325
Capucinorum ordinem introduxit ibid.
Sebaſtiani porta 483
templum 484
Seburch 135
de Seckendorff (Caſpar) 268
de Seckendorfii ſcriptis IX. pr. 23
Seehoff curia 417
Secretarius requiritur in Inveſtitura Bamberg. Archimareſch. 263
Imperatoris olim audiit Magnificentia pr. 12. 35
de Sectia (Petr.) IX. 46
Comes de Seen IX. 201
Seehuſen oppidum 542
Segebertus Gemblacenſis IX. 595
Segebrand (Kontze) 640
Dm. Segerus IX. 525
Segnienſis Epiſc. (Egidius Vincentius Portywa) 179
Sehauſen 37
Seinae pratum prope Furſtenwaldam civitatem IX. 502
Semblindia IX. 28
Semperfrey 268
Senatulum matronarum 502
Senatus palatium 490
Senenſis Epiſc. (Azolinus) 179
Sententia capitalis & manualis IX. 584
Sententiam ferre olim dicebatur ſententiam invenire ein Urthel finden pr. 9. 12
Recht finden pr. 23
Septimii porticus 481
Severi arcus 482
Sepulcbri Adriani columnae 466
Sepulchra Metellorum 485
Bojariorum 510
Cetegorum 483
Scipiorum ibid.
Lucullorum 484
Sepulchrum Hieronimi 500
Othonis Imp. 469
Mariae de la Fabre ibid.
Severi 483
Virgilii 506
Serbitz 282
Sereniſſimus eſt titulus Regis Daniae in medio aevo IX. 175
Serenitas eſt titulus Imperatoris in medio aevo 200
a Sero i. e. ab occidentali plaga von Abend pr. 22
Seroſtorff 281
Servitia nobilium in Pomerania quando praeſtantur IX. 429
militaria qua ratione decernuntur IX. 462
ordinum in Pom. in quo conſiſtant IX. 427

Ser-

Serwitz (Nicolaus) 631
Seſsler (Wilhelm) 268
Seſtii pons 472
de *Seuelt* (Wichardus) 159
Severi ſepulchrum 483
Severinus Norbii IX. 52
Servitiorum caſtrenſium in caſtro Loekenitz definitio IX. 574
Sialandia IX. 16
expugnata IX 71
Siciliae rex Fridericus 515
Ferdinandus 531
Iohannes 530
Ludovicus & Ioanna 522
Martinus 527
Martinus & Maria 529
Petrus II. 520
incolatus conceditur nobil. de Aceto 516
regum diplomata pr. 45
Camerarius nob. de Aceto 527
comes (Rogerius) 514
de *Sidow* (Michael) IX. 559
de *Sierck* (Philippus) IX. 727
Sifridi (Iohannes) IX. 707
Sigebertus 549
ejus chronicon IX. 619
Sigfridus Marchio in bello captus IX. 14
Daniae Princeps IX. 6
Rex Dan. IX. 3
de *Signano* (Iacobi) 436
Sigillum des Reichs-Hof-Gerichts 69
Hoſpitalis prope Halam 735
coenobii Novi operis 592
Sigismundus Imp. Slesvicum Danico Regi ex jure feudali adjudicat IX. 124
Papae indignatur quod de feudo imperii ſententiam ſit laturus IX. 124
rex Hungariae IX. 536
Marchio Brandenb. oppignerat novae ubi Brandenburg jurisdictionem IX. 543
Rex oppignerat Marchiam novam Brandeb. ordini teutonico in Poruſsia IX. 559
Sigismundi March. Brand. collatio Vogtiae caſtri Calies facta Henrico de Guntersberg IX. 533
Sigtonenſis civitas combuſta IX. 176
Siguardus R. Dan. IX. 8
in *Sileſia* Reformatorum eccleſia preſſa 296. plura vide ſub voce *Reformatus*.
Superintendentes reformatae religionis in Sileſia 300. 301
de Lutheranae eccleſiae fatis in Sileſia, vide ſub voce *Lutherani*.
Ieſuitae in Sileſ. irrepſerunt 304
Dux Saxoniae cum exercitu in Sileſ. 312
Pragae pax perficitur 313
Parochi rom. Cath. a Sveciis expulſi 314
Weſtph. pace rel. libertas firmatur ibid.
Saganenſis Dux aliquandiu retinet exercit. relig. 315
olsnenſis Ducatus, licet mi-

nus quiete, in rel. evang. manet ibid.
in Sileſ. nulli niſi indigenae ad beneficia eccleſiaſtica admittuntur 318
Supremi Sileſiae magiſtratus 330. ſeqq.
Cancellaria peculiaris in Sileſia inſtituitur 332
de Sileſiae ſumma praefectura 346
ejus mutatio per collegium conſiliariorum 350
Series cancellariorum hujus collegii ibid.
de fiſco regio in Sileſia 356
ejus Praeſid. ſeries ibid.
de principatibus hereditariis 359
de Ducatu Olsnenſi 382
Troppavienſi 360
Saganenſi 361
Munſterbergenſi 363
Lignicenſi 388
Bregenſi ibid.
Crosnenſi 396
De Dynaſtiis in Sileſia 398
de Dynaſt. Wartenbergica 400
Milicienſi 401
Trachinenſi 402
Pleſſenſi 403
Sileſiae principum pax cum Landsberg civitate nova de amneſtia & reddendis captivis IX. 552
fata 294
Sileſiaca memorabilia Frid. Lucae 302
de *Sileſiae* formula pr. 38
in Sileſia primum floruit religio Lutherana pr. 39 295
deinde reformata ibid.
poſt eccleſiae romanae ibid.
an Huſſitae ſint in Sileſia pr. 40
Status civilis Sileſiae ibid.
de Sileſiae ſupremis ducibus ibid.
eorum praefectis ibid.
procuratoribus fiſci ibid.
de Sileſiae Dynaſtis pr. 41
in Sileſiae aliquibus Principatibus ſpes ſucceſſionis Brandenburgicis facta ibid.
Silſcbeborrgh IX. 48
Simerſtadt IX. 25
Simon Otthonienſis IX. 26
Sindrier (Pleickhartt) 278
Singularia juris publici IX. pr. 45
Comes de *Sintzendorff* (Ioh. Ioach. Mich.) 372
Sioburg caſtrum IX. 37
Siort Falle R. Dan. interfectus IX. 8
ad *Sequelam* & ſervitia ſtatus in Pom. tenentur IX. 427
Sirmondus IX. pr. 12
Sithen ſpecies thelonii in Pomer. IX. 652
Sittichenbach coenobium Querfurtenſe pr. 17
eccleſiae in *Sittichenbach* Imp. Fridericus I. omnia bona tam praeſentia quam futura 144
Sitſchius (Ioh. Vitus) Epiſc. Sileſ. 318
Sitularius (Ioh.) IX. 62

Skiel

Skiel Fiſckoer incenditur IX. 157
Slangatorp IX 213
Slaugerup bellum IX. 25
Slavicae urbes fruſtra de pace agunt IX. 131
Slawina IX. 589
Slect M. Tilemannus IX. 46
Slesvicenſes controverſiae feudales ſopitae IX. 133. 120
Slesvicenſium turbarum initium IX. 119
Slesvicum Sigismundus Imp. ex jure feudali Daniae regi adjudicat IX. 124
Comites Holſat. in feudum petunt IX. 114
Sleswich urbs a rege Dan. obſeſſa IX. 123
Sleswicenſis ducatus poſt mortem Adolphi Daniae conſolidatur IX. 136
dividitur in duas partes ibid.
de *Slieben* (Adam) IX. 590
(Balthaſar) 582
Slickis caſtr. & oppidum Schonecke in feudum datur 578
de *Slinitz* (Hugolt) 580. 658
de *Slotheim* (Hermanus) 162
Smorren (Hermannus) IX. 583
Snackenburg 67
Snorri Sturleſonii chron. Norvag. IX. 593
terra *Soarcio* IX. 705
de *Sobeck* (Rudolphus) Baro 381
Soeborrig caſtrum IX. 161
Soldin civitas IX. 559
Solennia in donatione adhibita IX. 539
Solidus denarius IX. 674
ein Schilling pr. 10
Soligna caſtrum IX. 704
Solis ſacellum 472
Soelisborrig caſtrum Daniae IX. 138
Soltwedel 37
advocatia IX. 523
Sommersburg comitatus IX. pr. 33
comes in *Sommerſenburg* (Theodoricus) vendit eccleſiae Cellenſi villam ſuam Altranſtede IX. 666
Somni ſtatua 470
Sonſtet pagum 654
Sonzini caſtrum 194
Sophia Friderici I. R. D. uxor coronata IX. 60
pomerana uxor Holſat. Ducis IX. 50
de *Sora* monaſterium igne conſumtum IX. 155. 216
Soror a fratre elocatur inſtar filiae pr. 11. 31
Soſt civitas 247
Spando IX. 518
Spandow IX. 519
de *Spangenberg* (Hermannus) 162
Spangenbergii (Cyriaci) chron. Mansfeldenſe IX. 595
Spansbungge IX. 675
Spectabilis eſt titulus Burggravii in medio aevo 179
eſt titulus Comitis in medio aevo IX. 706. 525
Speculator Saxonicus olim recte audiit ſpeculator Magdeburgicus 62

ejus

ejus noviſſimus editor pr. 70
Speculum Sax. & Svec. iura non ſcripta in ſe continet pr. 72
privato calamo a Repkovio ſcriptum ibid.
*Spelberg*k (Hermann) 681
Spende in de Muhle zu Trothe 674
Speneri Theatr. Nobil. Europae 402
de *Spenthove* (Bruno) 21
(Meinfridus) ibid.
Spremberg caſtrum 183
Sphortiae Ducum patria 437
Spiegel (Hans) 278. 287
Spira 165
de *Spira* (Ulricus) IX. 504
Spirenſis Epiſcopus (Adolph) 244
Epiſc. (Gerardus) 179
Spiritus Sancti Xenodochium 467
Spondanus (Henricus) Baronii abbreviator IX. 628. 604
Comes de *Sponheim* 576
de *Spoletano* Ducatu 442
Spoleti Ducatus Imp. Friderico traditur 409
Sprewenhaime via prope civitat. Furſtenwald. IX. 503
Spremberga 66
Sprue (Iohannes) IX. 558
Sprune (Heinricus) 22
Stachckrode (Hans) 681
Staden oppidum 67
Stadenſis (Albertus) IX. 592
multa commiſit plagia litteraria IX. 605
Staſsfurtenſes Salinatores nobilitatem atavitam requirunt pr. 57
Comes de *Stahrenberg* (Georg. Ludov.) 372
Stapularium jus in Pomer. IX. 461
vel quaſi Hamelenſibus civibus indultum pr. 10
76
Stapulenſis Faber 427
de *Starckenberg* (Erkenbrecht) 170
(Heinrich) ibid.
(Friderich) ibid.
(Adamand) ibid.
Stargard caſtrum pomeraniae IX. 652
de *Stargardia* (Ioh.) IX. 115
de *Starſchedel* (Ditterich) 278. 287. 272
Stasfurt 284
Statua Marforii 492
Statuae inſignes 468. 478. 470. 469
Status ad ſequelam & ſervitia Principi Pomeraniae tenentur IX. 427
quinam ſint in Pomer. IX. 425
Statuta ab Ordinibus in Pomer. ſine Principis conſenſu ferri poſſunt IX. 455
de *Stauffen* (Frider.) 407
de *Stechow* (Ebhardus) IX. 521
Stegeholm caſtrum Sveciae IX. 162
de *Stegelitz* (Heinricus) IX. 507
de *Steinberg* Nobilibus Wiſpenſteinenſia feuda collata 651
de *Steinberg* (Borcherd) ibid.
de

Digitized by Google

de *Steinberg* (Hennig) 652
(Heinrich) 652
(Kord) 651
Steinheim 418
de *Steinhillen* (Dietr. & Diemo) 419
Steinthal 37
Stendale civitas 542
dotalitium Agnetis duciſſa Brandenb. IX. 516
Stendaliae privilegia indulta confirmantur ab Agnete duciſſae Brandenb. IX. 516
novae urbi privilegium indultum a Ludovico Romano Marchione Brandenburgico IX. 509
Stendalienſi gildae privilegium a Duce Brunſvic. datum de incidendo panno IX. 523
prope *Stendaliam* contubernio leproſorum hominum donatio facta IX. 521
Steno Sture gubernator Sveciae IX. 44
ejus ſaevitia IX. 48
Coenobium *Stepeniz* emit annuum cenſum IX. 557
Stephanius (Stephanus Iohannes) IX. 592
Stephanus IX. pr. 5
de *Sternberg* (Gottſchalck) 174
(Fritze) ibid.
Sternbergios conducit Landgr. Thuring. ad ſervitia in Caſtro Callinberg praeſtanda 174
Sterlingae legales 11
Dm. de *Sternay* IX. 719
Stethemeſſer (Heinrich) 627
Stettin caſtrum pomeraniae IX. 652
Stetinenſis Dux (Barnym) 183
(Razymirus) IX. 699
de *Stibiano* Principis palatium 506
Stiboie caſtrum IX. 540
Sticht i. e. epiſcopatus Stifft 81
Stigoti (Otto) IX. 58
Stigothus Erici D. R. marſcalcus IX. 33
Pors IX. pr. 5
Mariſcalcus IX. 35
Stiria Auſtriacis in feudum confertur IX. 690
Stochekinus Dapiſer Marchion. Brandenb. IX. 516
Stockholm. vid. *Holmia.*
Stoefferitz 283
de *Stoffeln* (Svigerus) 420
(Cuno, Conrad & Albert.) 420
Stotheeo praefectus Dymmenſis IX. 514
Stolpe oppidum & caſtrum feudum nobilium de Buch IX. 568
Stolp. ſtagnum IX. 515
Stolpenſi civitati facta indulgentia privilegiorum Caſimiri ducis pomeraniae IX. 654
Storquice 136
Strabo 544
Stralſund obſeſſa a Rege Dan. IX. 196
Strangonis (Petrus) obit IX. 29
de *Straplavv* (Borgkart) 599
(Buſſe) 624
(Gebhart) 599
Strausberg IX. 535
Strauchius pr. 80
de *Streittbergk* (Reymer) 268

Stron-

Strozzae aedes 467. 478
Stubekioebing igne deletur IX. 36
Stubich (Rudolf) 159
Studſner (Heinrich) 610
Stureſoen (Nic.) IX. 186
Sturleſonii (Sohnorri) hiſtor. Norvag. IX. 593
Stumpe (Ludicke) 627
Stuttgarden 419
Styria 543
Stytin caſtrum IX. 214
Subqeb (Hans) 681
(Peter) 691
Subditis Saxoniae Ducis Rudolphi Imperator Carolus IV. mandat, ut, abſente Duce, pareant filiis domi relictis 39
Sublicius pons 474
Submareſchallatus Pappenheimio adfixus ſub feudo Saxoniae pr. 37. 276
ejus commoda ſunt inſignia pr. 51
ad *Subreptionis* vel obreptionis exceptionem cavendam facit ſecunda juſſio pr. 25. 201
Sudarii Chriſti particula Henrico Imper. miſſa IX. 239
Sudercopenſis civitas igne deleta IX. 181
Suffragia majora quando in capitulo Einbeccenſi valeant 104
Suffragium quando in Pom. requiritur IX. 448
de eius efficacia & objecto IX. 445
de ſuffragii juris forma in conventibus Pomer. IX. 435
Sufeld villa 149
Sulzbach 245
Sultzpach 47
Suinborg proſternitur IX. 30
de *Sumen* (Schenke) IX. 707
de *Sunnenburg* (Lutwind) 159
Superintendentes reformatae religionis in Sileſia 300. 301
Pomer. ordinum judiciis ſubjacent IX. 452
generalis ſuperintendens in Pomer. a Principe denominatur IX. 452
Superioritatis nomen in medio aevo occurrens pr. 24. 196
Comter zu *Supplenburg* Bernd Chriſtoph IX. 655
Suſannae templum 501
de *Suſpenſione* Canonici a beneficiis 120
Sulthardeſthorp 135
Svaningius IX. pr. 6
ejus chronologia IX. 591
Svanto Nielſoen IX. 50
de *Svarteloſe* (Allardus Michel) IX. 509
Svehoſienſis terra Brandenburgico ceſſa 317
Sveci ad fidem chriſtianam converſi IX. 176
ad Orebro a Danis victi IX. 168
expellunt parochos rom. Cathol. Sileſ. 314
Scaniam vaſtant IX. 44
Svecia a foedere trium regnorum deficit ibid.
ſubacta a Chriſtierno II. R. D. IX. 55
domita IX. 48

Sveciae

Sveciae reges.
Albertus filius ducis Magnopolenſis IX. 88. 114. 188
Amund IX. 11
Byrgerus IX. 87. 97
Carolus Canuti IX. 135
Chriſtianus I. IX. 137
Chriſtiernus II. IX. 149
Ericus pomeranus IX. 119
Guſtavus Erici IX. 58
Magnus Schmech IX. 87
Magnus Ladeslaas IX. 42
Svecorum invaſio in Hallandiam & Scaniam IX. 33
defectio IX. 50
Sueguerſtede 136
de *Svidnicenſi* Principatu in Sileſ. 371
Suineburgh incendio deletur IX. 36
Sven Otto cur patris nomen repudiaverit IX. 40
baptizatur IX. 10
in patrem molitur inſidias IX. 11
Sven Toſte IX. 18
Svend R. Dan. a regno depulſus IX. 13
ab exilio regreſſus regnum Daniae obtinet IX. 15
Dan. Rex bis a Slavis captus IX. 13
rex D. obit IX. 23
junior IX. 13
R. D. exul in normannia, anglia ſcotia IX. 14
rex Norvegiae IX. 19
in Anglia, moritur IX. 17
Sveno R. D. IX. 623
Magnus R. D. IX. 626
nullos habuit legitimos filios IX. 628
ex concubinis XIII. & duas filias ibid.
vocatur regum pater IX. 628
Sveno Aruſienſis IX. 26
Eſtridsſoen R. D. a quo nomen accepit IX. 40
Svenonis Aggonis filii compendioſa regum Daniae hiſtoria IX. 609
R. D. poſteritas IX. 177
Sverinenſis Comes civitati Wittenborg uſum juris lubecenſis indulget pr. 13. 48
(Gunzelius) IX. 496
Sveviae ordines qui facti immediati pr. 18
Svevia principatus Auſtriae IX. pr. 36. 687
de *Svvanebeek* (Albertus) IX. 541
Comes de *Svvartzburg* (Henricus & Guntherus) 216
de *Svvaſvve* (Nic.) epiſc. Roſchild. IX. 50
de *Svvetiz* (Hasko) IX. 699
Svvetzin civitas IX. 554
Svvinfort civitas 244
Svvitherus IX. 497
Sybillae Cumanae antrum 511
templum 471
Sybillini libri 470
Sylvani templum 484
Syllesborrig caſtrum IX. 164
Synodi univerſales in Pomer. IX. 453
Sylvas imperii in agros vertere nefas pr. 18

Sylvius

Digitized by Google

Sylvius Dux Olsnenſis 315

T

Tahlrecht 666

Talſingen 415

jus *Talionis* in Weſtphalia permiſſum 248

Tamm via quaedam prope Furſtenwaldam civit. IX. 502

Tangermunde civitas IX. 514

Tangmarus in vita S. Bernwardi IX. 618

de *Tarento* (Ioannes) 526

Tarpeja rupes 481

Taſſilo Princ. Carinth. 552

a ſclavis victus ibid.

de *Taubenheim* (Chriſtoph) 278. 287

(Hans) ibid.

Teccenſis Dux 228

Teckenſes Duces olim advocatiam Campidunſis abbatiae habuere pr. 26. 221

Teidingen 228

Tekenſis Dux Fridericus 221

Telonium eſt tributum Caeſaris 142

Templis Lutherani in Sileſia privantur 309. 324

Templorum exſtructio eſt medium ſalutis aeternae 114

Templum Æſculapii 472

Alexii 475

Antonii 500

Apollinis 484

Apollinaris 487

Bachi 499. 500

Bonae Deae 475

Cereris 481

Concordiae 491

Crucis 497

Dianae 475. 500

Fauni 471. 484. 494

Fortunae virilis 473

S. Helenae 497

Herculis 474. 491

Iohannis Baptiſtae 472

Iovis 482. 491

Dolicheni 484

Statoris 492

Pheretrii 490

Iſidis 500

Iunonis 474. 481. 491

Iunonis & Herculis 491

S. Laurentii 494

S. Marci 499

Mariae 471. 475

Mariae de anima 487

Majoris 500

Marcinellae 492

Martis gradivi 485

Minervae 498

Onofrii 470

Pauli 477

Pacis 487. 493

Petri ad vincula 487. 499

in montorio 470

Praxidis 499

S. Priſcae 474

Pudicitiae 473

Quirini 501

Remi & Romuli 493

Rheae nunc Cereris 481

Salutis 503

Saturni 492. 499

Sebaſtiani 484

Salvatoris 487

Solis & Lunae 472. 493

Suſannae 501

Sybillae 471

Sylvani 484

Thomae 487

Veſtae

Templum Veſtae 482
Veneris 497. 509
Vejovis 491
Tempus continuum dicitur Zeit ohne Unterlaß pr. 23. 191
Termini probatio neglecta non haberi debet deſerta pr. 9
a jure *Territorii* ad jus patronatus Papa argumentatur IX. pr. 32
Teſchinenſis Dux 190
privilegia civitatis diſſecat 305
plura fide ſub voce Theſcinenſis
Theatrum amplum Virgilii 512
Thelonium Papa vi privilegii Epiſcopo Pomer. dat IX. 652
de *Teſtium* numeris fide & auctoritate pr. 21
Teſtamentum Erneſti Ludovici IX. 440
Theodoricus Weſtphalus IX. 55
comes de Wizenfels IX. 667
Theodo Princ. Carinth. 553
de *Teutenberg*k (Petrus) IX. 511
Thonborrig incenditur IX. 157
Teutones Daniam infeſtant IX. 102. ſqq.
Dania pulſi IX. 10. 7
horum in Regem Dan. fides IX. 96
Thain Kilian) 268
de Th*amirode* Cunrad) IX. 684
(Gunther) IX. 684
Theatrum Pompeji 480
Marcelli 481
Thermae Decii 474
Titii Veſpaſiani 494
Adriani 497
Caracallae 483
Alexandri 497
Th*eſcinenſis* Dux (Wladyslaus) 179
de T*eſchinenſi* Principatu in Sileſ. 379
Th*ora* Gythae IX. 22
Dm de T*horen* IX. 721
Th*orn* caſtrum IX. 196
T*hornborg*h incenditur IX. 35 37
Th*orſteſoen* IX. 179
Th*orunenſe* colloquium charitativum 301
Th*oſtrophellum* IX. 25
T*riumphalis* currus 490
D. Th*uo* Wibergenſis Archiep. Lundenſis IX. 45
Th*uringia* eſt Brandeburgici Marchionis IX. pr. 35. 679
ex voto Henrici IV. & Friderici I. imperii domanium pr. 15
Th*uringiae* Landgravius conducit Sternberg. ad ſervitia in caſtro Callinberg praeſtanda 174
Landgravius Judaeis Coburgi indulget aream convertendi in coemiterium 252
Landgravius inveſtit Burggravium Miſniae caſtris Bornſtein & Saydow 173
formula Lotharii aevo pr. 15
Landgr. conſtituit Rabbinum Heller Erfurti Iudaeorum judicem per univerſam Thuring. 254
inveſtit Nobiles de Ilburg cum jure ſimultaneae

ſucceſſionis 171
judæis in ſuo territorio multa indulget privilegia 231
ordini teutonico omnia privilegia confirmat 175
in nexu feudali eccleſiae Hirsfeldenſis, 161
Comes Th*urnius* 313
de Th*uritz* (Henr.) IX. 505
M. T*ilemannus* Sleſt IX. 46
T*ileſii* (Eleazari) geneal. principum Teſchienenſium 381
T*ilii* (Ioh.) chron. de rebus Franc. IX. 650
T*itulus* Imper. in medio aevo 200
ſingularis pr. 26. 224
Imperatoris Secretarii pr. 12
Regis Siciliae in medio aevo 522
Poloniae Magnificus & Excellens 218
Electorum pr. 30. 239
VVilhelmi Ducis Brunſv. praeter morem a pluribus territoriis deſumtus 85
Burgravii 179
Comitis IX. 538. 542. 525
T*ituli* Regum, Marchionum, Ducum, Comitum &c. in medio aevo IX. 707. 709. 510 166. 168. 525. 504. 175 706. 566. 532. 708
T*iti* Veſpaſiani arcus 493
Thermae 494
T*odtrecht* IX. 547
T*ogenlich*, eſt titulus Nobilis in medio aevo 602
T*ornip* 280
T*ornow* caſtrum IX. 530
T*oſt* civitas 190
T*otelouibin* pagum 654
T*ovorne utlegeren* i. e. prius compenſare IX. 548
T*ragſtede* (Iacob) 759
Comes de T*rahendingn* (Heinrich) 245
T*rajani* palatium 474
thermae ibid.
de T*ranslatione* Canonicorum de choro ad chorum 108
T*rebavv* 280
de T*rebecin* (Bernhardus) IX. 668
T*rebitz* Caſtrum 259. 268
T*rebnitz* 280. 281
T*reboſes* caſtrum pomeraniae IX. 652
T*reugae* IX. 108
inter Regem Dan. & urbes IX. 125
T*reugis* acceptis Ericus ſveciam deſerit IX. 39
T*ributa* quaenam Imperatoris in Saxonia olim pr. 16
ſunt acceſſoria territorialis potentatus pr. 16
T*ritemii* (Ioh.) chron. monaſterii Hirſaugienſis IX. 595
T*rivilii* villa 194
T*rozavv* 284
T*rolle* (Burgerus) IX. 78
T*rolli* (Guſtavus) epiſc. Roſch. IX. 73
T*rophaea* Marii 500
in T*roppavia* ab Epiſcopo Olmucenſi male ſunt habiti Lutherani 305
de T*roppavienſi* Ducatu in Sileſia 360

Trothe

Trethe pagum 673
de *Trotte* (Bathaſar) 712
de *Trotin* (Claus) 731. 602
de *Trote* Hans) 602
(Mertin) 603
Trotiorum gens rerum potens pr. 66
eorundem olim tertia pars pagi Neletici des Sal- Crenſes pr. 66
Trovbeche 136
Truchſe Comes (Erhardus Ferdin.) 367
Trucho filius Hackoenis Normannorum Princeps IX. 14
Trugothus Thorſtoni Archiepiſc. IX. 32
Trundhem civitas Norvegiae IX. 135
Trutmann (Sixtus) 681
Trutze groſchen 602
Trutziger groſchen 603
Mega *Tſchirna* oppidum 311
Tubingen venditur Ulr. Com. de VVurtenberg 425
de *Tubingen* palatinus comes 419. 421
Caſtrum *Tubingen* (Taeigen, Tuingen) 408
Tucho Burglanenſis IX. 26
Tuchtig und ehrlich titulus nobilis in medio aevo IX. 566
Tugo Krabbe fugat Norby IX. 59
Tullenſis (Conradus) Epiſc. IX. 500
caſtrum *Tunder* deſtructum IX. 35
de *Tuphta* (Carl) IX. 186
de *Turgovve* (Bodo) IX. 676
Turris Comitum 499
Vergilii 495
Turtibulenſis (Marcellinus) epiſc. IX 500
Tuſciae Marchia Imp. Friderico traditur 410
de *Tuslingen* (Herter) 424
de *Tutela* Petri & Pauli IX. pr. 31
Tutelae dativae exemplum pr. 23. 189
Tutores & curatores conſtituendi jus conceditur Vice-Comiti Mediolan. a Carolo IV. Imp. 197
per *Tutores* Rom. Cath. ut pupilli in Sileſia educantur, ſecreta eſt inſtructio 354
Tutori nefas non eſt ducere pupillam pr. 23. 190
Tvvorckavius Baro (VVilh. Boreckius) 367
Tyberina inſula 471
Tyfenovve caſtrum vendit Nuenburgenſis epiſc. cum conſenſu capituli Miſnienſi & orientali Marchioni IX. 673
Tyli IX. 52
Tylii chronicon regum Francorum IX. 642
Tzervviſt (Nicolaus) 634
Tzochoreſt (Peter) 692
V*ahin* oder unrecht VVedirſagin quid ſignificet, dubium eſt p. 32. 245. 246
Valgek (Nic.) IX. 546
de *Valkenſtein* (Burchardus) 147
de la *Valle* Card. palatium 488
Vallenſis Epiſc. aedes 488
Valquen (Sabillus) IX. 516
Vandali idem ac Slavi IX. 599

olim in Pomer. habitarunt IX. 432
Varenſtede villa 148
Vaſalli quomodo in Pomer. a ſubditis & clientibus differunt IX. 426
horum evocatio in Pom. fit communi conſenſu IX. 462
Vaſcularius (Nic.) IX. 61
Vaticana bibliotheca 469
Uberlingen 644
Ubbo Emmius de rebus friſicis IX. pr. 24
de *Ubigouia* caſtro litigioſo Laudum Caroli IV. conſenſu S. R. I. principum latum 45
Uchtenpfennig 125
Vectigalia Princeps Pom. mutare non poteſt IX. 464
ſunt acceſſoria territotorialis potentatus pr. 16
nova indicendi jus conceditur Vice-Comiti Mediolanenſi a Carolo IV. Imper. 199
Vectigalium jus civitati Cremenſi a Nobilibus indultum vi privilegii IX. 655
Vechnerus (Georgius) 300
Vejovis templum 491
de *Veleburch* (Otto) comes 159
de *Veltheym* (Heinrich) 99
jus *Venandi* in caſtro Tyſenowe Marchioni Miſniæ venditur IX. 676
Venatio tam principi quam ſtatibus in Pomer. competit IX. 466
Venedigerus (Carl. Jerem.) 358
Venedorum cum Saxonis perpetua bella pr. 63
Venerabilis titulus Archiepiſcopi IX. 540
Veneris ſtatua 468. 470
templum 497
de emortuis *Veneti* patritiatus familiis liber IX. pr. 18
de his quæ *Veneti* ſibi vindicarunt 435
de *Venetiis* 433
Reipubl. Venet. occaſio eſt Attilæ irruptio in Italiam 434
in *Veneto* tractu duæ civitates Feltrum & Bellunum germanico imperio tributariæ olim pr. 23.
Verachr des Richters, i. e. contumacia pr. 10
Verenthorp villa IX. 498
Vergilii turris ſ. muſæum 493
de *Veringen* Comes 408
de *Verſin* Conradus) IX. 588
Verweſer regni Bohem. IX. 564
Veſtæ Deæ ara 473
templum 482
Veſtales virgines ibid.
veſtalis Claudia cribrum aqua plenum portat ibid.
Veſtes nobilibus in Pomer. ad comitandum vocatis dantur IX. 429
Vexillum Imp. Wurtemb. Dux habet 576
qui huic vexillo adeſſe de-

Digitized by Google

debent 577
de *Uſlen* (Conradus Thidericus) 21
terrenum *Ugiatiche* IX. 704
Uhlbach 418
Via appia 483
remoria 474
Viæ publicæ acceſſoria ſunt territorii, non Cæſaris reſervata pr. 22. 176
Vicariatus ſynonyma IX. pr. 37. 695
Vicarius Germaniæ citra montes IX. pr. 35
generalis Siciliæ Nob. de Aceto 532
cur olim ſit conſtitutus? 193
Imperii Sigismundus Rex Hungariæ & Marchio Brandenb. IX. 564
papiæ Marchio Montisferrati IX. 690
Imperat. olim Romæ IX. 393
ejus in Italia jura IX. pr. 37. 695
Vicecancellarius Regis Daniæ ſuſpendio perit IX. 48
Acad. Haffn. IX. 49
Victalitii emtio in cœnobio novi operis pro LX. aureis rhenanis 590
Victor papa obit IX. 26
Victoria ſtatua 470
caſtrum *Vierraden* feudum nobilium de Buch IX. 570
Vinea Julii III. papæ 503
de *Vincelberg* (Fredericus) IX. 522
Vipera, aqua IX. 586
Vippech caſtrum 655
Virga paſtoralis 680
Virgæ feudalis inveſtitura 213
Virgilii amplum theatrum 512
ſepulchrum 506
de *Visbeke* (Marquardus Hermannus) 21
Viſelbech villa 654
Viſenhuſen 416. 418
Viſitationes eccleſiaſticæ in Pom. IX. 453
Vitriaci caſtrum IX. 732
de *Ulechtingen* (Johannes) IX. 511
Ulbi IX. 5
Ulff ibid.
Ulffo pater Svenonis R. D. IX. 40
de *Ulfaſun* (Carl) IX. 186
Ulricus comes de Wittin IX. 667
Ulla pagum 654
de *Ulſen* (Barthold.) IX. 505
(Dittmarus) ibid.
Ungaria in provinciæ hereditariæ formam redacta 345
Univerſitates ſub inſpectione conſiliarii in Pomer. IX. 454
Unſalde IX. 502
Unſenborch 283
Unſtrut fluvius 146
Vogtia Kempten confertur Comiti de Montfort 221
precaria bis auf Wiederruf pr. 15. 141
Jus *Vogteiæ* pr. 7
Vogtey, h. e. advocatia pr. 10
collatio *Vogtiæ* caſtri Calies facta Hen-

Digitized by Google

Henrico de Guntersberg IX. 533
Tribunal-Banck 30
Volati (Gabrielis) ædes 480
Volaterani Principis filia caſtitatem probat 473
Volradus Halberſtad. epiſc. IX. 508
Epiſc. eccleſiæ Brandenb. 32
Volgen to nöden, i. e. caſtra ſequi IX. 547
Volteranenſis Epiſc. (Philippus) 179
Vorbath mehr, i. e. porro IX. 549
Vorvvilkorn 608
Voſtenbergenſium comes in ditione Meklenburgenſi IX. 529
Voyt von Plauen Heinrich Rueſſe IX. 684
von Wyda ibid.
Upſalienſes Archiep. vid. Archiepiſcopi.
Vireke villa IX. 504
Vrankenhuſen 136
Vratislaviæ irrepſerunt Jeſuitæ 323
publicæ proceſſiones introductæ 324
monachis Franciſc. monaſterium S. Dorotheæ conceditur 307
Vratislavienſis epiſcopatus Gneſnenſi ſubfuit pr. 26. 218
de *Vratislavienſi* principatu in Sileſia 365
Vredeland (Johann) IX. 583
Vribergenſe argentum IX. 674
de *Urbach* (Frid.) 420
Urbachhoff curia 420
Urbes ex pagis num Cæſaris privilegio fiant pr. 25. 202
Urbich pagum 654
Urcearum terra 194
Urnæ cum cineribus mortuorum 484
Urne (Chriſtoph.) Daniæ cancellarius IX. p. 30
ab *Urne* (Lago) Epiſc. Roſchild IX. 52. 62
Urrſal IX. 528
Urſinus (Chriſtianus) 301
Uſuræ exulant an. 1400. & 1500. Germania pr. 67
inde larvatus contractus emti venditi der Zinßkäuffe pr. 67
cujus exemplum adducitur pr. 68
Melanchthonis error in damnando uſuras pr. 69
talmudiſtarum præcepta de uſuris ibid.
non ultra quincunces 125
definitæ 232
quincunces adprobantur pr. 14
Uthquemen &c. i. e. caſtra ſequi IX. 548
Utenſperg pagum 654
Utinghuſen 420
Vulvvort (Vulbort) i. e. genehmhaltung IX. 682. 684
Vurthern 136
W *Waiblingen* 418
Wadecaten villa IX. 498

de

de *Waivvoi* (Johannes) 35
Walborch (Albertus) IX. 530
Waldach 419
Waldemarus R, D. Scaniam vindicat IX. 172
Scaniam intercipit IX. 88
ducit reginam Portugalliæ IX. 28
Eſtoniam ſubigit IX. 167
ſolus in Dan. regnat IX. 26
ducit primam uxorem filiam Regis Bohem. IX. 28
captus IX. 29
ejus filia nubit Haguino R, N. IX. 88
Henricum palat. Otthonis IV. Imp. ſubigit IX. 154
ei Dania reſtituitur IX. 171
ejus expeditio pruſſica ibid.
iter Hieroſolomitanum ibid.
ejus progenies IX. 41
Chriſtophori filius R, D, IX. 106
ejus literæ laconicæ IX. 111
voluntarium exilium IX. 112
papam adit IX. 109
bellum cum civitatibus gerit IX. 110
Friſiam ſubigit IX. 108
VValdemarus Scaniam & Boringholm occupat IX. 109
ejus tres expeditiones Slavicæ ibid.
Gothlandiam & Wysbi occupat IX. 111
Dux jutiæ IX. 34 95
captus IX. 35
Dux Sveciæ IX. 38
I. ſive Magnus R. D. IX. 630. 640
ejus pater IX. 41
II. R. D. Eſthoniam ferro ad fidem convertit IX. 176
ejusdem captivitas & redemtio ibid.
bellum ſacrum IX. 177
capit Revaliam ibid.
oculo privatur ibid.
obit IX. 79
Canuti frater R. Dan. IX. 28
infans R. D. electus IX. 101
R. S. a fratre dejectus IX. 84
reſtituitur a Rege Dan. ibid.
vitiat uxoris ſororem & fugatur IX. 42
captus IX. 168
epiſcopus nomen regis adfectat IX. 27
exercitum ducit in Eſt-

Digitized by Google

landiam IX. 28
R. Norv. obit ibid.
de *Walddecke* (Otto) 159
de *Waldenfels* (Jorge) 582
de *Waldovv* Hannas) IX. 554
(Nicolaus) ibid.
Waldcuno Princ. Carinth. 553
Wallenſteinius 342
in Sileſia 313
Walmovv pagum, IX. 567
de *Waltheym* Heinrich) 762
Walter Neunburgk caſtrum 280
Waltorff 413
de *Wanezleven* (Lud.) 35
de *Wangeheym* Fridericus) 196
de *Wangenheim* (Friedrich) 173
Wangermunde 37
de *Wansdorff* (Caſp.) 372
Wardeſen 652
Warenthare IX. 539. 541. 542
Warimburgum IX. pr. 6.
Warmundus abbas de Porta IX. 667
de *Warta* Rudolphus) 216
Wartenberga oppidum 311
de *Wartenberg* Dux 190
de *Wartenberg* Jesko) IX. 706
de *Wartha* (Hugo) 153
Wartingborrig arx Daniæ IX. 131
Weddel civitas Daniæ IX. 33
Wedderſtede cœnobium 639
Wedde, i.e. multa judicii ſolvendi pr. 10
de *Wedel* (Johannes) IX. 546
(Haſſo) IX. 559
Alt *Wedigen* pagum 283
Wehorſt (Henr.) IX. pr. 9.
Wehrgeld, i. e. ſatisfactio læſi pr. 10. 72
Weichbildum non Saxonicum ſed Magdeburgicum pr. 61
Weil, villa 413
Weiſſenfels comitatus IX. pr. 33
de *Weiſſzenbach* (Wolff) 272
Welzelndorff pagum 622
Wenceslai Imper. conſenſus de Marchia oppignorata IX. 535
Wend (Otto) dominus in Neburgk IX. 511
Wendhöff pfand-gut IX. 567
Wenigen pagum 654
Wenigenstorff 285
Wenpinge curia epiſcopalis in Scania IX. 135
de *Werberge* (Henrich) 598
Werbene oppidum IX. 542
Werbin 37
Werbelin IX. 112
de *Werdere* (Heine) 66
de *Wertheim* (Hanns) Comes 245
Werkoletzke 280
de *Werningerode* (Conradus) comes IX. 684
Werpinge curia archiepiſcopalis IX. 174
de *Werthbeke* Comes IX. 497
de *Werteberch* (Ludovicus) 147
Wertnich (Ulricus) 159
de *Weſſel* IX. 706
Weſperwil 413
Weſtheimb 416
de *Weſtkinge* (Olaus) IX. 207
In *Weſtphalia* & Angria paſſim latrocinia graſſantur 240
Weſtphaliæ Mareſchalcus 246
quadrurbs pr. 31. 250

ecclesiis Imperator Carolus IV. dat protectoriales 240
comites alii Landſaſſii alii Freygraven pr. 13
pax publica pr. 30. ab ordinibus Weſtph. confirmatur pr. 31
ordines quinam ſunt 242
ordines & proceres bello gaviſi ſunt pr. 30. 241
a Carolo IV. tantum temperatum pr. 30. 241. 247
pax publica ſancita ab Epiſcopis & urbibus confirmatur 246
pax publ. obſervetur etiam tempore belli 250
hanc pacem omnes ſubditi jurent ibid.
religionis libertas in Sileſia firmatur 314
Weſera fluvius 9
Weſeræ diluvium 18
Weſſendorff 293
Weſterhuſanæ civitatis litteræ de cereviſia pauperibus danda IX. 508
Weſtmonaſterienſis (Matth.) IX. 604
de *Wethergbe* (Johannes) 66
(Gerhardus) ibid.
Wettin comitatus IX. pr. 33
de *Wewerling* (Ghevert) IX. 524
de *Weyde* (Nicolaus) IX. 516
Weygerfeldt 284
Weyle civitas Daniæ igne conſumta IX. 58
de *Weytenmul* (Sdizlaus) IX. 691
Wiborg caſtrum Finlandiæ IX. 174
Wiburgis fuit bellum IX. 25
Wichman comes cœnobium Chaldenbrunnenſe dotat 134 ſqq.
Wide 679
Wienn 159. 160. 261
Wigrevius (Florentius) 21
Wigornienſis (Florentinus) IX. 593
Willantzberridt civitas combuſta IX. 136
Wilar caſtrum 409
Wilbrandus Mogunt. Archiepiſ. 1
de *Wilhartic* (Busko) IX. 699 706
Wilhelmus Dux Norman. IX. 10
obtinet Angliam IX. 18
Baſtardus ibid.
Dux Lignicenſis, Bregenſis & Wolavienſis ultimus 316
Wilhelmi Miſniæ Marchionis laudum auſtregale inter civitatem Brandenburg & nobilem de Rochau IX. 550
Sax. Ducis acta legationis ad R. Galliæ IX. pr. 38. 707
Wilkor ſtatutum Miſniæ quo ſuper-

perſtes maritus eſt uxoris unicus heres 273
Willichius 550
Wiltſchekius Baro 326
uſs dem *Winckel* (Werner) 612
Winkele villa 148
de *Winmare* (Walterus) 147
Winſtein (Rudolff) 623
Winſſen oppidum 67
Winſenborg 652
Winterus (Valentinus) IX. pr. 31
de *Wippere* (Cuno) 147
(Luduwicus) 145
Wirt (Hans) 742
Wisby civitas igne deleta IX. 181
a Waldemaro R. D. occupatur IX. 111
Teutonici obtinent IX. 195
Domini de Pruſſia occupant ibid.
a Sveois occupatur IX. 190
occupant Domini de Pruſſia IX. 89
Wisbienſis arx exſtructa IX. 90
leges nauticæ IX. pr. 15
Wiſche 37
Wiſcop, i. e. ſcienter IX. 558
Wiſſenburg 623
Wiſſigk villa 259. 268
Wiſſeldolfes 280
Wiſſinburg civitas 244
Wiſpenſteinenſia feuda Nob. de Steinberg collata 651
Witherlaghs Raett IX. pr. 6
Wittichius (Chriſtoph.) 300
Witichindi liber geſtorum Saxonicorum IX. 595
de *Witinge* (Joh.) IX. 508
Witte (Nic.) IX. 546
Witteberga archimareſchallatus Bambergenſis innexus dicitur pr. 33. 259
Wittenborgenſi civitati jus Lubecenſe conceditur pr. 13. 49
Wittenburg civitati privilegiorum indultorum confirmatio 50
de *VVitin* (Otto) IX. 676
de *VVithin* (Ulricus) IX. 667. X. 152
(Kunradus) ibid.
de *VVitzeleibin* (Kriſtian) 173. 176
de *VVizenfels* (Theodoricus) comes IX. 667
VVodegaſt 284
VVodovv ſedes nobilis de Buck IX. 572
VVolavienſis Dux ultimus VVilhelmus 316
& Lignicenſis ducatus dividitur 302
Woldeghe (Johannes) IX. 530
Woldemarus Marchio Brandenb. civitati Francoſurtenſi in tractu Lebuſano confert jurisdictionem criminalem IX. 517
Marchio Brand. vendit civibus de Wuſterhuſen annuos cenſus & villas IX. 511
Woldemari March. Brand. donatio Rodenwaldæ facta civitati Ratenoæ IX. 519

R. D.

Digitized by Google

R. D. conſtitutio IX. pr. 7. 8
Woldemariani juris confirmatio IX. pr. 8
Woldemarus II. R. D. codicem juris Dan. edit IX. pr. 6
Wolfenbotele civitas IX. 524
Wolfius IX. pr. 16
Wolgaſt caſtrum pomer. IX. 652
Wollinenſis epiſcopatus converſio IX. p. 31
in civitate *Wollinenſi* Pomeraniæ Epiſcopatui privilegia indulta a Pontifice Innocentio II. IX. 651
Wolmersdorf 284
de VV*olzogen* (J. B.) pr. 79
VV*orthingborrigh* ibi parlamentum habitum IX. 34
Wormatienſis Epiſc. (Theodoricus) 216
VV*ormii* (D. Olai) faſti Dan. IX. 644
VV*ormunda* a Danis capta IX. 208
VV*ort* pfennig 125
VV*ortliris* cenſus quidam IX. 512
VV*orſſe* 280
VV*oſterhuſen* villa a VVoldemaro March. Brand. telonium conſequitur IX. 524
VV*oſewitz* 282
de VV*reden* (Lippoldus) 31
VV*me* (Joh.) arcis haffnienſis præfectus IX. 72
VV*uderume* (Dyprandt) Hauptman zu Cottbus IX. 564
VV*ulbick* 280
de VV*ulckovv* (Hermannus) IX. 546
VV*ulferſtede* villa 148
VV*ulenbrucke* IX. 503
VV*unsheim* civitas 244
de VV*urben* (Alb. VVenceſ.) Comes 379
VV*ürmblingen* 413
VV*ürmlingen* 419
de VV*urtenberg* (Eberh.) Comes 419
emit civitatem Tübingen 425
VV*urtenbergico* comiti præfertur Marchio Badenſis in ducibus militaribus pr. 49
VV*urtenbergica* cœnobia an Imperio an vero VVurtenbergicæ provinciæ adſcribenda pr. 42
VV*urtenbergicis* non ut rebellibus verum ut hoſtibus pollicetur gratiam Imperator pr. 26
horum in Svevia dominatus pr. 25
adverſus eum requirit Imp. Carolus IV. auxilia Sveviæ civitatum 203
VV*urtzburg* vid. *Herbipolis.*
de VV*urtzburg* (Dietz) 268
VV*urtzburgenſis* Epiſcopus 244
civibus de VV*uſterhuſen* vendit VVoldemarus March. Brand. annuos cenſus & villas IX. 511
von VV*yde* (Heinrich) Vogt IX. 684

VVymar

Digitized by Google

VV*ymar* caſtrum IX. 707
VV*ymphelingii* (Jacobi) epit. rerum Germanicarum IX 614
VV*yſingzö* IX. 180
VV*via* quid ſignificat IX. pr. 31

X*enodochium* Spiritus S. 467
S. Mariæ conſolationis 482
S. Januarii 507
Xyſti Sacellum 468
pons 472

Y*ſerſtete* pagum 153
Yſtriæ Marchio (Bertholdus) 152

Z*azenhuſen* 416. 418
Zeolner (Jacoff) 765
Zevvetin 176
Zcyſich (Joh.) 728
Zehende (ſchmalen Fleiſch-) 581
Zedenick (Johannes) IX. 530
in *Zednik* monaſterio dono datur ſtagnum in Tornou IX. 529
Zedlicius (Joh. Georg.) 306
(Sigismundus) Baro 356
(VVenceslaus) 299
Zegelleze (Otto) IX. 530
Zehentnerus comes 358
de *Zehringen* Dux 408
Zeit ohne Unterlaß, idem, quam tempus continuum pr. 23. 191
Zelgerete 596
Zerbſt a Svirbis i. e. Sorabis nomen habet, quorum fuit metropolis pr. 55
de *Zervviſt* (Hinrich) 637
Zettergeſchrey 659
Zetz pagum 282
Zimmerbach 413
von Zinßkäuffen pr. 67. 68. 69. 612. 615
Ziolene IX. 542
Zovlice 136
de *Zollern* (Frider.) Comes 423
Zuche IX. 542
Zuffenhuſen 416. 418
Zufferhuſen 420
Zuirinenſis Epiſc. Berno 153
Zymern pagum 655
de *Zypplingen* Comes 650

VA 1
1507083

Digitized by Google

Digitized by Google

152
B
53

Digitized by Google